SCHINDLERI LEXICON PENTAGLOTTON, HEBRAICUM, CHALDAICUM, ...

Valentin Schindler, Josè Maria Fonseca de Evora, ...

Digitized by Google

6
30 N
17

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

SCHINDLERI LEXICON PENTAGLOTTON, HEBRAICVM, CHALDAICVM, SYRIACVM; TALMVDICO-RABBINICVM, ET ARABICVM;

In Epitomen redactum à G. A.

Vnà cum
ABBREVIATVRIS HEBRÆIS.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Biblioth.a S.a M.a in Portico in Campitello.

LONDINI,
Excudebat GVLIELMVS IONES; 1635.
Prostant apud *Cornelium Bee* et *Laurentium Sadler* in vico vulgò dicto *Little Britaine*.

LECTORI.

EXhibeo tibi quinque linguarum, vel potius quinque dialectorum ſacræ linguæ compendium, quarum primitiæ in Hebraicâ & Chaldaicâ iam olim a ſpiritu S. conſecratæ ſunt. Quod eo conſilio feci, ut diſparentibus maioris voluminis exemplis, haberent ſtudioſi non ſolum tabulam vocum ſimplicium interpretandarum, ad authores intelligendos; verum etiam uberrimum commentarium in totam Scripturam. Hæc eſt enim illa linguarum ignearum ab unâ radice in diverſos ſurculos egredientium viſio: quæ in capitibus Apoſtolorum & diſcipulorum apparuit, ad teſtandum ſpiritus S. adventum. Quoniam ad eliciendam mentem divinam ex inſtrumento veteri, magis conducit variarum vocis ſignificationum conſultatio, quam inſtabilis & periculoſa ſimilitudinum è typis ſuis coniectura, vel ſervilis defixio aſſenſus ad vulgaris interpretis authoritatem. Fruere & vale.

LITERA
א ALEPH.

אבב RAdix hæc non est in vsu Hebræis.

Primò, אָבִיב, Chald. אִבָּא & אִבִּיב & אַבּוּב *spica maturescens*, vel *spicarum calamo, maturescentes*, vel *nova fruges: aut tempus quo fruges maturescunt:*

In Aruch אֲבִיבוֹת sunt בכורות. Rabbinis אָבִיב est *ver*. אֲבִיבִי *vernus, vernalis*. נְקֻדָּה אֲבִיבִית *punctum vernale*.

Ex אָבִיב fit אב, Chald. אִבָּא, *fructum*. אִבִּין & אִנְבִּין & אִנְבִּין *poma convallium*.

Secundò אַבּוּב vel אַבּוּבָא, Chald. & Syr. *fistula, ex novarum frugum calamo confecta*, καλαμὶς, *cithara, instrumentum musicum*. אַנְבּוּב *fundibulum* significat, *cannam*, vel *canalem*.

Tertiò אַבּוּב vel אַבּוּב, Rabb. & Talmud. *quicquid calami similitudinē habet, ut* אַבּוּב רוֹעֶה *calamus pastoris, virga pastoris*. אַבּוּבָשֶׁל קַלְיוֹת אוֹקְלַאיִן *calamus tostionis*.

אבא Chald. אָבָא *voluit*.

אבד Primò, *perijt, sublatus* vel *amotus fuit*. Item, *interfectus est*. In Piel אִבֵּד, Chald. אַבֵּד. In Hiphil הֶאֱבִיד, Chal. אוֹבֵד, vel etiā הוֹבֵד præsertim in *Iob, & Psalterio*, Syr. אוֹבֵד *perdidit, amisit, sustulit, abstulit, abolevit*: de homine, *occidit, interfecit*.

Nomen אֲבֵדָה, Chaldaicè, אֲבֵדְתָא *res perdita, amissa, ablata*. אֲבַדּוֹן & אֲבַדָּן, item אֲבָדוֹן & nun final. abjecto, אֲבַדֹּה, Chald. אֲבָדָן, Syria. אֲבָדָה, Rabb. אֲבֵידָה *rei perditio, amissio, mors*. Deinde אבדון *cacodæmonis nomen* Rabbinis est.

אבד Arabicè *seculum* significat. plur. אבאד *secula*. אבדא & אלאבד ארי *in seculum*, אבדי & מוכד *invariabilis, æternus, continuus*, מֻבְּד *æternus*.

אבה, Chald. אֲבָא *voluit, cupijt, desideravit, propensus, persuasus, delectatus fuit, propenso animo fuit*.

Constructum cum ל significat, *assensit, consensit, acquievit, obtemperavit*.

Nomen. אֲבֵה *voluntas, cupiditas, desiderium*.

אָב, Chald. & Syr. אַב, Arab. אב *eb, pater*:

Metaphoricè, אָב *pater*, dicitur, *antiquior, major, magister*, sive *præceptor, dominus, princeps, gubernator, patronus, nutricius, inventor, primus alicujus rei autor, & origo*.

Porrò Arabibus אב *ab*, significat *aliqua re præditum, aut excellentem*.

Syr. אֲבָהוּת. Arab. אבוה abavah, *paternitas cognatio, familia*.

אֶבְיוֹן *cupidus*. per metalepsin, *egenus, inops, valde pauper*. אֲבִיּוֹנָה *cupiditas, libido, venus*. Rabb. אֲבִיּוֹנוֹת *baccæ capparis*. אֲבוֹי idem quod אוֹי *papæ*.

אִבּוֹ Chald. *milvi species*. Apud Arabes verbum אבי significationem habet Hebraicæ contrarium, *noluit, renuit*.

אבח Duo significata habet. I. Hebr. *strepitus, susurrus*.

II. Arab. אבח *abach*, litera ח punctulo notata. In Hiphil אובח aubach, *arguit, conviciatus est, dehonestavit, probris affecit*. תובח taubach, *probrum*.

אבט אֲבַט *matula*. inde dicūtur אֲבַטָּאוֹת בְּרֵיכוֹת *lacunæ*, quæ fiunt in domo balnei. Arab. אבט ibt, *axilla*.

אבך הִתְאַבֵּךְ *elevatus fuit*.

אבל Duo habet significata. Primò, propriè de hominibus dicitur אָבַל. Chald. אֲבַל. Syr. אֲבַל *luxit* ob rei charæ amissionem, *doluit, tristis fuit*.

Nomina, Adject. אָבֵל, Chald. אָבֵל, Syr. אֲבִיל. Fœm. אֲבֵלָה *lugens, tristis*. Subst. אֵבֶל, Chald. אֶבְלָא. Fœm. אֲבֵלוּת *luctus, mæror, tristitia*. Talmud. אֲבִילָא &

& אֲבוּלָא *domus luctus:* Item, *Liber*, in quo de luctu tractatur. אֲבָל *at, attamē, sed, tantū, veruntamen, utiq;, certò, profectò*. אוּבָל Dan. 1. pro יוּבַל *flumē in regione* אוּלַי *ulai*. אוּבְלָא דְקַצְרִין *vas fullonū*.

Arab. אבל ibil, *camelus duos habens gibbos*.

אבן אֶבֶן, Chal. אַבְנָא. אֶבֶן טוֹב *lapis, saxū. lapis bonus*, & אֶבֶן יְקָרָה *lapis preciosus*. אֶבֶן־חֵן *lapis gratia*, id est *gemma*.

Rabb. אֶבֶן שׁוֹאֶבֶת *lapis attrahens*, (ferrum scilicet) magnes, אֶבֶן הַתְּקוּמָה *lapis resurrectionis*. אֶבֶן הַמְּנַגֶּפֶת *lapis percussorius*, id est grando. אֶבֶן קְבִיעָא *lapis positus*. אֶבֶן שָׁעוֹת או מְצִלּוֹת, Chald. אֶבֶן שַׁעְיָא *lapis horarum*. אֶבֶן שְׁתִיָּא *lapis fundamenti, centrū*. אַבְנֵי כָתֵף *lapides humeri*. אֶבֶן יַד, *qui una manu ferri nequeāt*. אֹבֶן. Inde duale, אָבְנַיִם *instrumentum figuli*, super quo format testas: *sella parturientis* rotæ. אַבְנִית, *milvus*.

אבון Arab. id est, in quo aqua balnei decurrit, *fistula parva*.

אבס אָבוּס *saginatus, pinguefactus*. אֵבוּס *præsepe*. אבוס *idem, saginarium*. מַאֲבוּסִים *granaria, horrea*.

אבק In Niphal נֶאֱבַק, *luctatus, colluctatus fuit*. אָבָק *pulvis complicatus, & cohærens*, אֲבָקָה *pulvis aromaticus*.

Rabb. אָבַק *ligavit, colligavit, complicavit*. אֲבָק גֵּר הָאֲבוּקָה *cereus, funale*. אֲבָק *ligamen, ligula*. הִתְאַבְּקוּת *lucta, luctatio*.

אבר אַבִּיר *fortis, robustus, validus, magnificus, excellens fortitudine*. אָבִיר *fortis*. אֵבֶר, Fœmin. אֶבְרָה, *pennas*. In Hiphil הֶאֱבִיר, & verbum Chald. in Piel אַבַּר; & pass. אִתְאַבַּר *alatus fuit, alas expandit, & volavit*.

Talmud. אברני, *ales, avis*.

Rabb. אבר *membrum, pudendum*.

Arab. 1. אִבְרָה *ibra, acus, aculeus, ligula*. מַעֲלָם אַלְאַבָּאר *faber acuum, ligularius*. אִבְרִי *ibri, aculeatus*.

2. אִבְרָה *ibra, acicula, aculeatus piscis*.

3. אברה. *ambar, succinum*.

אבש Talmu. אוּבְשִׁין *sunt*, per metathesin, בְּאוּשִׁים *labruscæ*. אַבְשׁוּנָא *spica hordei recentes*.

אגג, Targ. אֲגוּנָא דְמַיָּא, *hydrias aquarū*. Vnde Arab אנאנין hydriæ.

Talm. אַגָּא *barbarus*.

אוּגְיָה & אַגְּאָה & אִינְיָאָה *interula*.

אגב Chald. & Talm. אַגַּב est אֶל־גַּב *ad latus, juxtà, secundùm*.

אגד Tria significat. I. אֲגֻדָּה *collectio, colligatio, fascis, fasciculus in unum collectus & colligatus*.

II. Metaphoricè, *Congregatio, cœtus*. Rabb. verbum אגד *collegit, colligavit*. אגוד יָרָק *fascis oleris*.

III. Rabb. אָגַד, Syr. אֶגַד, fœm. אַגָּדָה *vestis*.

אגה Syr. אַגָּה *pernoctavit*.

אגיא Talmudicum est, significans *agrum*, vel, ut quidam volunt, *sulcos*.

Arab. יאג *intrabit*.

אגז Hebr. אֱגוֹז *nux*, arbor et fructus. אֱגוֹזֵי הַבְּשָׂמִים *nuces odoratæ, unguentariæ*.

Arab. גוזה geuse, *nux, juglans; arbor*, גוז אטיב geus atib. *nux odorata, myristica*. גוזה *gurgulio*. מעגון אגוז maagun ageus, *nux muscata: electuarium de nucibus*.

אגל Duo significat. I. Rabb. אגל *gutta, stilla*.

II. Arab. אגל & לאגל *propter*. מן אגל *de*. אָגַל מַסְמִי *terminus nominatus*.

אגם Quatuor significata habet. I. אֲגַם & אַגְמוֹן *palus paludis, stagnum, lacus, lacuna, piscina*. II. *juncus*. III. אַגְמוֹן *hamus*. IV. אָגְמַת *tristis fuit*. אַגְמַת נֶפֶשׁ *sollicitudo animæ*.

Rabb. אגמי & אוגמין *vade, ambula*.

אגן hebr. אַגָּן, Chald. אַגָּן, Syriac. אונן & אַגַּן, fæm. אַגָּנָה, *phiala, crater, schyphus, hydria, pelvis*.

אוגן *ansa, manubrium, ora vasculi*.

Syriac. אגונא, ܐܓܘܢܐ, *certamen, studium, diligentia*.

אגס Rabb. אַגָּס & אוגאיס. Arab. אנגסא *ingasa, pyrus & pyrum*.

אגף Hinc אֲגַפִּים, Chald. אגפין *turma equitum*. Arab. אגפה *scutum parvum*.

אגץ Arab. agaz *prunum*.

אגר Duo habet significata. I. אָגַר Chal. אֲגַר de proventu propriè dicitur, *traxit, attraxit, contraxit, congregavit, collegit, congessit, conquisivit, composuit*. אִגֶּרֶת & אִגְּרָה, Chald. אִגַּרְתָּא *epistola*. אֲגוֹרָה est גֵּרָה *moneta, obulus*.

Chald. אִגַּר. Syr. אֶגַּר. Arab. אגר *agar, tectum*.

אגור *ara idolorum*.

אֲגוֹרָא Rabb. *ædificium forte*.

אָגוּר *genus oleæ*.

אגר *Lunaticus*.

II. Metaphoricè. Chald. אֲגַר. Syr. אגר. Arab. אגר *agar, cum aliquo contraxit, convenit, pactus est, mercede conduxit*.

Chald. אֲגִיר Arab. אגיר *mercede conductus, mercenarius, servus, mancipium, miles*. Arab. אֲגִירָה *ancilla*.

אֲגַר. Arab. אֲגַר. *fœm*. אַגְרָה ugara, *merces, salarium, stipendium, præmium*. Syr. תאגורא *merces*.

אגש Chald. אגש *pertinax*, sive *impudens fuit*. alia lectio, אַקְשִׁית *indurastis*.

ארד Thalm. אִרְדָא, *penna, pluma, lana*: quicquid pulvinar implet.

אִרְדָא duo ossa in collo piscis.

ארב *doluit*. Arab. ארב adab; *docuit, erudivit, informavit, castigavit, flagellavit, corripuit*.

מורב muedib, *doctor, ludimagister, paedagogus, nauclerus*.

ארב edeb, & ודב vedeb, & באריב bedib, *disciplina, doctrina, exercitium, urbanitas, correptio, plaga*.

בלא מורב bile mueddeb, *indisciplinatus, inurbanus*.

אריב adib, *eruditus, doctus sapiens*.

ארדה Duo significata habet. I. Chald. אורייתא, vel איריתא *arvum*. אַרְוָתָא *fluctus, undae maris*.

II. Arab. ארדה *molestavit*.

תארי & ארי *molestia, nocumentum*.

. ארא & אר *ecce*.

ארך Talm אַרַךְ, idem quod כְּעַךְ *extinxit*. אַרְכֵי *duae lineae aedificij*, vel *duo muri*. Rabb. אַרְכֵי. ה״ו, adhuc.

ארל Talm. ארילי רימא, *Leviathan*.
Arab. ארול *libidines*.

ארם Duo significata habet. I. אָרַם *rubuit, ruffus fuit*.

מַאֲדִים *Mars*.

Nom. ארם *ruffus, rubedo*.

אַרְמוֹנִי *rubicundus*.

אֲרַמְרַם *valdè ruffus*.

Rabb. אֲרַמְרְמָנִי *pulvis ex fungis rubeis factus ad necandas muscas*. אֲרַמִימוּת *rubedo*. אֲרוּקָה *cholera, rubra bilis*. ארם *sardius*.

II. אֲדָמָה, Chald. אַרְמָא *humus, terra quae colitur*. אָרָם *homo*.

Rabb. ארם *piscis albus*, altero potissimùm, quo captus fuerit, die rubescens. אורם *semen foeminae* rubrum.

Arab. ארמי adami *humanus*. ארים idim, *pulmentum, ferculum, edulium*; item, *pellis*.

ארן Quatuor significata habet. I. אֶדֶן *basis*, aut *columna*, *spira qua scapo subjicitur*. II. אָדוֹן *dominus*.

III. Arab. ארן adan *permisit, concessit*.

IV. Talm. אַרְנֵי הַשָּׂדֶה *homines agrestes*, juxta aliquos, *bestia homini similis, cercopithecus*, aut *simia*. אוּרְנָא *balneum, therma*. אוּרְנָא *tabernaculum, tentorium*.

ארק Rabb. אָרַק, Chald. אֲרַק, est רָבַק *haesit, adhaesit, associatus* sive *conjunctus fuit*.
Rabb. ארוק בְּמִצְוֹת *adhaerens praeceptis, occupatus in praeceptis*.

Talm. אַרְקָ *clepsidra, harpagium*.

אדר Tria significata habet. I. אָדַר *robustus, amplus, fortis, magnificus fuit*.

אַדִּיר *amplus, ingens, praestans, insignis, grandis, excellens, sublimis, potens*.
Rabb. אדיר, unum ex Dei nominibus sive attributis.

אֶדֶר & אַדֶּרֶת duo significat. Primò, *magnificentia, magnitudo, robur, potentia*. Secundò, *vestis ampla, magnifica & gravis, pallium*.

אֲדָר *Adar*, duodecimus Hebraeorum mensis, Februario nostro respondens.

II. Chald. אִדַּר *horreum*. אִדְרוֹן *penetrale, cubiculum*. אִדְרָא *cedri* species, & arbor ferens lanam. אִדְרָא *velum navis*.
אִדְרוֹנָא & אֶדֶר *pellis, uter utris*.

III. Arab. אדרה odra *hernia ex venis tumescentibus*. אדר adar *ramex*.

אדש idem quod דוש *trituravit*.
Syr. אִדְּשָׁא *fructus*.

אהה, & per aphaeresin, הָהּ *heu*.
אֱהִי idem quod אַיֵּה *ubi*.

אהב & אָהַב contrarium est verbo שָׂנֵא, *amavit, dilexit, charum habuit*. אהב *amans, amicus*. אֹהֵב & אָהָב.

אהל Quatuor habet significata. I. אֹהֶל *tentorium, tabernaculum, tabernaculum ambulatorium, domus vaga*. אהל *idem*.
אָהַל *tetendit, expandit, fixit tentorium, habitavit*.

II. Plural. אֲהָלִים, foemin. אֲהָלוֹת *aroma*, quod Arabes vocant צנרל *Sandal*.
Talm. אהלויי *qui aloë vendunt*.

III. אַהֲלָא Chald. *sapo*.

IV. אהל duo significata habet. 1. אהלה aheli *familia, congregatio, coetus, incolae, gens*. אהלי abli, & מן אהל *familiaris, domesticus*. אהל אלכתאב *societas libri*. item אהל *aliquis*. 2. אהל *dignus, idoneus fuit*. באהל biahel *dignè*.

אהן Rabb. אֹהַן *species herbae acerbae*. אַהֲנֵי & אַהִינָא *fructus palmae immaturus*: & in genere, *fructus immaturus*.

אהר Talm. אַהֲרִי *canistrum*, vel *spina magna quâ pisces capiuntur*, *massa*. אֲהוּרְיָרִי *stabularius*.
Arab. אהרא *horreum*.

או Arab. או *aû*. *aut, sive*.
Syr. אוי *vocandi*.

אוב Duo significata habet. I. אוֹב *ob, python, magus*. II. אבות *utres, lagenae*.

אוג Talm. אוג & אג *arbor* במיית ארסומק. *Rhus coriaria*.

אוד Quatuor significata habet. I. אודות, *principia, causa, occasiones*.

II. Hebr. & Chald. אוד *torris, titio, fustis*,

stis, lignum ardens.

III. אד *vapor, nebula, nubes;* ἀτμὸς.

איד *calamitatem, tristem rerum statum, tempus malum et calamitosum, infortunium, perniciem, interitum.*

IV. Talm. איד *festum Idololatrarum.*

אוה Quatuor significata habet. I. Piel. אִוָּה *cupijt, desideravit, concupivit, affectavit, optavit.* אַוָּה & תַּאֲוָה *cupiditas, concupiscentia, desiderium.* מַאֲוַיִּים *desideria.*

Syr. מְתָאוֵא *benevolus.* אוי *concors.* אויות *consensus.*

Rabb. הַנֶּפֶשׁ הַמִּתְאַוָּנִית *anima appetitiva.*

II. Niphal נָאוָה, & frequentius א quiescente, נאוה *desiderabilis, pulcher, decorus conveniens fuit, decuit.* תַּאֲוָה *decus.*

III תַּאֲוָה *terminus.*

IV. Arab. אוה & אוא *divertit, hospitio usus fuit, mansit, habitavit.* איואן *prætorium.*

אוז Rabb. אַוָּז. Arab. אוז *anser.*

אוח אֹחִים reperitur semel.

Arab. אחוין achven *draco.*

אוי אוֹי & cum ה paragogico אוֹיָה, *væ.*

אול Duo significat. I. אֱוִיל *stultus.* אִוֶּלֶת *stultitia.* אויל *fortitudo.*

II. Chald. אֱוִיל & אֱוַל *initium, principium.*

Arab. אול avil *initium, principium, primitiæ.* אל אוילי al avili *hora tertia.* אולא avle *initio, priùs.* אוילי avili *primus.* אוילן avilan *principalis.* תאויל *interpretatio.*

און Duo significat. I. און *doluit, mæstus fuit, indignatus est, agrè tulit, cum dolore gemuit.* Arab. אנן anan *gemuit.* אנין anin *gemitus.* אָוֶן *dolor, mæstitia, luctus, robur & vim: robur violentum, violentia, rapina:* activè, *injuria, & injustitia, qua dolore afficit: injuria alijs per vim illata, iniquitas, perversitas, miseria, afflictio, molestia, ærumna.* תְּאוּנִים *dolores,* און *opulentia, divitiæ.*

II. Chald. & Syr. אָוַן *locus publicus.*

Syr. אוֹן *vah, obsecro.*

Arab איואן *prætorium.* אואן *tempus.*

אוס אוס Talm. *radix olivarum.*

אוץ Duo significata habet. I. אץ *angustus fuit, arctatus* vel *coactus fuit.*

II. אָץ *festinavit.* אֵצָא *damnum.*

Arabicè איצא *etiam.*

אוק Rabb. אוקיא. Arab. אוק *uncia.*

אור Duo significata habet. I. אור & אר *luxit, illuxit, lucidus fuit.* אור fœm. אורה *lux, lumen, splendor, claritas.* אור *luminare, corpus lucidum.* אר *lux matutina, diluculum, manè.* אוּר *pluvia.* אוֹר פָּנִים

lux faciei, hilaritas, gravitas, favor, gratia.

מָאוֹר *luminare, luminis receptaculum, corpus lumine refertum* sive *lucidum.*

מְאוּרָה *foramen, per quod lux illabitur in locum aliquem.*

אורות *eruca.*

II. אוּר 1. *ignis, focus.* Inde אוּרִים וְתֻמִּים *urim & thummim, luces & rectitudines* in pectorali. 2. אור *vallis, & urbs in valle sita.*

ארות & אֻרְיוֹת, Chald. אוּרְיָא *præsepia.*

Talm. אֲוִיר *aër* lucidus.

אוריא *occidens.* Persicum.

אוש Rabb. אָוַשׁ *sonuit, resonuit.* אֲוָשׁ *sonus vocis, rugitus.*

איש *vir.*

אש pro יֵשׁ *ens, existens.*

Rabb. איש *individuum,* אִישׁ נִפְרָד *idem.* אישים *individua.* אִישִׁי *singularis, proprius.*

Fœm: אִשָּׁה, Chald: אִתְּתָא, & אִנְתְּתָא, & אִתְּתָא, & אִתּוּ, & אִנְתּוּ, Syr: אַנְתְּתָא, Arab: אִנְתִּי unthe *vira, fæmina, mulier.*

אשות quod Chald: & Rabb: significat *talpam.*

אִישׁוֹן *pupilla oculi.*

אות Inde אוֹת, Chald: אָת *signum nudum.* Syr: fœmin: אָתָא. Rabb: אותות *meteora.* Et ספר אותות *liber meteoroum.* אות *litera.*

אזב אזוב *esob, parietaria* seu *ruta muraria;* seu *adiantum, capillus Veneris.*

Talm: אִיזוֹבִיוֹן *hyssopus.*

אזד Chald. אזד, *abijt, exijt, prodijt.*

אזה Hebr: אָזָה, Chald: אזא & אזי *succendit, accendit, arsit, ussit, adussit.*

אָז, אזי, Chald: הֵידֵין, כְּאֵדַיִן, אֱדַיִן, Syr: הֵידֵין & הֵיכְדֵּין, Arab: אד ad, & אדן adan *tunc, eo tempore.*

Arab: אדא *quando, ubi.*

אזל אָזַל, Chald: אזל, Syr: אזל, *ambulavit, abijt, recessit, profectus est, iter fecit.* אֲזָל *abitio, profectio, iter.*

Talm: אוזלין *retia ex filis contexta.* אֲזִיל *glomus fili crassioris nets.*

אזל *azal* Arab: est, *paulum cessavit, defecit, desijt, evanuit, perijt.* אזלה azle *cessatio.*

אזל yzul, & תאזל tizul *continuus, æternus.* אזלי azli *durabilis, expers principij & finis, antiquus, æternus.*

אזן Inde Piel אזן Hiphil הֶאֱזִין *audivit, auscultavit, attendit, aurem advertit, inclinavit, accommodavit, auribus percepit, ponderavit, unum cum altero contulit.*

אזן, אוזן, Arab: אדן *aden,* ἀκοὴ *auris.*

מאזנים,

מֹאזְנָיִם ,Chald: מאזנין & מֹאזְנַיִן ,Syr: מאסנא ,מאזאן ,Arab: מואזין *muasin*, & *misin*, & מִיזאן *libra*, *bilanx*. Rabb: *libra Zodiaci.*

Arab: וזן vazan *pondus*. אלוזן idem. וזנה vazna *libella* vel *selibra*. תוואזן *ponderatus fuit.*

אזר. Piel אִזֵּר. Hiphil הֶאֱזִיר *cinxit, accinxit, cinctus, accinctus est vel fuit.*

אֵזוֹר *cingulum.*

Arab: איזר *linteum, sindon*. אזיר uzajar *linteolum.*

Rabb: אֵזוֹר *cingulum primi mobilis, Zodiacus.*

אחא Arab: אחוב uchub *stupa lini.*

אחד אָחַד *unitus, conjunctus, copulatus fuit*. Hithpael הִתְאַחֵד *univit se, unicus, solitarius fuit.*

אֶחָד, in pausa אֶחָד, & אַחַת, per aphæresin חַד. Chald: חַד, Arab: אחד *ahad*, & חאד *unus.*

Rabb: אֶחָד וְאֶחָד *unusquisq́, quilibet, singuli*. אַחְדוּת *unitas*. הִתְאַחְדוּת *unio, unitio.*

Chald: לְחֲדָא, Arab: עלי חדא & חדא *ad unum, unicè, singulariter, valdè*. לְחוּד & בִּלְחוּד, Syr: בִּלְחוּד *tantùm*. לְחוּדָאית *seorsim, per se*. חַדָאִית *singulariter, numero singulari.*

מֵחֲדָא *illico, statim*. חַד חַד *quilibet*. חַד חַד עִם *invicem.*

Arab: כל אחד *unusquisque*. חדאי *primus*. ואחדה *una vice, semel*. אחדהם *unus ipsorum*. אַחַד Chald. *apprehendit.*

אחה Rabb: אִחָה, Chald: אַחָא. Syr: אַחִי. Piel אִחָה. Chald: אַחָא *fibulâ consuit, concinnavit, resarcivit vestes laceras.*

איחוי *textura species, consarcinatio.*

אַחְוָא *fibula.*

אָח, Chald: אַח, Arab: אחא *frater*: similis אַחְוָה, Arab: אחוה *fraternitas.*

Chald: & Syr: אַחְיָן *cognatus, propinquus*. אַחְיָנוּת *cognatio*. אחאב & אחב *frater patris.*

Rabb: אַחְיוּת *retentio.*

אָחוּ, Talm: אַחְוָה *locus graminis, graminetum, pratum, carectum.*

אָח *caminus.*

הֶאָח *euge*. אָח *ach, facta est in fulgur.*

אחז אָחַז, Chald: ז in ד mutato, אַחַד. Syr: אַחַד, Arab: אחד *prehendit, comprehendit, apprehendit, tenuit, obtinuit, retinuit, continuit, clausit, detinuit, cohercuit, cepit, accepit, occupavit, expugnavit, potitus fuit, possedit, habuit*. נֶאֱחַז & נאחז *prehensus, comprehensus, detentus fuit in possessione, possedit*. Arab: אָחַד.

אָחוּז & אָחוּז *retentus, possessus.*

אֲחֻזָּה, Chald: אַחִידָא *portio apprehensa, res possessa, possessio, fundus, hæreditas: comprehensio hominum, cætus.*

Rabb: אֲחִיזָה *congelatio*. אֲחִיזַת דָּם *congelatio sanguinis: pleuritis.*

Syr: אַחִיד et אַחִידָי et אַחִידָן *potens, fortis, dominator*, אַחִיד כֹּל *continens omnia*. אוּחְדָן *potentia.*

Arab: אחדה achda *apprehensio*. אחדאת achdet *apprehensiones*. אחד achd *retentio, contractio*. מאחוד machud *constrictus*. אחיד אל ענב achid al eneb *congelatum uva.*

Chald: אַחִידָן *clausa, secreta.*

אחל אַחַל *preces, petitiones.*

Talm: אַחִילוּ est *ignis ossium: febris hectica.*

אחם Arab: אחם acham *dehonestavit, conviciatus est*. מַאְחוּם machum *dehonestatus.*

Talm: אַחִימָן *idoli* nomen.

אחן Arab: אחין *Draco*. Avic.

אחס Arab: אחסא *uterus.*

אחר אָחַר, Arab: אחר *moratus, cunctatus fuit, tardavit, moram fecit, cessavit, commoratus fuit, distulit.*

אֲחֵרִים *alij.*

אָחוֹר, Chald: אֲחוֹר *finis, posterius, postremitas*. אָחוֹר *occidentem*. אֲחוֹרִים *posteriora, postremitates.*

אַחֲרוֹן, Chald: אוּחְרָן, et חוּרָן *posterior, postremus, ultimus.*

אֲחוֹרַנִּית *retrorsum.*

אַחֲרִית, Syr: חַרִית, et חַרְתָא *postremitas.*

Arab: אחרה *alterum seculum.*

אַחַר *post: modò loci, modò temporis.*

אַחֲרַי *Apostata, atheus, impius, hæreticus*. אַחֲרַי item *piger* dicitur, *tardus, procrastinator.*

Rabb: אִיחוּר *mora, tarditas*. אַחֲרִין *alij, hæretici*. מְאוּחָר *subsequens*. אַחֲרָיוּת *oppigneratio, obligatio ad defensionem rei venditæ.*

Arab: אחירי achiri *ultimus, postremus, extremus*. אלאחירי alachiri *hora nona*. אחר *alius*. אחיר *achir*, Et אחרה *finis, terminus, extremitas, margo, meta, conclusio orationis*. מוחר muachar, *puppis*. תַאְחִיר *mora*. תַאְחִירָה *tardatio*. מתאחר *tardans*. וַחַר vachar, *postposuit, posthabuit*. אַחִירָה *novissimus dies.*

Syr: אַחְרָן *adhuc*. אַחְרַנָיאִית è *diverso, contrà.*

Rabb: אוּחְר *coitus cameli.*

אחש Arab: אחש achasch *suffocatus fuit.*

Nom. אֶכֶף *vola.*

Rabb. אוּכָף, et אֻכְפָּא, et אכוּף *ephippium.*

Syr. אַכִּיף *solicitus, curiosus, sedulus, diligens, sincerus.* אַכְפָּא *cura, sedulitas.* אַכְפָּאִית *curiosè, sedulò, diligenter, sincerè.*

אכר אִכָּר, Syr: אַכָּר *agricola, arator*, à בר *ager.*

אלל Quatuor significata habet. I. אַל, Arab: אל al *non, ne.*

II. אֱלִיל, ab אַל *nihil, nihilum, inutilis, nullus.*

Inde אֱלִילִים *idola.* אַלְלַי *va.*

אֱלוּל *sextus* Hebræorum *mensis*, respondens nostro *Augusto.*

Rabb. אֱלִילִים *cartilagines.*

III. Chald: אַלֵּל *exploravit.*

אֲלִיל, & מְאַלֵּל *explorator.*

IV. Arab: אל *al, articulus emphaticus.*

אלא Chald: אֶלָּא. Arab: אלא, *sed, nisi.* אֶלָּהֵן *nisi.*

אלה Tria significata habet. I. אָלָה Chald: אֲלָא. Syr: אַלָּא *ejulatus, lamentatus est, planxit.* Chald: אַלְיָן, Syr. אַלְיָן *lamentatrices, præficæ.*

II. אָלָה *juravit, pejuravit.*

Nom. אָלָה *juramentum, maledictio* sive *imprecatio.*

Heemant. הָאָלָה *imprecatio, maledictio.*

אַלְיָה, Chald: אַלְיָא *cauda arietis* aut *agni.*

Arab: אַלְיָתַין *nates.*

Chald: אַלְיוֹן *pollex.*

אוּלַי אִילֵי *fortè, si fortè, fortassis.*

אֶל־ *ad, apud, juxta, super, propter, coram.*

אֵל cum ה paragogico, אֵלֶּה, communis generis, *illi*, vel *illæ.* Chald. אִלֵּן & אִלּוּ.

Chald: אֲלוּ *ecce.*

III. Arab: אלה *instrumentum.* אַלִיָּה *instrumentalis.*

אֱלֹהַּ, Chald: אֱלָהּ, Syr. אַלָהּ, Arab: אלה *alah*, אלאלה *alalah.* Plur. אֱלֹהִים, Chald: אֱלָהִין, Syr: אֱלָהִין, Arab: אלהה alahi *dei, dij.*

Syr: אַלָהָא. Arab: אליהה aliha *dea.*

Rabb: אֱלָהִי. Arab: אלאהי alahi *divinus.*

Rabb: אֱלָהוּת, Syr: אַלָהוּת, Arab: אלאהות alahut, & אלהיה alahijah *deitas, divinitas.*

אלח Niphal נֶאֱלַח *computruit, fœtuit.* Metaphoricè *corruptus, contaminatus fuit.*

אלם Quatuor significata habet. I. אָלַם, Piel אִלֵּם *ligavit, colligavit.*

Nom. אֵלֶם *colligatio hominum, congregatio, multitudo, cœtus.*

Heemant. אֲלֻמָּה δέσμη *fascis, fasciculus, merges, manipulus spicarum.*

אוּלָם *porticus, vestibulum.* Deinde אוּלָם *profectò, certè, veruntamen.*

אֵילָם, Fœm. אֵלַמּוֹת, *fornices.*

Rabb: אָלוּם *alumen.*

II. נֶאֱלַם, Chald: אִתְאֲלֵם *ligatus, obligatus fuit, obmutuit, tacuit, conticuit.*

Nom. אִלֵּם, Chald: אִלְּמָן *ligatus, mutus, tacitus.*

Heemant. אַלְמָן, Chald: אַרְמַל, Arab: ארמל armul *viduus.*

אַלְמָן & אַלְמָנוּת, Chald. אַרְמְלוּת *viduitas.*

אַלְמֻנוֹת pro אַרְמְנוֹת *palatia.*

אַלְמֹנִי *al quis.*

Arab: תראמל taramul *viduitas.*

Rab: נִתְאַלְמַן, Arab: אִתְרַמַל atramal *viduus factus est, in viduitate vixit.*

Rabb: אַלְמָא *utcunque sit.*

III. Chald. אֱלַם *robustus fuit.*

אֵילִם *robustus:* Syriacè *contumax.*

אֵילִמוּת *robur, fortitudo, potentia.*

IV. Arab: אלם alam *doluit, dolore affectus, afflictus, passus fuit.*

אלם alm *dolor, passio.* אלים *dolorosus.*

אלף Tria significata habet. I. אָלַף, Chald. אֲלַף, Syr. אַלַּף & יְלַף *assuefactus fuit, studuit, didicit.*

אַלּוּף *doctor, magister, præceptor, ductor, princeps, dux.* אַלּוּף *bos.*

אֶלֶף. Inde אֲלָפִים *boves.* Chald. אַלְפָא. inde Græcum ἄλφα. אַלְפָא בֵּיתָא *Alphabetum.* אַלְפָא *primus, præcipuus.*

Chald. & Syr. אוּלְפָן & יוּלְפָא & מַלְפָנוּת, Arab: אלפה *doctrina, disciplina, consilium.*

Chald. אִלְפָא, Syr. אִלְפָא *navis.*

Syr. אַלְפַי *Alphæus, doctor, doctus.*

תַּאֲלְפִיּוֹת quasi הָאַלְפִיּוֹת *documenta*, turres altæ, quæ viatores docent iter.

II. אֶלֶף, Chald. אֲלַף, Arab: אלף *mille: millenarius, mille viri.*

Inde verbum הֶאֱלִיף *millificavit.*

III. Arab: אלף & גלף *ordinavit, composuit, condidit.* מְאַלֵּף muallif *compositer, autor, orator.* תַּאְלִיף taalif *compositio libri.* תַּאְלִיף התה *compositio.* מְאַלַּף mullaf *compositus, conditus.*

אלץ Piel Heb. אִלֵּץ, Syr. אַלֵּץ *anxit, constrinxit, coegit, impulit, compulit, afflixit, molestavit, cruciavit.*

Nom.

Nom. Chald. אַלְצָן *necessitas, angustia, molestia, fames molestissima, egestas.*

Syr: אַלִּיץ *angustus, coactus, necessarius.*

Rabb: אַלְנְצָן *genus fructuum.*

אמם Inde nomina I. אם, Arab. אם לְאֹם

II. אם, et per prothesin literæ ל, אם אמם *natio, gens, populus, regnum.* Arab. אמם .& אום *gens, populus, plebs.* אמי *plebeius.* אמםין *plebei, ethnici.* Fœm אֻמָּה, Chald: אֻמָּא, Arab: אמה *umme.* Fœm. אֻמּוֹת *familiæ.*

III. אַמָּה, Chald. & Syr. אַמָּא *mensura, cubitus* seu *ulna.*

Rabb. אַמָּה *digitus medius, longissimus.* הָאַמָּה גִיד *nervus digitalis.* אַמָּה item Rabb. *penem* significat, sive *membrum virile.*

אם, Chald: אִן, Arab: אן *si, an.*

Arab: אמאם *sacerdos, clericus, vicarius.* אמא umme *sacerdotes.* אמאמה i- *sacerdotium, papatus, cura Ecclesiæ.* אמאם cum ל *apud, ante, coram.* אמאמך *coram te, in conspectu tuo.*

אמד Rabb: מָדַד idem quod מדד, *mensuravit, æstimavit, consideravit, mensus fuit.*

Arab: Alc: אָמַד *terminus.*

אמה אָמָה, Chald: אַמְהוּ & אַמְתָא, Arab. אמה, ama *ancilla, famula.*

אמט Chald. אַמִיטָא *caligo, tenebræ.*

אמל Duo significata habet. I. אֻמְלָלָה pro אֻמְלָלָה *infirma, debilis, imbecilla: excisus, devastatus, diminutus fuit.*

II. Arab. אמל *cogitavit, consideravit, attendit, perspexit, observavit, expectavit.* אמול *negotia.* אמאל *cogitationes, spes.*

אמן Tria significata habet. I. אָמַן, Chal. אֲמַן, Syr. אמן. Inde Niphal. נֶאֱמַן, Syr: אֶתְאַמַּן *verax, verus, fidus, fidelis, certus, firmus, constans, stabilis, perpetuus, durabilis, ratus, securus, continuus fuit, duravit, perduravit, perseveravit.* Hiphil הֶאֱמִין, Chald: הֵימִן, Syr: הַיְמֶן *verum, fidele, stabile, certum putavit, certò credidit, fidit, fidem habuit.*

Nom. אֹמֶן & אָמֵן, אֱמֻן. Fœm. אֱמוּנָה, & אמן, & אֲמָנָה, & אֱמוּנָה, & אֱמֶת. Chald: הֵימָנוּת. Arab: אמאנה *fides, fidelitas, veritas, certitudo, firmitas, constantia.*

מָמוֹן, quasi מַאֲמוֹן *divitiæ.*

אֱמוּנָה Rabb. quoque *fides* est, seu *religio.*

Ab אֱמֶת *veritas,* formant Rabbini verbum אָמַת *verus fuit.* אִמֵּת *verum fecit, confirmavit.* אֻמַּת *confirmatus fuit.* אִמּוּת *confirmatio.* לְאַמָּתַת הַדָּבָר *ad confirmationem rei.* אֲמִתִּי & מְאַמֵּת *verax.*

מְאַמְּתִים *veraces.* אִמְנָה *literæ fidei.* בַּאֲמִתּוּת *verè.* נִתְאַמֵּת *verificatus est.*

Plur. אֱמוּנִים *veritates, fidelitates.*

אָמָן & אָמוֹן, אֻמָּן, Chald. אֻמָּן *artifex, opifex, architectus.*

אֻמָּנוּת Chald. *ars, artificium, architectura.* אָמַן *artificiosus fuit.* אוּמָן *artifex.*

אָמְנָם & אֻמְנָם *certè, verè, profectò.*

אָמֵן *faxit Deus, verum sit hoc, certò fiat* vel *eveniat.*

Arab. אמן amaʃ *credidit, fidit, fidejussit, spopondit.* מוּמִן *fidelis.* אמן umn, & אמאן & אמאנה *fides, veritas, credulitas, securitas.* באמנה biemene *fideliter, legitimè.* תאמא taimin *comeatus, salvus conductus.* מאמן *fidejussor.* אמין *fidejussio, vademonium:* item *examen libræ,* & *mensura.* אמאנה *depositum, fidecommissum.*

Syr. אַמִּין *stabilis, perseverans, assiduus.* אַמִּינָאִית *fideliter, sedulò, continuò, crebrò, perpetuò, planè.* מְהַיְמַן *fidelis:* & *Eunuchus.* אֶתְהַיְמַן *creditum fuit.* אָמִין *verè.*

II. אוֹמֵן *nutritus, altor, nutritor: tutor, pædagogus, curater, procurator, dispensator, œconomus.*

אָמוּן *nutritus, alumnus.*

אָמְנָה & אֱמוּנָה *nutritio, alimentatio, cura, tutela.* אֲמָנָה *fœdus.*

III. Per Antiphrasin, Syr. אֲמַן *tardus, segnis, cunctatus, gravis, molestus, tædiosus fuit.*

אמץ אָמֵץ *robustus, fortis fuit.*

Nomen Adject. אַמִּיץ *robustus, fortis.*

Subst. אֹמֶץ. Fœm. אַמְצָה. item מַאֲמָץ *fortitudo, robur.*

אֲמֻצִּים, pro חֲמֻצִים *tincti, colorati.*

Chald. אוּמְצָא & אוּמְצָא *cruda caro, frustum carnis.*

אמר Tria significata habet. I. אָמַר, Chald. אֲמַר *dixit, cum altero loquutus est.*

Nomen אֹמֶר. Fœm. אִמְרָה, et אֵמֶר. Heemant. מַאֲמָר, Chald. מֵימַר *dictum, edictum, mandatum, verbum, sermo.* יְהוָה *Dominus* & אֱלֹהִים *Deus.*

Arab. אמר *dictum, edictum, præceptum, mandatum, licentia, autoritas, potestas:* item *res, factum, negotium.* אמיר *princeps.* מאמר *licentiatus: ordinatus.* אוֹאמר *præcepta.*

Rabbin. מַאֲמָרָה *prædicamentum.* אֲמִירָה *sententiarius.*

II. אָמִיר *ramus, summitas rami, ramus excelsus, frons frondis.* Inde verbum הֶאֱמִיר *eminere*

eminere aut *prominere fecit*, *rami* aut *frondis instar*, *exaltavit*, *extulit*, *evexit*.

III. Arab. אָמָר *vir*. Fœm. אמראה, et אִמְרָה *mulier*, *uxor*. תואמר *consultavit*.

אמש אֶמֶשׁ, Arab. אמס *nox*, *quæ prætergit*, *præteritâ nocte*, *hesternâ nocte*, *heri*.

Verb. אַמְסִא amsi *advesperascit*, *noctescit*. מִסָא mese *crepusculum*, *vespera*.

Syr. אַמִישָׁא *ripa*, *ager*.

אנן Chald. אֲנִינוּת, Arab. אנין *gemitus*, *quiritatus*, *dolor*, *luctus*.

Verbum Arab. אַנ *genuit cum dolore*. מְאַנִין *gemebundus*, *quiritans*. אן an *ut*, *quia*. כאן bian *quando*. אלאן olam *nunc*. אנה anhu *quia*, *ipse*. לאן *quòd*, *eò quòd*.

Rabb. אוֹנָן, & אָנִין *tristis*, *mæstus*, *lugens mortuum*.

אִנְבָא *lens lendis*.

אנה Duo significata habet. I. אָנָה denotat *occasionem* vel *causam rei*: & significat, *impulsus fuit*, *occurrit*, *accidit*. Piel אִנָּה *occasionem* vel *causam præbuit*, *obtulit*, *intulit*, *impulit*, *fato quodam indidit*.

Nom. אֳנִי, Fœm. אֳנִיָּה *navis*.

אֲנִיָּה & תַּאֲנִיָּה & תֹּאֲנָה *causa*, *occasio*, *eventus fortuitus*.

אֲנִי et אָנֹכִי, Chald. אֲנָא, Syr. אנא, Arab. אנא ana *ego*.

אָנָּה et אָנָּא, et per aphæresin נָא *quæsò*, *obsecrò*. Hebr: et Chald. אָן, Arab. אין *ubi*. אָנָה, Chald. לְאָן *quò*, *quorsum*, *in quem locū?* עַד אָנָה *semper*. מֵאָן *unde?* Arab. עלי אן *donec*. לְאָן *quoniam*.

II. Arab: אנאה ana *vas*. אניה inia *vas*, *patera*, *crater*, *urceus*, *dolium*.

אנאה *lenitas*.

אנח Inde Niphal נֶאֱנַח, Chald. אִתְאֲנַח et אִתְנִיחַ, Syr. אִתְתְּנַח *gemuit*, *ingemuit*, *præ dolore suspiravit*.

Nom. Substant. אֲנָחָה, Chald. תְּנִינָה et תונח. Fœm. תְּנִינְתָא, Syr. תאנחתא *gemitus*, *suspirium*.

נַחְנוּ, et per aphæresin נַחְנוּ, Chald. אֲנַחְנָא et נַחְנָא, Syr. חֲנַן, Arab. נחן nahan *nos*.

אנך אֲנָךְ *plumbum*, et per synecdochen *perpendiculum*. Arab. אנך anach *plumbum*: item *calx plumbi*, *cerussa*.

אֵנָךְ *onyx*.

אנס Duo significata habet. I. אָנַס, Chald. אֲנַס *afflixit*, *oppressit*, *coëgit*, *compulit*, *vim fecit*, *rapuit*, *diripuit*.

Nom. Rabb: אָנוּס, Chald. אָנִיס *coactus*, *oppressus*, *afflictus*.

Chald. אֲנִיסָא, et אֲנִיסוּת, et מִינָס *violentia*, *rapina*.

II. Arab. אנס anas *homo*.

אנף אָנַף *spiravit*, *flavit naribus*: *animo commotus*, *iratus fuit*.

Nom. אַף, tria significat. 1. *nasum*. Dual. אַפַּיִם, Chald. אַף et אַנְפִּין, Arab. אנאף enif *nares*. 2. אַף *iram*. 3. אַף *facies*.

אֲנָפָה *milvus*.

אנק אָנַק, Chald. אֲנַק *gemuit*, *ingemuit*.

אֲנָקָה, Chald. אֲנָקָא, et אֲנִיקוּת, et אוֹנְקָא ὄγκος *gemitus morientium*, *oppressio*, *interfectio*.

אֲנָקָה *reptile*.

Rabb. אִנּוּק *angustia*. אֲנָק *onyx*.

אנש אָנַשׁ *doluit*, *æger fuit*, *graviter et desperatè ægrotavit*, *calamitosus fuit*. Inde אָנוּשׁ *ægrotus*, *calamitosus*.

אֱנוֹשׁ, Chald. et Syr. אֱנָשׁ, et per aphæresin נָשׁ, Arab. אנאס & נאס nas *homo calamitosus*, *ærumnosus*, *vilis*.

Fœm. נָשִׁים, Chald. נְשִׁין, Syr. נשין Talm. נשות *mulieres*.

Arab. נסא et נסי nisi *mulier*. נסאוי nisivi *muliebris*. נסות nesut *humanitas*. אנסאני ensani *humanus*, *domesticus*.

Rabb. אֱנוֹשִׁי et אֱנוּשִׁי, Syr. אֱנָשִׁי *humanus*. אֱנוֹשִׁיִּים *humani*. עִנְיָנִים אֱנוֹשִׁיִּים *res humanæ*. אֱנָשׁוּת, Syr. אנשות *plebs*, *turba*, *quivis*. נשא *socer*. השיא *in uxorem dedit*.

אסס Chald. אָסָא, Arab. אס *myrtus florida*.

אסר Duo significata habet. I. Chald. אֲסַר, Syr. אסר *cervical*, *pulvinar*.

Rabb. אִסְכָּה *rates lignorum*.

II. Arab: אסר *leo*. רא אל אסר *leonina lepra*.

אסה Chald: & Syr. אסה, & אָסָא, & אֲסִי *sanavit*, *medicatus fuit*.

Nom. אָסֵי & מְאַסֵּי *medicus*. אָסֵי *sanus*. אָסוּת, & אָסוּ, & אָסְיוּת, & אָסְיוּ, & אַסְיָא *sanitas*, *remedium*, *medecina*.

Rabb. אָסוּ *salus*. אוּסְיָא οὐσία.

אסט Rabb. אסיט ἄσωτος *comessator*.

אסט *contemsit offendit*.

Arab. אסטוּן *porticus*. אסאטין *naves regiæ*.

אסם אֲסָמִים *cellaria*, *penuaria*, *apotheca*, *horrea*.

Chald. אוּסְמָן est ἄσημον *argentum non signatum*, *infectum*, *rude*.

אסן אָסוֹן *periculum*, *infortunium*, *exitium*, *mors*.

אסף Tria significata habet. I. אסף, Chald. אֲסַף *collegit*, *congregavit*, *reposuit*, *conservavit*, *abstulit*, *removit*, *occultavit*,

tavit, amovit, perdidit. Nom. אסף, & אסיף. Fœm. אסיפה *collectio.*

אספסף *collectio magna et numerosa, turba collecta, vulgus collectum.*

אסוף *collectus.* Inde אספים *collecti, collega.* Rabb. אסוף *collectus, &* אסופי *collectaneus,* dicitur *exposititius.*

אסיפת ספרים *bibliotheca.*

II. אסף idem quod סוף *consumptus fuit, periit.*

III. Arab. אסף *pœnituit.* תאסף *querimonia.*

אסר Tria significata habet. I. אסר, Chald. אסר, Syr. אסר, Arab. אסר *ligavit, alligavit, vinxit, constrinxit.*

Nom. Adject. אסור, & אסיר, Chald. אסיר, Syr. אסיר, Arab. אסיר *ligatus, vinctus, captivus.*

Subst. אסור, Chald. אסור, Arab. אסר *ligamen, vinculum, captivitas, carcer.*

Chal. אסר, fœm. אסרא, Syr. מאסרית *manipulus, fasciculus.*

מסרת *vinculum.*

Arab. איסר aiser *scava.* אסרה *grabbatha, lecti.*

Syr. אסר *cingulum, zona.*

II. אסר, Chald. אסר *obligavit, obstrinxit, obnoxium reddidit, coercuit, repressit, cohibuit, prohibuit.*

אסר, Fœm. אסרה *obligatio.*

Chald. אסור *prohibitio.*

Rabb. אסר *vetuit, prohibuit.* אסור *prohibitus, vetitus.*

III. Chald. אסר *cinctus fuit.*

אסת Rabb. אסיתא *mortarium, mola tunsilis.* אסתא *irritatrix.* אסתן *Septentrio.*

אעה Avicen. אעיה *lassitudo.* אעיא *lassus.* אעיאני *lassativus.*

אף, אפף אפף *circuivit, ambiit, circumdedit.*
Partic. אף, Chald. אף, & אוף vel אף *etiam, adhuc, amplius: quantò magis: quantò minus.* אף כי *eò quod.* Syr. אפן, pro אף אן *etiamsi.* אפלא, pro אף לא *etiam non.* Rabb. אף על פי, & אף על גב *etiamsi, licet, quamvis.* על פי כן אף *quamvis sic:* אפילו, pro אף אלו *quin etiam.*

אפד אפד *operuit, induit, superinduit.*
Nom. Subst. אפוד, Fœmin. אפדה *operimentum, superindumentum, humerale, amiculum, amictus.*

אפדן *aulæum, operimentum.*

אפה Duo significat. I. אפה. Chald. אפא *coxit, pinsuit, frixit.*

Nom. אפה *pistor.*

Heemant. מאפה, Chald. מאפא *coctio, pistura.* תפין *decoctio.*

Rabb. אפיא *numen.* אופי *radix palmæ,* aut *codex.* אופי *opium.*

II. Arab. אפה *venit, advenit.*

Avicen. אפה *nocumentum.*

אפך Chald. אפך *fugit.*

אפל אפל. Heemant. מאפל, *caligo, obscuritas, tenebræ, nebula.*

Adject. אפל *caliginosus, obscurus, tenebricosus, nebulosus.*

Syr. אפלי *serotina.*

אפן אופן *canthus, ferrum, rota, currus.*
Rabb. אופן *circumstantia, modus, forma, causa.* באופן אשר *propterea quòd.* אופנים & אפנים *Angeli.* אפונים *ciceres.*

Syr. לאפן *circa, circiter.*

Arab. אפאן *tempus.*

אפס אפס *finitus, terminatus; absumtus, consumtus fuit, defecit, cessavit.*

Nom. אפס *finis, terminus, defectus, consumptio, cessatio.* אפס *nisi, solùm, tantùm, tantummodo. non, nihil, nullus, nemo.*

Rabb. אפיסה *defectio.*

Arab אפס *afflixit, oppressit.*

אפע אפע *nihil, nihilum.*

אפץ Rabb. אפץ. Plural. אפצים *gallæ.*

אפק אפק Inde Hithpael התאפק *corroboravit, et vim sibiipsi fecit, continuit se.*

Nom. אפיק *fortis: aqua fortis, torrens: alveus,* aut *lacus.*

Geogr. אפק *horizon.* אפאק *horizontes.*

אפר Tria significata habet. I. אפר *cinis, pulvis: luctus & mœror, afflictio.*

II. Arab. אפר est φᾶρος *pallium, et capitis vitta, sudarium, peplum.*

אצץ Arab. אציצא *vas testaceum fractum,* vel *frustum testaceum.*

אצל Duo significat. I. אצל *apud* vel *juxta se posuit, reliquit, separavit, segregavit, servavit, asservavit.*

Nom. אצילים *excellentes, magnates, optimates.*

אצילים, Fœm. אצילות *axillæ.*

Particula אצל *juxta, apud, penes.*

Rabb. נאצל *emanavit.* אצילות *emanatio.*

II. Arab. אצל *radix, germen, arbor.* אצילי *radicalis, genuinus, naturalis.* אצלא *radicitus, penitus.* אצל *principium.* אצולי *elementa.*

אצר אצר, Chald. אצר *reposuit, recondidit, reclusit, ad conservandum conclusit.*

Nom. אוצר, Chald. אוצר, Syr. אצר *thesaurus, horreum, repositorium, penus, cella.*

אקה אקו, Chal. אקא, Syr. אקא *caprea.*

Arab.

Arab: אקרה *ultus fuit, vindicavit.*

אקט אקט *caseus* ex lacte congelato. Avicen.

אקם Inde Chald. אקמא *aranea.*
Arab: אקם *mansit.*

אקן Rabb: אקן *revixit.* אקנא *viror, vigor.* אקון *instrumentum piscatorium.*
איקון εἰκὼν *imago.*

אקר Arab: אקרא *tempus menstrui.*

ארר ארר & אר *maledixit, oblocutus fuit, detraxit alicui, vituperavit, malè precatus fuit.*
Nom. ארור *maledictus.*
Heemant. מארה, Chald: מארא *maledictio, execratio.*

ארב ארב *prospexit, observavit, speculatus, insidiatus fuit.*
Nom. אורב *insidiator.*
ארב Heemant. מארב *insidiæ, & insidiarum locus.*
ארב Inde Plur. ארבות, *axillæ.*
ארבה *foramen, fenestra.*
Rabb: ארב *vas parvum argenteum, instar naviculæ.* אורבינא *spinæ species.* ארובה *pistrinum.* ארבות הרגלים *inguina.* Arab: ארביתין *inguina.*

ארג ארג *texuit, contexuit.*
Nom. אורג *textor.*
ארג *radius textoris:* item textura.
Rabb: אריגה *textura.*

ארה ארה *carpsit, decerpsit, discerpsit, abstulit, avulsit.*
Nom. ארי, Heemant: אריה, Chald: אריא, & אריות *leo grandior.*
אריאל *leo fortis: urbs Hierosolyma.*
ארות, & אריות *præsepia.*
Chald: ארו *en, ecce.* ארי *quia.*
Arab: ארוה arva *laqueus, corrigia.*

ארז ארז, Chald: ארז, Arab: ארזה arza *cedrus, picea.*
Heemant. ארזה *cedratum.*
ארזים, pro חרוזים *monilia ex gutture pendentia.*
Chald. ארזן *cedrinus,* procerus.

ארח Duo significata habet. I. ארח, Chald. ארח *ivit, ambulavit, iter fecit, profectus est.*
Nom. אורח, Chal: ארח *viator, hospes.*
Subst. ארח, Chald. אורח *via, iter.*
ארחה *viatorium.*
ארחה *viaticum: omnis* item *cibus, convivium, cœna, expensa.*
Chald. ארית *vectis.*

II. Arab. תאריח, quod Rabbini scribunt תאריך, tarich *æra, chronicon, chronologia, calendarium, diarium, annales, historia.* תאריח *poësis.*

Rabb. תאריכים *æræ, chronologiæ, calendaria, historiæ, poeses.*
מארח *chronologus, historicus, poëta.*
Fœm. מארחה muarricha *historica.*
Rabb: תאריך העולם *æra mundi.*

ארך Duo significata habet. I. ארך, Chald: ארך, Syr: ארך *longus fuit,* vel *factus est, prolongatus, productus est,* vel *fuit.*
Nom. Adject. ארך *longus.*
ארך, Chald: אורך *longitudo, & multitudo.*
ארוך, Chald: אריך *longus, prolixus.*
ארוכה, & ארכה *longa, prolixa: longitudo, emplastrum longum: remedium, medicina, prorogatio, medicamentum.*
Chald. ארכא *longitudo.*
אריך *rectus, conveniens, commodus.*
Rabb: באריכה *prolixè.* מאריך, Chal. מירכא *mercha,* accentus.

II. האריך, Chald. אורך, Syr. אורך *longum fecit, prolixus, tardus, moratus, commoratus fuit, tardavit, expectavit, speravit.*

ארם ארמי, & ארמי, Syr: ארמי, Chald: ארמי, & ארמאה *Aramæus, Syrus.*
ארמון, & הרמון *palatium, ædificium.*

ארן Duo significata habet. I. ארן, Chal: אירן *nomen arboris, pinus.*

II. ארון, Chald: ארון, Arab: ארון oron, *arca, cista, scrinium, theca lignea, capsa.*

ארס Chald. ארס *venenum.*
ארסי. *veneficus, venenatus.*
Chald. ארים, Rabb. עריס, Arab: עארס *villicus, hortulanus.* אריסות *hortulani ars*
ערס garas *plantavit, transplantavit, insevit surculos, consevit, infixit.* ערס gars *planta, surculus, talea.* ערוס goros *plantæ.* עארס *agricola, hortulanus.* אערס egras *insitio.* ערסה garsa *palus.* ערסה gorsa *punctus infixus.* מערוס magrus *plantatus.*

ארע Chald. ארע, Syr: ארע, & ערא *obviavit, obvius fuit, occurrit, accidit, evenit, contigit.*
ארעון, & ארעות, & עירוע *eventus, casus, accidens, malum.*
ערעית *crabro* vel *hespa.*
ערעי, ערעי, & ארעי *quod fit casu, vulgare, contingens.* מערע *concursus, conventus, solennitas.* לאורע *in occursum.*

ארץ Duo significata habet. I. ארץ, Chald. & Syr. ארע, Arabicè ארץ ard *Tellus, terra.*
ארצי *terreus & terrenus, terrestris.*

II. Per metaphoram ארץ, Chald. ארע *quod est inferius, humile, imum* aut *infimum.*

Chald. אַרְעָא, & אַרְעָאָה *inferior.*

ארק Duo significata habet. I. Chald: אַרְקָא, idem quod אֶרֶץ, *terra.*

II. Arab: ארקא arca *vigilia superflua, insomnietas.*

Avic. ארוקה *porticus.*

ארש Inde אֲרֶשֶׁת *elocutio, expositio.*

אֲרַשׁ, Chald. אֲרַס. Piel אֵרַשׂ, Chald. אָרֵס & אֲרַס *despondit, desponsavit, sponsione promisit.*

Rabb. ארוסה, & מְאוֹרֶסֶת *desponsata, sponsa.*

Arab. עריס aris *novus nuptus, sponsus, desponsatus, neogamus.* Fœm. ערוסה arosa *sponsa, nova nupta:* item *nurus.* ערס urs *nuptiæ convivium.* עראסי arasi *panis nuptialis, convivium.* עריואסה uraivasa *pupa.*

ארת Chald: אֲרִית *fluvius, stagnum.*

אשש Duo significata habet. I. אָשַׁשׁ *fortis, robustus fuit.* Inde Hithpael הִתְאוֹשֵׁשׁ, pro הִתְאַשֵּׁשׁ, Rabb. נִתְאַשֵּׁשׁ *roboratus, confortatus, firmatus fuit.*

Nom. אָשִׁישׁ *fundamentum.* Deinde אֲשִׁישׁ, Fœm. אֲשִׁישָׁה *scyphus, calix, poculum.* אֵשׁ, Chald. Fœm. אֶשָּׁא. emphat. אֶשָּׁתָא *ignis*

אִשֶּׁה *oblatio.*

Chaldaicè אֻשִּׁין *fundamenta.*

Syriacè אֶשָּׁתָא *febris, πυρετός.*

II. Arab. ש in ס mutato, אסס asas *fundavit, ædificavit, cementavit, radices egit.* אסאס asis *fundamentum, cementum, radix.* מאסס muesses *fundator, cementator.* תאסיס taasis *fundatio, radicatio.* אסתאסס ustaasis *elementum.* אסתאססי ustususi *elementaris.*

אשד אֶשֶׁד *fusio, effusio.*

Chald. אֲשַׁד, Syr. אשד *fudit, effudit:* item *projecit.*

Nom. מֵישַׁר *effusio, projectio.*

אשדן *clavi.*

אשה Inde אָשְׁיוֹת, Chald. אֻשַּׁיָּא *fundamenta.* Item *murus* aut *parietes.*

אשך Inde אֶשֶׁךְ *ovum, testiculus.* אֲשָׁכִים *testiculi.*

אשל Duo significat. I. אֵשֶׁל, Arab: אתל athal *arbor, arboretum, nemus.*

II. Chald. אַשְׁלָא *funis.* Plur. אַשְׁלִין *funes.*

אשם Duo habet significata. I. אָשַׁם, Arab: ש in ת mutato, אתם *inique egit, impius fuit, peccavit, deliquit, reus factus est, in culpa fuit.*

Nom. Adject. אָשֵׁם, Arab: אתים *reus, peccator, impius.*

Subst. אָשָׁם, Chald. אֲשָׁם. Fœm. אַשְׁמָה, Arab. אתם & מַאתָם *peccatum, delictum, reatus, culpa: sacrificium, hostia peccati, sacrificium pro peccato, piaculum: debitum.*

Rabb: אַשְׁמַאי *culpabilis, stolidus, bardus, indoctus.*

II. שמם אשם, est שָׁמֵם & יָשַׁם, *vastatus, devastatus, desertus fuit.*

אַשְׁמָן. Inde Plur. אַשְׁמַנִּים *loca deserta & inhabitabilia, sepulchra.*

Rabb. אַשִּׁישָׁא *hircus absque lana, calvus.*

אשן Duo significat. I. אִישׁוֹן & אֱשׁוּן, Chald. איתן *nigredo, obscuritas.*

Rabb. et Chald. אישון & אישונה *aurora.*

II. Chald. אישון *tempus, terminus, locus constitutus aut præfixus, mensura.*

אשף Habet significata duo. I. אַשָּׁף *philosophus, astronomus & medicus.*

II. אַשְׁפָּה *pharetra.*

אַשְׁפֹּת, Talm. אַשְׁפָּא *fimetum, sterquilinium.*

אשק Arab: אשק *ammoniacum.*

אשר Duo significata habet. I. אָשַׁר. Piel אִשֵּׁר *rectà incessit, ambulavit, recto pede ingressus est, gressum direxit.*

Nom. אֲשׁוּר *ingressus, progressus, incessus; pes, via.*

II. Metaphoricè אָשַׁר *incessit feliciter, felicem rerum successum habuit, prosperatus est, fortunatus, beatus, felix, prosper fuit.* Inde Piel אִשֵּׁר *beavit, prosperavit, beatum, prosperum ac felicem fecit; re aut verbis beatum ac felicem reddidit aut dixit, omnia felicia precatus est.*

אֹשֶׁר *beatitudo, felicitas, rerum successus, prædicatio, laus.*

אַשְׁרֵי *beatè, benè, feliciter.*

אֲשֵׁרָה, Chald. אֲשֵׁרָא *omnis arbor, quæ in honorem alicujus dei plantatur, juxta altare aut delubrium.*

אֲשֶׁר *qui, quæ, quod.* Et pro dictione אֲשֶׁר, litera ש usurpatur eadem significatione, sed rarò.

תְּאַשּׁוּר *myrtus, buxus.*

Arab: מאשרא *Erysipilas.*

אשת Hebr. אִשָּׁה *mulier.*

Chald. אשותא *talpa.*

אתת Inde אֵת *vomer.*

Deinde אֵת, Chald. יָת, *articulus accusativi casus.* Rabb. אוֹתוֹ *ille, iste.* אוֹתָהּ *illa.* אוֹתָם *illi, isti.*

אַתָּה, Chald. אַנְתְּ, אַתְּ, Arab: אנת anta *tu.*

Syr. אֶתוּקָא *apex.*

אתה אָתָה & אָתָא, Chald. אֲתָא, Syr. אֶתָא, Arab. אתיא ati *ivit, abiit, venit, advenit, supervenit.* Interdum transitivè

אתן

אתן Significata quatuor habet. I. אָתוֹן, Chald: אֲתָן, Arab: אתן *asina*. אתאן *asinus*.

II. אֵיתָן *fortis, durabilis, perennis, asper, vehemens, intractabilis, difficilis, pertinax:* usurpatur etiam substantivè pro *fortitudine* sive *vehementia*.

אִיתוֹן *medius*.

III. Chald. אַתּוּן, Arab: אתון *fornax, clibanus*.

IV. Arab. אתון *balneator*. Avicen.

אתק Arab: אתק *honoravit*.

אתר אֲתָרִים *exploratores*.

Chald. & Syr. אֲתַר *locus*. Syr: אֲתַר *ubi, quo in loco*.

Particula בָּתַר pro בְּאָתַר *in loco, post*. בַּתְרַי, & בַּתְרָאָה *posterior, postremus*.

Arab. אתר athar *incessit, ingressus fuit*. אותר authar *impressit vestigium*. אַתַאר, Fœm. אַתְאָרָה *signum, vestigium pedis, cicatrix, impressio, ingressus*. אַתְרָא *in vestigio*. תָּאתִיר *impressio*. אתאר *post*.

VOCABVLA QVATVOR LITERARVM.

אבנט. אַבְנֵט *baltheus, zona, cingulum fœmininum, μιτρόδετα*.

אזראל אֲזַרְאֵל *legatus*.

ארגז. אַרְגָּז *arca*.

VOCABVLA QVINQVE LITERARVM.

אגרטל. אֲגַרְטְלֵי זָהָב *phialæ auri*.

אדרכן. אֲדַרְכֹנִים *drachma*.

ארגמן. אַרְגָּמָן *purpura*.

VOCABVLA SEX LITERARVM.

אחשתרן. Inde אֲחַשְׁתְּרָנִים *muli, dromedarij*.

אלגביש. אֶלְגָּבִישׁ *grando*.

VOCABVLA SEPTEM LITERARVM.

אחשדרפן. Inde אֲחַשְׁדַּרְפְּנִים *magnates*.

אחשורוש. *Achasueros*.

VOCABVLORVM AB א INCIPIENTIVM, FINIS.

LITERA ב BETH.

באר IN Piel בֵּאֵר *expressit verbis aut characteribus, declaravit, elucidavit, exposuit, explanavit, explicavit; purum et clarum reddidit*.

Nom. בְּאֵר, Chald: בְּאֵר & בֵּיר, Syr. בֵּר, Arab. בִּיר bir *puteus: notat insidias, periculum, perniciem, miseriam*.

Rabbin. בֵּיאוּר *explicatio, declaratio, expositio*. מְבוֹאָר *declaratus, expositus*. כְּבָר בֵּיאַרְנוּ *antea declaravimus*. Item בָּאוּר *complexio*.

באש. Tria significata habet. I. בָּאַשׁ *fœtuit, malè oluit: sorduit*.

Nom. בְּאשׁ & בָּאְשׁ *putor, malus odor, fœtor, graveolentia*.

II. Per metaphoram בְּאֵשׁ *fœtuit*, Chald: בָּאֵשׁ *tristis, insuavis, austerus, gravis, ingratus fuit auribus, malè audivit, displicuit, odiosus sive malus fuit*.

Nom. בָּאְשָׁה, Rabb. אָבְשׁ *fructus fœtidus.*

Chald. בְּאִישׁ & בְּיִשׁ באשׁ, Arab: בּיס *malus, molestus, miser, pauper.*

Syr: באושׁא, בְּיִשָׁא & בִּישׁוּת, & בִּישׁוּ, Arab: בּוּס *malitia, molestia, miseria, inopia.* אִבְאָשׁוּת *tristitia.* בְּיִשׁ *malè affectus, afflictus.* בִּישָׁאִית *male.* Talm. בְּאִישָׁא *ægritudo, morbus.* Arab: בָּאִשׁ bis *napellus.*

III. בָּאשׁ *pudefactus fuit.*

בגד Duo significata habet. I. בָּגַד *perfidus fuit, vel factus est, perfidè egit, violavit fœdus seu pactum, fidem fregit, fefellit, decepit, mentitus fuit.*

Nom. בּוֹגֵד *perfidè agens, perfidus, deceptor, mendax.* בָּגוֹד, fit בְּגוֹדָה *perfida.*

בֶּגֶד, Chald. בִּגְדָא *perfidia, falsitas, mendacium. pannus, confectæ vestes.*

בגה Inde בַּג *esca, cibus.*

בגן. Syr. Piel בַּגֵּן *vociferatus est, clamavit, appellavit, provocavit.*

Nom. Syr: בְּגָן & בְּגִינוּת *appellatio, provocatio.*

Arab, אַלבָאגָן *cucurbitæ.*

בגר Talm. בּוֹגֶרֶת *mulier,* ætate grandior puella. בַּגְרוּת *ætas mulieris major.*

בדד Quinque habet significata. I. בָּדַד *unus, unicus, solus, solitarius fuit, solitariè vixit.* Inde Participium בּוֹדֵד *unus, unicus, singularis, separatus, solus agens, solitariè vivens, solitarius, sol. vagus, desertus.* הִתְבּוֹדֵד *uni soli rei studuit, seu incubuit.* בְּדִירוּת & הִתְבּוֹדְדוּת *solitudo: & studium.* Arab. vel ò בדד badad *solus vagatus est, dispersus fuit.*

Nom. Subst. בָּדָד, & בַּד, *solitudo, solitas.* לְבַד & לְבָדָד *solùm, solitariè, seorsim, tantùm, singulariter.*

Arab. תבדיד tabdid *dispersio, profusio, prodigalitas.*

Rabbin: בִּלְבַד *tantùm.* יְחִידִי *solus, solitarius, eremita.*

II. בַּד significat *linum.* Plur. בַּדִּים *lina, vestes lineæ, politæ & levigatæ.*

III. בַּדִּים *vectes. magnates. ramos: filij.*

IV. בַּדִּים, Chald. בַּדִּין *simulachra* vel *vates: mendacia.*

V. Talmud. בַּד, Arab. בד bedd *vectus: prelum:* בֵּית הַבַּד *trapes.* בַּדָּדִין *vectiarij.*

Arab. באדד bedid *expressor olei.* בָּדִיד *ligo: porca.*

Chald. בְּדַד *pressit, expressit.*

ברא Duo significata habet. I. בָּרָא, Chal. בְּרָא, Talm. בְּרָה, Arab. בַּדָא bedi *protulit, prædicavit, pronunciavit: protulit falsa, mentitus fuit: finxit, effinxit, excogitavit.* Talm: הִתְבַּדָּה *mentitus fuit.* בַּדַּאי *mendax.* בְּדוּי *mendacium.*

Arab: usurpant in bonum.

Rabb. בּוּרְיָא *matta.*

II. Arab: ברא & ארי bedi *incepit, initium fecit, inchoavit, orsus sive exorsus est: strenam dedit.*

Nom: ברי budi, & ברו budu, & בר, et אבתרא ibtide, & מברא, & מבתרא *initium, principium, exordium, origo; initiatio, introductio, encœnia; strena:* מברי mubaddi, & מבתרי mubtadi, *incipiens, novitius, tyro.* מבארה mubiada *primum.* מבתרא mubtede *nominativus.* פי בר fi budi *in principio.* בראירה *primitiæ.* ברא bedi *strenam dedit.*

ברח Chald: בְּרַח *risit, gavisus, exhilaratus, lætatus fuit.*

Nom: בְּדַח & בְּדִיחוּת *gaudium, hilaritas, exhilaratio.*

בדל Duo significata habet. I. בָּדַל. Inde Niphal, נִבְדַּל *separatus, divisus, distinctus, discretus fuit.*

Nom: בָּדָל *auricula exterior, cartilago.* בְּדִיל *stannum: perpendiculum.*

Rabb: הַבְדָּלָה *candela: distinctio.* הֶבְדֵּל, Chald: אַבְדָּל *discrimen, differentio.* נִבְדָּל *separatus, distinctus, diversus, alienus.*

Chald: בְּדִיל *propter.*

II. Arab. בדל badal *mutavit, transmutavit, commutavit, permutavit.*

Nom: ברל bidel, & בודל budil, et אבדאל abdil, et תבדיל tabdil *mutatio, commutatio, instauratio.* מתבדל mutebedil *mutabilis, mobilis.*

Partic: בדל *pro.* בדלנא *pro nobis:* Deinde אתבדל edbedel *palluit.* בדל *marcuit, tabuit.* אבדל ebdul, et אנבדאל inbedul *marcor, tabes.* מבדול mabdul *marcidus, tabidus, flaccidus.* בדל badal *migravit.*

Syr: בַּדֵּל *perperam egit.*

בדן Arab: בדן badan *corpus.* בדני badni *corporeus.*

בדס Rabb: בַּדְסִין *lintea, lectisternia.*

בדע Arab: בדיע *elegans, pulcher, politus, subtilis, gracilis, bonus.*

באדע bada *ossa, pulpa; caro exossis.* תבדע tabada *exprobratio.*

בדק בֶּדֶק, Chald: בִּדְקָא *rima, fissura, scissura, ruptura.*

Hinc verbum בָּדַק, Chald: בְּדַק *quæsivit, inquisivit, perquisivit, rimatus, scrutatus est, investigavit, exploravit,* rimas

rimas gratiâ ſarciendi inquiſivit.

Syr. בְּהַק *notum fecit, ſignificavit, indicavit, demonſtravit.*

Nomen בּרק, Rabb: בְּרִיקָרה *inquiſitio, ſcrutatio.*

בּוֹרֵק *inveſtigator,* qui ſortilegia explorat.

בדר Arab: באדר badar *cucurrit, feſtinavit.*

מבאדר *convertibilis.* באדר *anacardaſis.* בדר bedr *luna media:* plena.

בדה Inde בּהוּ, Chald: בְּהָה & בְּהִי *inanitas, vacuitas, ſolitudo, vaſtitas.*

בהא Arab: בהא *ſpecies, ſplendor, honos, gloria.* בהי & בהאי *ſpecioſus, ſplendidus.*

בהג Arab: בהג bahag *gavíſus, lætatus, gratulatus fuit.*

Nom: בחגרה *lætitia.* בְּהִיג *formoſus.*

בהד Talm: בְּהָדִי *mecum, apud me.*

Arab: בהד *reſedit.*

בהט בְּהַט *res dura, parius: lapis.*

בהל Quatuor ſignificata habet. I. Niphal נִבְהַל *ſubito motus fuit corpore, celer, præceps fuit, feſtinavit, properavit.*

Nom. Chald. הִתְבַּהֲלָה & בְּהִילוּ *feſtinatio, celeritas.*

II. Niphal, נִבְהַל, Chald. אִתְבְּהֵל *ſubitò motus fuit animo, territus, terrore perculſus, turbatus fuit, pavit, expavit, trepidavit.*

Nom. בְּהָלָה, Chald. בְּהוּלָא *terror, pavor.*

III. Syr. בְּהַל *ceſſavit, deſtitit, quievit.*

IV. Arab. אבתהל abtehal *celeriter converſus fuit, direxit, levavit.*

אבהל אבתהאל abthehel *vox, tonitru.* & אלבהל *baccæ, juniperi.* אבהלה abhele *ſabina:* herba.

בהם Inde בְּהֵמָה & בְּהֵמָה, Arab. behime *brutum: pecora majora.*

Rabb. בְּהֵמִי, Syr. בְּהֵמִי, Arab. בהימי behimi *animalis, brutalis, beſtialis, belluinus.*

Arab. מבהם mubhem *pecuinus.* צחיב בהאים zahib beheim *ſtudioſus pecorũ.* אבהאם ibheim *pollex.* בהם buhem *pellicanus.* בהים behim *pedica.*

בהן Inde בֹּהֶן, Arab. בוהן buhan *digitorum craſſiſſimus.*

בהק Inde בֹּהַק, Chald. בּוֹהַק & בַּהֲקִית, Arab. בהק *macula albicans: vitiligo.*

Chald. בְּהַק *canduit, nituit, ſplenduit.*

Nom. בְּהִיק *clarus, ſplendidus, nitidus.*

Rabb: סִימָן מְבַהֵק *ſignum clarum, illuſtre.*

Talm. בּוֹהֲקָן *ſcabioſus.*

בהר Inde בָּהִיר, Chald. בְּהִיר, Rabbin. בְּהִירִי *purus, albus ut nix, candidus, nitidus, perſpicuus, lucidus.*

Subſt. בַּהֶרֶת, Chald. בַּהַרְתָּא *alba lepra, morphæa.*

Talm. בְּהוֹרִין *ſplendores nubium.*

Arab. באהר *luminoſus, ſplendidus.*

Rabb. סֵפֶר הַבָּהִיר *liber perſpicuus.*

Syr. שַׁבְהַר *nitidum, ſplendidum reddidit, illuſtravit, laudavit, glorificavit: gloriatus, lætatus fuit, ſuperbijt.*

Nom. שַׁבְהָרָן *glorioſus, ſuperbus.*

Subſt. שׁוּבְהוֹרָא, et שַׁבְהִירָא, et שׁוּבְהָרָנוּת et, שַׁבְהָרָן, et שׁוּבְהָרָא *gloriatio, ſuperbia, laus, honor, decor.*

Arab: בהר bahar *dyſpnæa, aſthma.* באהר *buphthalmus.*

בהת Duo ſignificata habet. I. Chal. & Syr. בְּהַת *puduit, pudefactus fuit, erubuit, veritus eſt.*

Nom. בְּהָת, Fœm. בַּהְתָּא & בְּהִיתָא *pudor, ignominia, opprobrium.*

בַּהְתִּין, Fœm. בַּהְתָּן *pudenda, podex, nates.*

Arab. בהתאן *deſpectio.*

II. Arab: בהת bahat *ſtupuit, obſtupuit, miratus, admiratus fuit.*

בוא בּוֹא vel בָּא *ivit, inceſſit, venit, advenit, imminuit.* Hiphil. הֵבִיא *fecit ire aut venire, duxit, tulit, adduxit, attulit, introduxit.* Hophal הוּבָא *ductus, adductus, allatus fuit.*

Nom: בָּא & בָּא, Fœm. בִּיאָרה, Heemant. מָבוֹא *adventus, introitus, ingreſſus.* תְּבוּאָרה *fructus.*

Rabb: בִּיאָה, Arab: באה bia *initus.* הָעוֹלָם הַבָּה *venturus.* הַבָּא *mundus venturus.* בוּאָה *bubo, noctua.*

בוב נָבוּב, *perforatus, excavatus, cavus, concavus, vacuus.*

Nom: בָּב, Fœm. בָּבָה, Chald: בָּבָא, Talm: בָּבִית *cavitas* aut *foramen oculi.* בת *pupilla.*

Chald: et Talm: בָּב, Arab: באב et בב beb *oſtium: capitulum libri.* Arabibus באב אַלְכַּבִד *porta hepatis, vena.*

באב אלבחר beb albahar *oſt: ũ maris.*

בואב bauvib *pilorus, oſtiarius, janitor, atrienſis.*

Talm: בִּיב *cavitas, foramen, canalis,* aut *oſtium: latrina, cloaca, emiſſarium, fiſtula.*

Arab. באבה *limax, ſaliva,* item *papa.*

Talm. בְּבוּאָה & בּוּבִית *imago.*

בוג Arab. בוגה buga *lectus.*

בוד Arab. באר *recognovit vigilias.* באיר *periens.*

בוז Duo ſignificata habet. I. בוז & בּז *deſpexit, contemſit, ſprevit, irriſit.*

Nom.

Nom. בוז, Fœm. בוזה *despectus, contemptus, derisio, opprobrium.*

II. בוז *diripuit.*

Arab. באז bisi *falco, accipiter.* ביאזי biezi, Persicè באזייר bizair *falconarius, accipitrarius, auceps.*

ביזא & בזי *Geminorum signum* in Zodiaco. בזבוזה bazboza *motacilla.* בזביזה bizbiza *fœniculum.*

בוך Inde Niphal, נבוך *intricatus, perplexus, turbatus, confusus fuit.*

Nom. מבוכה *intricatio, perplexitas, dubium.*

בכבח *loquax, vociferans.*

Arab. מבך *mortale peccatum.*

בול Tria significata habet. I. הביל *emarcuit.*

II. Arab. באל *profuit, utilis fuit.*

באל bil *notitia.*

III. בול bul, & באל bil *minxit, urinavit.* באול bevel *perminxit alterum.* מבאול mebivil *mingens.*

בולה beule *urina.*

מבואלה mabuela *vesica urinæ.*

בום Quatuor significata habet. I. במה *altitudo, celsitudo, excelsitas, eminentia.*

II. במה, Chald. במא, Rabb: בימה, *βῆμα excelsum: collis altus, ara* aut *altare: sacellum, delubrum: monimentum, epitaphium, tumulus.* Syr. & Arab. בים, Fœm. Talm. בימה, Chal. בימא, Arab. בומה, *suggestum, pulpitum, tribunal, judicis sedes editior.*

בון Duo significata habet. I. בון & בן, Arab. באן bin *intellexit, expendit, dijudicavit.* Niphal, נבון *intelligens factus est, intellectu præditus fuit.*

Hiphil הבין *intelligentem fecit, erudijt, intellexit, dijudicavit.*

Nom. בן & נבון *intelligens, peritus.* בינה, Chald בינא, & ביונא, & בונא. Heemant, תבונה, Rabb: הבנה *intelligentia, prudentia.*

בין, construct. בין, & assumpto, vel ות plur. ביני & בינות, Chald: בינת, Syr. בינת, Arab. בין bein *inter, intra, in.* בבין *intra.* Syr. בינת הלין *interea.* בינים *medietas inter duo.*

Rabb. ביטני *medius, mediocris, communis: participium præsens.*

Talm. בינתים *tempus inter anni initium, et diem propitiationis medium.*

בין *hasta, lancea.*

II. Arab: בין *declaravit, legit declarando, ostendit, demonstravit, illustravit, glossavit, interpretatus est, approbavit.*

Nom. ביאן beien *claritas, declaratio, intelligentia.* תביאן tebun *declaratio.* מבאין mubeien *declarator, legibilis.* בינאת *mediatores, testes.*

בוס Tria significata habet. I. בוס & בס, Piel, בוסס, Hiphil, הבים *calcavit, conculcavit, protrivit.*

Nom. Heemant. מבוסה & תבוסה, Chald. תבוסא *calcatio, conculcatio, mixtio.* Rabb. ביסן *lutum.*

II. בוס *calcavit: subegit, subjecit, vicit, oppressit.*

III. בוס, Piel בוסס *calcavit* sive *proculcavit: neglexit, contemsit, sprevit, contumelia affecit, contumeliosè tractavit.*

בוע Duo significata habet. I. Chal בוע et בע *vociferatus est* præ gaudio, *gavisus, lætatus fuit.*

Nom. ביע, et ביע, et בועא *lætitia, gaudium.*

II. Arab: אבע et בע bi, et אבאע abi *vendidit.* אבתאע abati *emit, comparavit.*

Nom. ביעה baia *taberna:* item *Synagoga, templum, ecclesia, cœtus.* באע *venditor, mercator.* תבאע taba *monopolium.* ביע *forum.* באע ba *passus.*

בוץ Inde בוץ Hebr. Chald. et Syr. *byssus.*

ביצים, Chald. ביעין *ova.* Rabb. ביצה, Chald. ביעא, Arab. ביצה baidâ, litera צ cum punctulo ut ד profertur: *ovum,* et *testiculus.*

באץ bid *ova peperit.*

Arab: ביץ baiad *albuit, albatus fuit.* בוץ baiad, et אביץ abiad *albavit, dealbavit.* אביץ abiad, *albus, candidus.* ביאץ baiad *albedo, cerussa.* מביץ mubaiad *dealbatus, cerussatus.* תבייץ tabijd *dealbatio,* et *tectoriũ:* Itẽ *pallor.* ביצה *galea.*

בוק בוק et בק *vacuavit, evacuavit.*

Rabb. אבקא *omne vacuum et perforatum: foramen postis.*

אביק של מרחק, Arab: אלאנביק *alembicum, fistula* sive *canna.*

Arab: בוק et בק *tuba, lituus.* בואק bavac *tubicen.* בוק *tuba cecinit.*

בקא baca *culex.* Plur. בק *culices.*

בור בור et באר, א pro ו, Chald. et Syr. ביר, Arab. ביר bir *fossa, fovea, cisterna.* בור bur, Syr: באיר et ביר *fossa puteorum.* באירות *sterilitas.* Arab: אתבור atbavar *sterilem effecit.* 2. בור *insidiæ, periculum, miseria, pernicies, exitium.* 3. Metaphoricè *ergastulum, carcer.* 4. *fovea,* in qua mortui conduntur, *sepulchrum.*

בירה, Chald: בירא et בירנא *ædes,*

arx,

arx, basilica. בִּירָנִיּוֹת *arces, basilicæ.* בִּירָנִין *castra.*

בוש Duo significata habet. I. בּוֹשׁ *puduit, pudefactus, confusus, reveritus fuit, erubuit.* Nom. בּוֹשׁ *pudefactus.*

Subst. בּוֹשׁ, Fœm. בּוֹשָׁה, & בּוּשָׁה, & בֹּשֶׁת et cum נ epenthetico בָּשְׁנָה *pudor, res turpis, fœda, pudenda, probrum, ignominia: idolum.*

מְבוּשִׁים *pudenda, nates, podex.*

Rabb: בֵּית בֹּשֶׁת *locus pudendorum.*

Syr. בְּהֵת, Rabb. בַּיְשָׁן *pudore affectus, verecundus, molestus.* בַּיְשָׁנִית *pudica, verecunda.*

II. בּוֹשֵׁשׁ *moratus est.*

בות Chald: & Syr: בּוּת vel בָּת & בִּית, Arab: באת *pernoctavit.*

Ab hac radice est nomen בַּיִת, Chal. בֵּית, Syr: בַּיְתָא, et per apocopen בּ׳, & בָּתִּים, Arab: בית, mansionis locus, *ædes, ædificium, domus, domicilium, mansio, hospitium:* Item *penetrale, cœnaculum, gynæceum.*

Chald. מְבָת *pernoctatio.* בֵּית מְבָתָא *domus pernoctationis,* hospitium, diversorium. בַּיִת Arab: בית bait *distichon.*

Arab: בותותה butbuta *cochlea domifera.* בִּיתָן *palatium.*

בְּתָה *desolatio, vastitas.*

בזז בְּזַז, Chald. & Syr: בְּזַז & בַּז *diripuit, spoliavit, prædatus fuit.*

Nom. בַּז, Fœm. בִּזָּה, Chald: בִּזָּא *direptio, præda, spolium.*

Chald. בָּזוֹז *direptor, prædo.*

Rabb: בָּזִיךְ *cochlear.* בִּזִּין *mamma.* בִּזּוֹנִין *mammillæ.* שַׁבְזִיו *saphyrus.*

בזא בְּזָא *diripuit, prædatus fuit.*

בזג Arab: מבזג mabzag *scalprum chirurgicum, scalpellum, phlebotomum.*

בזה Duo significata habet. I. בָּזָה, Chald: בְּזָא *sprevit, contemsit, despexit, illusit.* Nom. בִּזָּיוֹן *contemtus, despectus, illusio, ludibrium.*

II. Chald: בִּזְבֵּז *contemsit suas facultates, expendit plus quàm convenit, prodegit, prodigus, liberalis, munificus fuit.*

Nom. בִּזְבּוּזָא & בִּזְבּוּזָה *largitio, munus, donum.*

גִּזְבָּר *præfectus vectigalium, telonarius.*

Rabb: בִּזְיוֹנָא *rima, foramen.* בָּזוּי *scissus.*

בזח Syr: בְּזַח, *sprevit, contemsit, illusit.*

Nom: בּוּזָחָא & בְּזָחָא *contemptus, illusio, ludibrium, res ludicra, scurrilitas.*

בזך Chald: בָּזִיךְ *cochlear, phiala.*

בזם Arab: בזים bizim *fibula.*

בזן Arab: בזן, inde אבזאן *tinæ.*

בזע Chald. & Syr. בְּזַע idem est, quod בְּצַע *scidit, fidit, dilaceravit.*

בזק Duo significata habet. I. בָּזָק *fulgur, coruscatio.*

Rabb: בָּזַק *sparsit, dispersit, fregit.*

Chald: בִּזְקָא *fragmen, fragmentum, frustum.* Talm. בָּזָק *agnus.*

אַבְזְקָה *tinea: putredo ossium.*

II. Arab: בזק basac, *spuit, exspuit, conspuit.* בזאקה *exspuitio: ptyas.* בֻּזאק busac *sputum.*

בזר בְּזַר, Chald. et Syr. בְּדַר Arab. בַּדַּר cum ר punctato, *sparsit, dispersit, distraxit, seminavit, prodegit.*

Nom. Chald. בְּדוּר, Arab. תַּבְדִּיר tabdir *sparsio, dispersio, dissipatio, destructio, profusio, prodigalitas, luxus.*

Arab. מְבַדֵּר *dissipator, prodigus.* בִּדוּר *sementis.* בִּדְאַר *granum.* בִּידַר *area.* בִּזּוּר *frumentum.* בִּזְר *semen quod frangitur.* בִּזְר קַטוּנָא *psyllium.* אַבְזָאר *condimenta ollæ.*

בחח Arab. בח bah *raucus fuit,* vel *factus est, tussijt.* מבחבח mubahbah *raucus.* בחה, et בחוחה, et תבחבוח tabahbob *raucedo, tussis.*

בחג Arab. בחג *impulit, compulit, coëgit.*

בחר Arab. בחר *sprevit, contemsit.*

בחל Duo significat. I. בָּחַל *abominatus est, abhorruit.*

Talm. בָּחַל *maturuit, coctus fuit.*

II. Arab. בחיל bachil *inhabilis, ineptus, parcus, avarus.*

בחל bochl *inhabilitas: avaritia:* בחלה bachala, idem.

Item בחלה bachala *faba.*

בחן Duo habet significata. I. בָּחַן, Chal: בְּחַן *periculum fecit, expertus est, tentavit, probavit, examinavit, exploravit, arguit, argumentatus est.*

Nom. בֹּחַן, Syr. בּוּחָנָא, Rabb: בְּחִינָה *probatio, examinatio, consideratio, contemplatio, argumentatio.*

בַּחוֹן et בֹּחַן *munitio, arx, turris, propugnaculum.*

בחס Arabicè אבחס *parvũ æstimavit.*

בחר Tria significata habet. I. בָּחַר, Chald: et Syr. בְּחַר *probavit, examinavit, elegit, delegit, consideravit, animadvertit, vidit.*

בָּחוּר *electus: juvenis.*

בַּחוּרִים, Fœm. בְּחוּרוֹת, Chald. et Rabb. בַּחֲרוּת *juventus.*

Rabb. שְׁנֵי הַבַּחֲרוּת *anni juventutis.*

Subst. מִבְחָר *præstans, præcipuum.*

מִבְחוֹר, Syr. בּוּחְרָן *idem.*

C Rabb:

Rabb: בֵּית הַבְּחִירָה *domus electionis: templum.*

Arab. בַּחְרַאן *crisis.* בַּחְרַאנִי *criticus.*

II. Arab: בַּחַר bâhar *mare.* בְּחִירָה idem, *lacus, piscina, vivarium.*

III. Arab: בַּחַר bachar, *fumigavit, sudavit, evaporavit, suffijt, cremamit thura, vaporem emisit, infumavit, in fumo siccavit.*

מְבַחֵר *fumigator, suffumigans, suffitor.* בְּחַאר *fumus, infumatio, halitus, exhalatio, odor, vapor, suffitus, incensum.* בחר *fœtor oris.* הַבְּחִיר *odor* per fumum. מַבְאחַר *thuribula.* בַּחְארִי *vaporalis.*

בחש Talm: בָּחַשׁ *manibus tractavit:* per synecdochen, *miscuit, commiscuit:* item *exploravit manuum contrectatione, quæsivit, investigavit.*

בַּחֲשִׁין *axillæ.* בְּחוּשִׁים *vermes.*

בחת Duo significata habet. I. Ara. אִבְחַת & בַּחַת *quæsivit, inquisivit, vestigavit, investigavit, scrutatus, perscrutatus fuit, intuitus fuit, vidit.*

Nom: באחת bâchith *quæsitor, inquisitor, scrutator, officialis, præfectus rerum, capitaneus.*

בַּחְתְּ *scrutinium, inquisitio de malis, intuitus, residentia alicujus officialis.* בִּבַחְתְּ *exquisitè.*

מַבְאחַת *quæstiones, inquisitiones, perscrutationes.*

II. Arab. בַּחְתְּ *bona fortuna, felicitas, beatitudo, fatum.*

מְבַחַת *fortunatus, fælix, beatus.*

מִבְחַתָּה *fælicitas.*

אֱלָהַת אַלְבַּחְתְּ *dea fati, fortuna.*

מְבַחַת mubachit *fatidicus.*

בטט Duo significata habet. I. Talm. בָּטַט *scintillavit, emicuit, splenduit.*

Nom: בוּטִיטִין *scintillæ, favillæ.*

בָּטִיט *spelunca.*

II. בטט batat *secuit, dissecuit, perforavit.* טבה & בט בטאט *sector, anatomicus.* *sectio, apertio, perforatio.* בט bat *anas.*

בטא בָּטָא. Inde בטא *protulit, pronunciavit.*

Nom. מִבְטָא *prolatio, pronunciatio, locutio.*

בטה Duo significata habet. I. בָּטָה *protulit, pronunciavit.*

Nom. Rabbin: בִּטּוּי *prolatio, pronunciatio, locutio.*

בּוֹטֵי *pauper.* אִבְטֵי & בָּטֵי *lacus, balneū.*

II. Arab. בטרה bata, & בטי bati, & אבטא *tardavit, retardavit, tardus, moratus, cunctatus fuit, moram fecit.*

Nom. בטי & מתבאטיא *tardus.*

בטו & בטיה & תבאטו *tarditas, mora.*

בטח Duo significata habet. I. בָּטַח *fidit, confidit, speravit, spem & fiduciam posuit, securus fuit.*

Nom. בּוֹטֵחַ *confidens, securus.*

בָּטַח & בֶּטַח, Fœm בִּטְחָה heem. מִבְטָח & בִּטָּחוֹן *fiducia, spes, securitas.*

אֲבַטִּיחִים, Chald. אֲבַטִּיחִין *pepones.*

Arab: בַּטִיחָה *melo, pepo.* Ramban. בטיך *melones, pepones.*

Rabb: בִּטָּחוֹן *salvus conductus.* בטות *sanativus.* אֲבָטָח *fenestra.* הַבְּטָח *balneum.* הַבְּטָח *additamentum, cui trabs incumbit.*

II. Arab. בַּטְחָה *campus planus, ager.* בַּטִיחָה *lacus.*

מֻנְבַּטַח *resupinus.* אִנְבִּטַאח *resupinatio.*

בטל Duo habet significata. I. בָּטַל, Chald. & Syr. בְּטַל, Arab. בַּטַל *cessavit, quievit, vacavit ab opere & labore, ociosus desidiosus, inanis, irritus, sublatus fuit, perijt, neglexit.* Piel Rabb. בִּטֵּל, Chald. & Syr. בַּטֵּל, Arab. בַּטַּל *cessare fecit, abolevit, ociosum reddidit, irritum fecit, impedivit, refutavit, dissipavit, destruxit, cessavit, derogavit, hebetavit, retractavit, exclusit, falsavit, læsit, perdidit, acutum retrudit.*

Nom: Rabb. בָּטֵל, Chald. בַּטְלָן, Syr: בָּטֵל, Arab: באטל *ociosus, desidiosus, vacans, inanis, cassus, inutilis, vanus, vilis, nullius precij, irritus, falsus, gratuitus.*

Subst. Rabb. בִּטּוּל & בַּטָּלָה, Chal: בּוּטְלָא & בְּטִילָא, Arab. בוטלאן butlan *cessatio, otium, desidia, inanitas, refutatio, retractatio, læsio, destructio, abolitio, vilitas, hebetudo.*

Chald: בּוּטְלָן *lectus.*

מַבְטוּל mabtul *læsus, mancus contractus, obtusus.* מְבַטֵּל mubattil *falsarius.* בָּאטְלָא batila *frustrà, gratis, invanum, temerè.* מִתְבַּטֵּל *eremita.* באטל *vilitas.*

II. Per contrarium Syriac. בְּטַל, Paff. אֶתְבְּטֵל *curæ fuit, curavit, sollicitus, alicu us rei studo dedidus, in re aliqua occupatus fuit.*

Nom: בְּטִילוּת *cura, diligentia, sollicitudo, studium.*

בִּטִילָאִית *diligenter, sollicitè, seriò, curiose, studiosè.*

בטם Chald: בּוּטְמִין, Syr: בַּטְמָא, Arab: בֻּטְאם botim *terebinthus.*

בטן Quatuor habet significata. I. בֶּטֶן, Chald: & Syr. בִּטְנָא, Arabicè בטן *venter, ventriculus, stomachus.*

Chald. בּוּטְנָא *corylus.* בָּטְנִים *avellanæ.*

Arab: בטנה *pistacium.* בָּאטִן batin, *ventricosus.* Inde

Inde verbum Chald: & Syr: בְּטַן *in ventre concepit, gestavit, uterum gessit, gravida fuit, peperit.*

Nom. בְּטְנָא *gravida.* בִּטְנָא *conceptio.*

II. בֶּטֶן Per synecdochen, *viscera* seu *intestina.* Arab: בטן *intestinum.*

III. Per metaphoram, *locus medius* seu *interior.* Arab: באטן *intrinsecus, interior.*

Inde verbum Arabicum בַּטַּן *intus occultavit.* item *pelle obduxit.* מְבַטַּן *pelle obductus.*

בטנה *pellis obducta.* Alcor. בִּבְטֶן, *circa.*

IV. Talmud. הֶטֶן *cingulum coriaceum, semicinctum, succinctorium:* item בְּטַן, vel certè בִּטְנוֹן *cithara.*

Rabb. בִּטְנִי *avis quædam.*

בטק Arab. בִּטְקָה bitaca *epitaphium.*

בטר Talm. בִּטְרָא *mensura quatuor digitorum.*

Arab. ביטר baitar *veterinarius, equarius medicus.* בטרה bitara *equaris medicina, veterinaris.*

אבטר *decaudatus.*

בטש Rabb. בָּטַשׁ *pede calcavit, calcitravit.*

Arab: בטש battasch *properavit, festinavit, celeravit, acceleravit, ursit, institit.* בְּטְשָׁא *subitò.*

Deinde: בטש battasch *pugione percussit.* בטש battasch *pugio.*

ביא Syr. בְּיָא *vociferatus est* præ gaudio, *gavisus, lætatus est.* Inde Piel בַּיְא *exhilaravit, consolatus est.*

Nom. בּוּיָא *gaudium, consolatio.*

מְבַיְאָן & מְבַיְאָא *consolatio.*

Talm. בִּיָח & בִּיָארָה *clamor.*

בכה בָּכָה, Chald. et Syr: בְּכָא, Arab. בכי bequi *flevit, ploravit, vagivit.*

Nom. בֶּכֶה & בְּכִי, Hæm. בְּכִית & בְּכוּת, Arab. בְּכָא *fletus, ploratus, vagitus:* gutta. נִבְכִים *fletus.*

בָּכָא *morus.*

Arab. מְבַכִּי mubequi *lachrymosus.* בָּאכִי *flens.*

בכם Arab. בכם bacam *mutuit, obmutuit, mutus factus est, mutor more tacuit.*

Nom. בכם becem *mutus, elinguis.* בכמה bucuma, & תבכים tabcim *obmutescentia.*

בכן Arab. בכן bocon *fucus.*

בכר Inde בְּכוֹר, Chald: בְּכִיר & בּוּכַר, Syr. בְּכִירִי, Arab: בכר bacir *primogenitus.*

Subst. בְּכֹרָה, Chald. בְּכֵרוּת, Arab. בכוריה bacuriah *primogenitura.*

בִּכּוּר, Chald. בִּכִּיר, Arab. באכר bacir

fructus primus anni, primitivum.

בֶּכֶר Fœm. בִּכְרָה *dromedarius.*

Verbum Piel בִּכֵּר, Chald. בַּכַּר duo significat. 1. *primogenitum fecit* seu *constituit.* 2. *Primos fructus tulit* aut *præbuit.*

Arab. בכר bacar *antevertit, prævenit, manè venit.* בכר *diluculum, manè.* בְּכוּר *manicatio, matutina surrectio.*

בכרה bacora *fructus præcox, ficus præcox, tempestiva:* item *morbus, marisca, et tuberculum in ano.* אַבְכָּרָה abcara *prunus, & prunum.*

בִּכְרָךְ *virgo.* בִּכְרִי *virginalis.* כבורית *virginitas.*

בּוּאכַר bevicir *hæmorrhois.* בַּכְרָאת *rotæ.*

Rabb. בַּכְרָא *primus muri circuitus.* בַּכְרָיָא *herba quædam.*

בכת Arab. בַּכַּת *corripuit, arguit, redarguit, reprehendit.*

Nom. תַּבְכִית *reprehensio, ignominia.*

בלל בָּלַל & בַּל *miscuit, commiscuit, permiscuit, fudit, confudit, perfudit, conspersit, perturbavit.* בלל bellel *perfudit, humectavit, maceravit, tinxit, intinxit, rigavit, madefecit, intrivit.*

Nom. בְּלִיל *pabulum.*

תֶּבֶל *confusio illicita.*

תֵּבֵל *orbis habitabilis.*

תְּבַלֻּל *confusio* seu *macula in oculo.*

Rabb. תַּבְלוּל *confusio quatuor elementorum, χάος.* בלבול *confusio.* בְּלוּלִין *fenestræ, cataractæ.* הַבְלִילָה *locus in ventre plures habens concavitates.*

Arab. מבלול mablul, & מבתל *humectatus, intinctus.* בל bal, & בלה, & אבתלאל *humectatio, maceratio.*

בלג Duo significat. I. Hiphil, הִבְלִיג *roboravit, confortavit;* absolutè, *roboratus, corroboratus, recreatus fuit, respiravit, vires collegit.*

Nom. מַבְלִיגִית *confortatio, recreatio.*

Rabb: בַּלְגָה *nomen custodiæ.*

II. Arab. בלג *eloquens facundus fuit.* בַּלָגָה balâga *eloquentia, facundia, rhetorica: magister eloquentiæ.* בלאג ballag *idem.*

בְּלוּגָה buluga *ciconia.*

בלד Arab. בלד beled, *orbis, terra, regio, urbs, oppidum, locus.* בְּלֵידָה buleida *oppidulũ.* בלדי beledi *urbanus.* בַּלְדִיִּין beledijn, *urbani.* בלאדה *hebetudo.*

בלה Duo significata habet, I. בָּלָה, Chald. et Syr. בְּלָא, Arab: בלה belî *senuit, consenuit: veteravit, inveteravit.*

Nom. בָּלֶה, Syr. בְּלִי, Arab. באלי beli *vetus, vetustus, inveteratus, annosus.*

 Substant.

Subſtant: בְּלִי, Chald. בְּלָאוּת & תַּבְלִית *vetuſtas*. בְּלוֹי, Inde plur. בְּלוֹיִים, *panni inveterati*.

בַּלָּהָה, pro בְּהָלָה *terror ſubitus, et perditio*.

Particula בַּל, בְּלִי, & בִּלְתִּי *nequaquã, neutiquam, nihil omnino*. Arab. בל bal *ſed*. בְּלִי & בִּלְתִּי *abſq̃, ſine, præter, tantùm, niſi*.

II. Metaphoricè בָּלָה, Chald. בְּלָא *attritus, conſumtus, imminutus, deſtructus, perditus fuit, periŷt*.

Ita uſurpant Arabes בלא belî *afflixit, torſit, tormentis ſubjecit, examinavit, tentavit, probavit*.

בלא & בלוי *afflictio, tentatio, periculum, experimentum*.

בלה Arab. בלה beleh *moria, ſtultitia, fatuitas, inſania*.

אבלה ebleh *morus, ſtultus, bardus*.
אִתְבַּלָּה atballah *infatuatus fuit*.
Avic. בלח אלנחל *dactyli immaturi*.

בלט Duo ſignificata habet. I. Rabb. בָּלַט, Chald. בְּלַט *eminuit, prominuit*.

II. Nom. Chald. בְּלוּט, Arab. בְּלוּטָה bolôta *quercus et glans*. Arab. בְּלוּטִי boloti *glandifer*. בלוטיה bolotia *dryinus, quercinus ſerpens*. שַׁךְ בְּלוּט ſchach bolot *rex glandium, caſtanea*.

Arab. item בָּלַט ballat *ſternere lapidibus*.

בְּלָאטָה λιθόϛρωτον *pavimentum lapidibus ſtratum*.

בלם בָּלַם, Chald. & Syr. בְּלַם *clauſit, occluſit, ligavit, colligavit, ſtrinxit, conſtrinxit*.

Nom. בְּלִימָה *conſtrictio, colligatio, centrum terræ*.

בלן Talm. בָּלָן, & בַּלָּנִי, & בְּלָאנְיָא *balneator*. בְּלוֹנִיא בליונא *ſigillum annuli*. *filum margaritarum*. בּוֹלִין βῶλος *gleba*. בָּלָן *vermis*, et *operculum dolij*. Arab: בלאן bulni *albumen ovi*: item *ſplendor*.

בלס בָּלַס, Chald. בְּלַס *miſcuit, commiſcuit, permiſcuit*.

בולום et בּוֹלְסָא *ſpeculum vitreum*, aut *chryſtallinum*.

Alcor. מְבַלְסִין *deſperantes*. יְבַלֵּס *deſperabit*.

בלע Quatuor ſignificata habet. I. בָּלַע, Chald. בְּלַע, Arab. בלע *ſorbuit, abſorbuit, glutivit, deglutivit, devoravit, lurcavit*.

Nom. בֶּלַע *abſorptio, deglutitio*.
Rabb: בְּלִיעָה *æſophagus*. בֵּית בָּלַע *domus deglutitionis*.
Chald: & Syr. בְּלוֹעָא *hamus*.

Arab. בלאע balla *gula & guloſus, comedo, manducus*. בלע *vorax*. מִבְלַע mablla *guttur, gula, deglutitorium*.

בלע balla *gurges, vortex*. מִבְלַע mubali *gurgitoſus, vorticoſus*.

II. Metaphoricè בָּלַע, Piel, בִּלַּע *corrupit, deſtruxit, perdidit, conſumſit, abſumſit, abolevit, occultavit, abſcondidit, fefellit, decepit*.

III. Syr. בְּלַע *percuſſit, nocuit: vapulavit, cæſus fuit*.

IV. Arab. בלע balag, litera ע cum puncto, *venit, pervenit, pertigit, acceſſit, appropinquavit*. Avic. בָּאלְעִין baligin *qui pervenerunt ad ætatem*. בלוע *ſpermatis emiſſio*.

בלץ Syr. בְּלַץ *eminuit, prominuit*.

בלק בְּלַק *evacuavit, evacuando deſtruxit*.

בלר Arab. בְּלָרָה bulara *beryllus, chryſtallus*.

בלש Chald. בְּלַשׁ & שַׁבְלַשׁ *quæſivit, inquiſivit, ſcrutatus fuit*.
Rabb. בּוֹלֶשֶׁת *exercitus, virtus*.
הַבַּלָּשִׁים *idem*.

Arab. בלאש beliſch *ciſta ad frumentum*.

בנן Arab: בנין benin *ſapidus, comeſtilis*.
בננה benin binna *calix, echinus*.

בנג Arab: בנג *hyoſquiamus albus*.

בנד Arab. בֶּנֶד bend *ſignum, vexillum*.

בנה בָּנָה, Chald. & Syr. בְּנָא, Arab: בנא benî *ædificavit, ſtruxit, extruxit, conſtruxit domum* vel *urbem, poſuit, conſtituit, condidit*.

Nom. בֵּן, Arab. אבן *filius*. Plur. בָּנִים.

Verbum אתבני etbenî *filium fecit, in filium adoptavit*. מתבני mutebeni *filius adoptivus*. תבנה tebene *adoptatio*.

בני buni, & בִּנְיָאן *ædificium*. באני benni *ædificator, architectus*. מבני mubni *ædificatus*.

Subſtant. Hebr. בִּנְיָה & בִּנְיָן Syr. בִּנְיָן *ædificium, ædificatio, architectura*.
מִבְנֶה *ædificium*.

Grammaticis בִּנְיָן *conjugatio*.

תַּבְנִית & מִבְנָה *diſpoſitio ædificij, exemplar, typus, figura, forma*.

בנח Arab. אבנח abnâb *vetuit, prohibuit, impedivit*.

בנט Arab. אלבנאטרה *compaſtam, amuſcum, circinatum tympanum*: item *Aſtronomia*.

בנס Chald. בְּנַס *indignatus, iratus fuit*.
Nom. בְּנִיס *iratus*.

בנק Arab. בְּנִיקָה banica *calantica*. בְּנָאִיק banaiq *calantica*.

בָּנָק banc *ſcamnũ*. בְּנוּק bunuc *ſcamna*.

בנר *Arab*. אַלְבְּנָר *arbor, in qua creſcunt cappares.*

בנת Chald. בִּינָת *crinis, capillus.*

בסס Chald. בְּסַס & בַּס, idem quod בּוּס, *calcavit, conculcavit.*

בְּסִיס *baſis.*

Rabb. מְבַסְסִין *genus fructus cedri.*

בִּס *vas quoddam.* בִּיסֵי *genus ſpinarum.*

Arab. בסבאסה *macis.*

Arab. בסס *in pulverem redactus fuit.*

בסד *Arab.* בסד besd *corallium rubrum.*

Rabb. בְּסוּדָה, idem quod פְּסוּדָה *perdita.*

בסה בְּסָה, Syr. בְּסָא *calcavit, conculcavit:* metaphoricè, *contemſit, ſprevit, deſpexit, neglexit, nullo loco habuit.*

Nom: Syr. בְּסָא *contemptus, ſpretus, vilis.*

Subſt: מְבַסְיָנוּת *contemptus, deſpectio, neglectio.*

בסק *Alcor.* באסקאת *procera.*

בסר Duo ſignificata habet. I. בְּסַר, Chald. בּוּסַר *fructus immaturus & acerbus.*

בְּסַר, Chald. בְּסַר *idem.*

Chald. et Syr. בְּסַר, Piel, בַּסֵּר *ſprevit, contemſit, neglexit, vilipendit, averſatus eſt, reprehendit, nauci fecit, nihili fecit.*

Nomen בְּסִיר & בסיר *contemptus, ſpretus.*

Subſt: בְּסוּרָה, et בְּסִירוּת, et בּוּסְרָן, et בַּסְרָנוּת *deſpectus, contemptus, reprehenſio.*

מְבַסְּרָן *contemptor.*

II. *Arab.* באסור & בואסיר *fiſtulæ hemorrhoides.* בסר ובלח beſſer vabelha *palma dactyli immaturi.*

בסת Rabb. בֻּסְתָּן, *Arab* בסתאן *hortus, viridarium.* בֻּסְתָּאנִי buſtani *ortenſis.*

בעד Syr. בְּעַד, *Arab.* בעד baad *abſens fuit, diſceſſit ad tempus, deviavit, receſſit; remotus, expulſus, ejectus fuit, fugit, aufugit, exulavit.*

בעד baad, & תבעיד tabaid *longinquitas, diſtantia, legatio, dimiſſio, ſeparatio, disjunctio, alienatio, abalienatio.* בעיד baid, et מבאעד *remotus, longinquus, procul abſens.* מתבאעד *diſtans.*

בעה Tria ſignificata habet. I. בְּעָה, Chald. et Syr. בְּעָא, *Arab.* בעי, cum ע punctato, quod ut ג profertur *quæſivit, inquiſivit, requiſivit, petiit, rogavit, oravit, precatus eſt, poſtulavit, ſcrutatus, perſcrutatus eſt, dijudicavit.*

Nom. בָּעִי *petitio.*

Chald. בָּעוּת & בְּעִי *quæſtio, petitio, precatio, diſputatio.* בָּעוּ et אִבְעָיוֹת *quæſtiones, inquiſitiones.*

מִבְעֵי, et מִתְבְּעֵא, et אִבְּעָיָא *requiſitum, neceſſarium, ſcrutabile.*

II. בְּעָה, Chald. בעבע *calefactus fuit, ferbuit, efferbuit, ebullivit, intumuit.*

Nom. אֲבַעְבֻּעַ *bulla, veſica.*

Chald. בִּיעָא, et בְּעוּ *tumor, apoſtema.*

III. Chald. בְּעָא, Hiphil, אַבְעֵי, Paſſiv. אִתְבְּעֵי *feſtinavit, properavit.*

Nom. אִתְבְּעָיוּת & אִתְבְּעוּת *feſtinatio.* אִבְעָרֵי *conturbatio.*

Arab: יבעין *diſtorqueant.*

בְּעָיָא *invidia.*

בעט בָּעַט, Chald. & Syr. בְּעַט *calcavit, conculcavit, calcitravit, laſcivus fuit.*

Rabb. בִּיאַט *gradus.* בְּעִיטָה *calcatio laſciva.*

Chaldaicè בָּעֵט בְּמַעְצַרְתָּא *calcans in torculari.*

Arab: בעטרה bute *excubia.*

בעל Tria ſignificata habet. I. בָּעַל, Chald. בְּעַל *maritus fuit, amavit, adamavit, ambiit, uxorem duxit, coivit, concubuit, rem habuit cum ſua, aut etiam alterius uxore, ſubagitavit.*

II. Per metaphoram, בָּעַל *dominatus eſt, poſſedit, habuit.*

Nom: בְּעוּלָה, Syr. בְּעִילָא *adamata, nupta, in uxorem ducta, maritata.*

בּוֹעֵל *dominus, poſſeſſor.*

בַּעַל, Chald. & Syr. בְּעַל, Arab. בַּעַל bâal *Dominus: maritus.*

Rabb: בְּעִילָה *copulatio maris & fœminæ, concubitus.*

Deinde per metaphoram, בַּעַל *dominus*, magiſter, poſſeſſor, peritus rei cujuſcunque.

בְּעַל, Chald: בְּעַל *idolum.*

III. Arab: בעל bâgal, litera ע punctata ut ג profertur, *mulus.* בְּעֵיל bugaial *mulus parvus.*

Sed בעל baal *ſiccitas.*

בעץ Tria ſignificata habet. I. Chald. בְּעַץ *ſtannũ.*

II. Arab: בעץ bagad *odit, malè voluit, aſpernatus, abominatus eſt, faſtidivit, abhorruit.*

Nom. באעץ bâgid, & מבעץ mubagid *odiens, oſor, malevolus, moroſus.* מבעוץ mabgud *odioſus.* בְּעְצָה bôgda *odium, abominatio, malevolentia, faſtidium, moroſitas, inimicitia.*

III. Arab. בעוצה bauda *culex.*

בעץ baad *pars, aliquis, quidam, alius.* בעץ מרה baad merat *alia vice.*

בעק בְּעַק *palpitavit.*

בער Tria significata habet. I. בָּעַר, Chald. בְּעַר *arsit, exarsit, ustus, adustus, combustus fuit.*

Nom: בְּעֵרָה *incendium, res combusta.* Chald. בְּעוּר *lampas.* מִבְעַר *incendiū.* מִבְעִיר *focus.*

II. Metaphoricè בָּעַר, Piel בִּעֵר *ignis instar absumsit, perdidit, excidit, removit, ex medio sustulit, desolavit.*

III. בָּעַר *depasci.*

Nom: בַּעַר *perditio, desolatio, depopulatio, deprædatio.*

Arab: בער *stercus.*

בְּעִיר *jumentum, animal, brutum.*

בַּעַר, Chald. בּוּר, litera ע absorpta, שְׁבַר & שְׁבִיר, Syr. בְּעִיר & בְּרִיר *homo pecuinus, stupidus, rudis, imperitus, fatuus, stolidus, stultus.*

Inde verbum בָּעַר, Chal: בּוּר et שְׁבַר *brutuit, obbrutuit, brutus, stolidus, fatuus fuit.*

Nom. Chald. בְּרִיּוּת & שִׁבְרוּת, Syr. בְּעִירִית *stupiditas, stultitia.*

בעת Duo significata habet. I. בָּעַת, Chald. בְּעַת. Inde Niphal נִבְעַת *territus, exterritus fuit.*

Nom: בְּעָתָה, Chald. בִּעֲתָא *terror, increpatio.*

בִּעוּתִים, Chald: בְּעוּתִין *terrores.*

II. Arab. בעת baath cum ת punctato, *misit, emisit, trusit, impulit, legavit, excitavit.* מִבְעַת *dimissus.* בעת & מבאעית *subitus*, impetuosus.

בעת baath *excitatio mortuorum*, extremum judicium.

בצץ Inde בִּץ *cœnum, lutum, locus cœnosus, lacuna, palus, stagnum.*

Chald. בְּצַץ *scaturivit, foràs emisit.*

Arab. בצין *splendor.* בצאץ *splendidus.*

בצד Bassad. Besd. Matth. *corallium.*

בצה Syr. בְּצָא *quæsivit, inquisivit, scrutatus fuit, investigavit, pervestigavit.*

Chald. בְּצִין בְּצִיוֹנִי *rimosus.*

בצל Inde בְּצָלִים, Chald. בְּצָלִין *cepæ.* Arab. בצלה basâlā, Matth. basil, bassal, *cepa domestica.* בְּצִילָה buzaila *cepula.*

Rabb: בְּצַלְצוּל *raphanus*: alij, *cepa parva.*

בצן Talm. בְּצִינָא *candela extincta.*

בצע Quatuor significata habet. I. בָּצַע *fregit, rupit, scidit, in frusta concidit, incidit, laceravit, sauciavit, vulneravit, nocuit.*

Nom. Rabbin. בּוֹצֵעַ *fractor*: dicitur sic paterfamiliàs.

II. Per metaphoram בָּצַע *avarus, lucri studiosus ac cupidus fuit, defraudavit, oppressit alterum.*

Nom. בּוֹצֵעַ *avarus, lucri cupidus, defraudator, oppressor.*

בֶּצַע *avaricia, & res quæ avaritia parantur, lucrum, κέρδος, quæstus, commodum, utilitas, divitiæ, oppressio, defraudatio.*

Arab. בצאע *pecunia.*

III. Piel בִּצַּע *perfecit, confecit, absolvit, finivit, complevit.*

Arab. בצע *negociatus fuit.*

בצעה *artificium, negotiatio.*

IV. Arab. בצע bazag *phlebotomavit.*

מבצע *phlebotomus, scalpellum.* בצע bazag *phlebotomia.*

בצק Duo significata habet. I. בָּצֵק *tumuit, intumuit.*

Nom. בָּצֵק *farina subacta, massa, pasta.*

II. Arab. בצק bazac, idem quod בזק basac *spuit, expuit, salivam amisit, salivavit.* בצקה bazca *sputum, saliva oris.* מִבְצָק mubazac *salivosus.*

בצר Tria significata habet. I. בָּצַר Chal. & Syr. בְּצַר *breviavit, abbreviavit, abrupit, ademit, decerpsit*, propriè uvas et fructus, *vindemiavit, minuit, imminuit, probibuit*: absolutè, *minutum, imminutum, destitutum fuit, indiguit.*

Nom: בָּצִיר *vindemia.*

בַּצֹּרֶת, Chald. בְּצוֹרְתָא *siccitas, frugum, annona caritas, inopia, penuria, fames.*

Syr. בְּצִירוּת *res parva, parùm.*

II. בָּצַר, Piel בִּצֵּר *contra rapinas munivit, roboravit, defendit, arcuit.*

מִבְצָר *munitio, munimentum.*

בָּצוּר *munitus.*

בֶּצֶר & בְּצַר *aurum.*

Rabb. בֶּצֶר *asylum.*

III. Arab. בצר *bazar*: Hiphil אַבְצַר *vidit*: metaphoricè, *advertit.* Piel בצר bazzar, metaphoricè, sicut זהר *admonuit.*

Nom. בצר bazar *visus, visio.* בצר bizat *oculus.* בוציר busir *verbascus.* בואציר *fistulæ.*

בקק בָּקַק & בַּק *vacuavit, evacuavit, evacuando deprædatus est.*

Nom. בַּקְבּוּק *Bombylius, baucalium.*

בקא Duo significata habet. I. Syr. בְּקָא & בְּקִי *scrutatus est, investigavit, observavit, consideravit, probavit, exploravit, expertus est, exercuit.*

בְּקִיא, & בְּקִי & בְּקָא, *probatus, exercitatus, peritus artis seu rei alicujus.* בּוּקְיָא & בְּקִיאוּת *experientia, exercitatio, praxis, probatio.*

בַּקָּא *calex.* בַּקִּי *cimices.*

II. Arab. בַּקָא baci *mansit, remansit, permansit,*

mansit, residuum, reliquus fuit.

באקי *manens, permanens, stabilis, firmus, constans, infinitus.*

בקא baca *reliquum, residuum, remanentia, infinitas, immortalitas.* בבקא bibaca *firmiter, constanter.*

בקיה bacia *residuum, reliquiæ sub mensa, analecta.* באקין *cæteri.*

בקל Arab. בקלה bacla *blæta, olus, herba, aectarium:* item *aconitum.*

מבקל *olitorium, hortus.*

באקלאה bachela *faba.*

Deinde באקל bacal *tabernarius, propola, institor.* באקלה bicala *institoria.*

בקם Arab. בקם bacam, est הרכבוא *brasilium verrinium.*

בקן Arab. בקון bocon *fucus.*

בקס Arab: בקסה bacsa *buxus.* בקס bacs *mutilus.* בקסי bacisi *servus.*

בקע בקע, Chald. בקע *fidit, scidit, discidit, secuit in duas partes, dissecuit, divulsit, evulsit.*

Nom. בקיע *dissectio, scissio, scissura.* Rabb. *fossa, rivus.*

בקע *semis,* seu *dimidium sicli sacri.*

בקעה, Arab: בקעה bacaa, *campus, planicies, vallis.*

Propr. בקע & בקעה *urbes in montibus sitæ.*

Rabb. בקוע *apertio.* בקע *scissura, rima, foramen.* Plur. Syr. בקעא *foveæ, lustra.*

בקיעת ים *scissio maris.*

בקף Arab. מבאקיף mabiquif *crotalum.* Rabb. בוקפא *indigentia, necessitas.*

בקץ Arab. בקיצא buchida *ulmus.*

בקר Duo significata habet. I. Inde Piel בקר, Chald. בקר & בשקר *quæsivit, inquisivit, requisivit, animadvertit.*

Nom. בקר, Arab. בקרה bucra *manè, d. luculum.*

בקר בקר idem quod בקר.

בקר, Syr. בקר *armentum, grex armentorum.*

Inde בוקר *armentarius, bubulcus.*

Rabb. בקרות בקרת *bubil[...]* *idem.*

Arab. בקרי bucari *bos, taurus.* בקרה bacara *vacca.*

בקירה bucaira *vaccula, bucula.* בקר *bubulcus.*

בקרה & בקרת, Rabb: בקור *inquisitio, inspectio, visitatio:* per synecdochen, *animadversio, punitio, verberatio.*

Inde Verbum Chald. בקר *verberavit, animadvertit.*

II. Chald. בקר *liberavit, dimisit.*

בקרות, בקר & הבקר *libertas, dimissio.* & בקרנות *audacia, temeritas, præsumptio.*

בקש Inde Piel בקש *quæsivit, acquisivit, requisivit, comparavit, postulavit, petijt, cupijt, voluit, studuit, conatus est: vindicavit.*

Nom. בקשה *quæstio, inquisitio, conatus, studium, petitio.*

בקת Talm: בקתא *continuatio.*

Arab. בקת bacat *unxit, glutinavit, conglutinavit, ferruminavit, solidavit.* מבקת mubacat *conglutinatus.*

תבקית tabcit *ferrumen, ferruminatio, conglutinatio:* item, *plicatura, curvatio, inflexio.*

ברר Duo significata habet. I. ברר & בר, Chald. ברר *purum, clarum, mundum & perspicuum reddidit, purgavit, expurgavit, tersit, detersit, polivit, declaravit, dilucidavit, discrevit, separavit, examinavit, elegit, selegit.*

Nom. ברור *purgatus, expurgatus, politus, purus, clarus, electus, selectus.*

בר *purus, clarus: frumentum.*

בר *puritas:* res repurgans. בור & ברית *sapo, herba, fullonum, smegma.*

ברברים aves castratæ et saginatæ, *capones.*

Arab. ברבור *lana cameli.* Avic.

Rabb. ברירות & ברירו, & בירור *puritas, claritas, serenitas.*

Chald. שבריריי *radius solis:* שבריריא *cæcitas:* per antiphrasin.

Chald. item בר, emphat. ברא, Arab. ברא barra *extra, foris, præter, excepto.*

Deinde בר, emphat. ברא, Arab. בר, quicquid est foris, ut ager, sylva, desertum.

Arab. בריה & ברי *desertũ, desolatio.* ברי barri *silvestris, ferus, externus, solivagus.* ברא barra *foris.* Et Verb. בר *extraneus fuit.* Item Chald.

Syr. בר, & ברי, & בראה, Arab. בראני *exterus, exterior, extraneus, peregrinus, advena: gentilis.*

ברברי *barbarus, extraneus.*

Rabb: בריא *scholium: expositio.*

II. Per Metaphoram, Arab. בר barar *purus, justus, verax fuit.*

Nom. בר barr, ברא bara, בראדא barara, et תברר tabrar *justitia.* ברר et באר *justus.* Plural. אבראר abrar *justi.* ברי bari *purus, innocens.*

ברא Tria significat. I. ברא, Chald. ברא et ברי *creavit* ex nihilo aliquid, quod prius non erat.

בורא, Arab. בארי bari, Syr. ברויא *creator,*

creator. Rabb. הַבּוֹרֵא יִתְעַלֶּה *creator, qui exaltetur.*

בְּרִיאָה, Chald. בְּרִיָּה, Syr. בְּרִיָּא *creatura.*

Rabb. בְּרִיּוֹת *creaturæ* sive *homines.*

בְּרִיא *novus & eximius* ex alio factus, *pinguis, obesus, crassus, corpulentus, robustus.*

בְּרִיָּה *res noua & insignis.*

Rabb. בְּרִיָּה *ficta.* בְּרִיָּא *forma, fictio.*

בָּרִיא *sanus.* בְּרִיאוּת *sanitas.*

II. Piel בָּרָא est בָּרַר, *expurgauit, repurgauit, remouit, sustulit, destruxit, excidit.*

III. Arab. בְּרָא barî et ברי beri *sanauit.* ברה et ברוה *sanitas, sanatio.* ברי berî *sanus.*

ברב Arab. אברובא *piscina.*

ברג Arab. בָּרָג barg *turris.* Diminutivum בְּרֵיגָה baraiga *turricula.* מְבַרַג mubarrag *turritus.*

בַּרְגָה barga *villa, casa; crepida.*

בֻּרְג borg *signum, sidus, constellatio.*

בַּרְגָה barga *marsupium, pera viatoria, bulga.*

ברד Duo significata habet. I. Inde בָּרָד, Chald. בַּרְדָּא, Arab. ברדה et ברדא barda *grando.* בַּרְדַּת *idem.*

בָּרוֹד, Inde plur. בְּרוּדִים *maculis albis respersi.*

Verb. בָּרַד, Arab: ברד barad *grandinauit, degrandinauit.*

Arab. ברד barâd *grando,* χαλάζιον *tuberculum durum.* Deinde Arab. ברד *frigus.*

ברודה buruda *refrigeratio.* תבריד tabrid *frigiditas, refrigerium.* באדר barid *frigidus, tepidus.*

Verbum ברד barad *friguit, frigidus, infrigidatus fuit, alsit.* Piel בַּרֵּד *infrigefecit, refrigerauit, infrigidauit.*

בַּרְדִּי bardi *papyrus.* ברירדה barrada *poculum duabus ansis.*

בריד birid *infacetus, infestiuus.* ברידה birida *infestiuitas.*

II. Arab. ברד *limauit ferrum.* ברורה baruda *limatura, scobs.* בורד borad *idem.*

ברה Tria significata habet. I. בָּרָה *elegit, selegit, delegit.*

Hinc בַּר *filius, delectus, dilectus.*

בְּרִית res quam duo eligunt, et de ea conveniunt, *conuentum, pactum, fœdus; fœdus Domini; circumcisio.*

II. בָּרָה *parum, modicum edit.*

Nom. בָּרָה *esca, cibus.*

בָּרוּת *idem.* בִּרְיָה *idem.*

III. Arab: בָּרְהַן barhan *rationatus est.*

בֻּרְהָאן burhan *experimentum, experientia, proba, probatio, demonstratio.*

ברה barah *scheda, syngrapha, apocha.*

ברה borch *publicatio legis.*

Rabb. בּוּרְקָן *infirmitas.*

ברז Duo significata habet. I. Chald. *fixit, affixit, transfixit, perforavit.*

בְּרָז *foramen.* מִבְרָז *idem.* בְּרֵיז *sulcus.* בַּרְזָא *corrigia, aluta* נִבְרְזָא *aspis famina.* בַּרְזְנִית *mensuræ genus.* אַבְרָזִין *tapetia.*

II. Arab. ברז baraz *egressus fuit, processit.* Pass. אתברז atbaraz *bellum gessit, pugnavit.* בארז bariz *egrediens, progrediens.*

בראז & תברז tabraz *egestio, stercus.*

ברח Duo significata habet. I. בָּרַח, Arab. ברח barah *fugit, aufugit; celeriter currendo abijt, discessit, festinavit; penetravit.*

בָּרִיחַ *fugitivus, profugus.*

בְּרִיחַ *vectis; repagulum; robur.*

Chald. בְּרוּחִין *hirci.*

יַבְרוּח, Arab. יברוח, Rabb. הַבְּרִים *axis, vecti similis.*

II. Arab: בַּרַּח barrah *prædicavit, præconizavit.*

בְּרָאח barrah *præco.* ברח boreh *præconium, publicatio legis.*

ברט Talm. בַּרְטְיָא *terebellum.*

Arab. R. D. ברט אל צנעה *opus.*

ברך Tria significata habet. 1. genua flectere. 2. bene precari: item, benefacere, beneficium conferre. 3. contrariè, malè precari. בָּרַךְ, Chald. בְּרַךְ, Syr. בְּרַךְ et בְּרַךְ significat הברכים בארץ כריעת.

Nom. בֶּרֶךְ, Chald. אַרְכוּב & רְכוּב, Syr: בְּרוּךְ, Arab. רכבה rocba, & רכביא rocube, per metathesin: *poples, genu: synecdochicè, coxa.*

Nom. בָּרוּךְ, Chald: בְּרִיךְ *benedictus.*

בְּרָכָה, Chald. בִּרְכְּתָא, Syr. בּוּרְכָא, Arab: בַּרָכָה barâca *benedictio:* et denotat *salutationem, faustam precationem, gratulationem pacem; beneficium, donum, bona.*

Rabb. ברכת השם *benedictio nominis.* בְּרֵכָה, Chald. בִּרְכָא & בּוּרְכָא, Arab: ברכה et ברכא berca *piscina, lavacrum, stagnum, palus, lacus, lacuna; balneum.* בְּרֵכָה *piscina.*

Talm: ברי כה *nidus, pulli avium in nido.* ברך *nidificavit.* מַבְרִיךְ אֶת הַגֶּפֶן, et מבריך היחור *qui palmitem desodit, ut aliunde enascatur.*

Arab. בראכה boraca *anas, fulica, querquedula.*

querquedula. בַּרְוַכָּה barvaca *asphodelus.*

ברם Duo significata habet. I. Inde ברומים *vestes nobiles & preciosæ.*

ברמה barma *ahenum, lebes, caldarium.*

ברם barram *qui ea facit, faber ærarius.*

ברם *murmuravit.* תברם *murmuratio.* מברם mabram *cordon.*

II. Chald. בְּרַם *utiq̃, profectò, verùm, veruntamen, etiam.*

Syr. בְּרִים *mucus, mucidus, panis.*

ברן Arab: ברן berren *terebravit, pertèrebravit, perforavit.*

ברינה barrina *terebra.*

ברנן barnen *bombilavit, susurravit.*

תברנון tabernun *bombus, susurrus.*

בורְנִיָא *triremes.*

ברץ Duo significata habet. I. Chald. בְּרַץ *effluxit, superfluum fuit, exuberavit.* מְבַרֵץ *exuberans, superfluus.*

אֲבוּרְצִין *fimbriæ.* בִּירוּצִין *genus lapidis preciosi.*

II. Arab: ברץ baraz *lepra, vitiligo, sordicies.* אברץ abraz *leprosus.*

ברק בָּרַק, Chald: & Syr: בְּרַק, Arab. ברק barac *fulsit, splenduit, coruscavit, fulguravit, fulgorem edidit.* Rabb. הִבְרִיק *vibravit gladium.*

Nom: בָּרָק, Chald: בְּרַק, Arab: ברק barc *fulgur, ignis; splendor magnus, coruscatio.* בָּרָק *lamino lanciæ.*

בָּרֶקֶת & בָּרְקַת, Chald: בַּרְקַן *lapis preciosus, carbunculus.*

בַּרְקָנִים, Chald: בַּרְקָנִין *spinæ, tribuli, equulei.*

Arab: בריק baric, & תבריק tabric *splendor.* בְּרִיקָא *splendidus.*

בורק baurach *nitrum.*

ברוקה borruca *verruca.* מְבַרַּק muberrec *verrucosus.*

Alcor. אסתברק *purpura.* ברקוק *pyra.*

ברש Inde בְּרוֹשׁ *abies; sagittæ, hastæ vel lanceæ.*

Rabb: בַּרְשָׁן *nudus.*

Chald: נִבְרְשָׁא *candelabrum.*

Arab: ברש *lentigines.*

ברת Inde בְּרוֹת, Chald: בְּרָת *abies.*

Syr: בַּרְתָּא *ovum.*

בשש Chald: בְּשַׁשׁ *omnis cibus qui frustulatim editur.*

Arab: בשש beschesch *blanditus, assentatus fuit.*

בשל בָּשַׁל *coctus fuit cibus; assavit.*

Nom: בָּשֵׁל, Rabb: בשול *coctio, coctura, cibus coctus.*

מְבַשְּׁלוֹת *foci, culinæ, ollæ.*

Chald: תַּבְשִׁיל *pulmentum, condimentum.*

Rabb: כח מְבַשֶּׁלֶת *virtus concoquens.* הִתְבַּשֵּׁל בִּשּׁוּל *coctio, digestio, maturatio.* *coctus, digestus fuit.*

בשם Tria significata habet. I. בָּשָׂם, & בֶּשֶׂם, & בֹּשֶׂם, Chald: בּוּשְׂמָא, & בְּסָמִים, & בוּסְמָנוּ, & בוּסְמָן, & בוסם, Syr: בְּסָם *aroma, condimentum, odoramentum; species odorifera in hortis crescens.*

Inde verbum Chald. et Syr. בְּסַם, Piel, בַּסֵּם *aromate condivit, sapidum fecit.*

Rabb: הבשם *aromatarius.*

II. Metaphoricè, Chald: & Syr: בְּסַם *aromatis aut odoramenti instar sapidus, dulcis, suavis, jucundus & gratus fuit.*

Nom: בְּסִים *dulcis, suavis.* בְּסִימָא & בְּסִימוּת *dulcedo, suavitas, amœnitas.*

מְבַסְּמָן *pigmentarius.*

III. Chald: & Syr: בְּסַם *jucundus, lætus, oblectatus, hilaris, mitis, indulgens fuit.*

Nom: בְּסִים *suavis, dulcis, benignus.* בְּסִימוּת & בוּסְמָא *jucunditas, lætitia, benignitas, indulgentia.* בְּסִימָאִית *benignè, libenter, suaviter.*

בשם Arab. בשם *fastidivit.* בְּשָׁאם beschem *fastidium, nausea.* מְבְשׁוּם mabschum *fastiditus.* מְבַשִּׁם mubaschim *fastidiosus.*

Rabb: באשם *nausea.*

בשר Tria significata habet. I. Inde Piel בִּשֵּׂר, Chald: בַּסַּר בְּשַׂר, Syr: סַבַּר, Arab: בשר baschar *nunciavit rem bonam & lætam.*

Nom: מְבַשֵּׂר, Chald: מְבַסַּר, Syr: מְסַבְּרָן, Arab: מבשר mubaschir *nuncius bonus, Evangelista.*

Arab: בשרי besri *Evangelium.* מְבַשֵּׂר *Evangelista.* תבשיר tabschir *prædicatio.*

בושרה buschara *strena.*

בשר buschr *dictum, Evangelium, nuncium.*

Hebr: בְּשׂוֹרָה, Chald: בְּסוֹרָא, Syr: סְבַרְתָּא, Arab: בשארה *nuncium bonum, Evangelium.*

II. בָּשָׂר, Chald: בְּשַׂר & בְּסַר *caro.* Plur: בְּשָׂרִים *carnes.* Inde apud Arabes בשר baschar non nisi *hominem* significat.

III. Arab: בשר baschar *rasit ex libro, erasit, scalpsit, fricavit.* Piel בשר beschet *vibravit, agitavit.*

תבשיר tabschir *vibratio, agitatio, preludium.* Item *gestatio jugi.*

כיפיה מבאשרה *qualitas operatrix.*

בתת Inde בַּת *bathus*, decima pars chomer.

Chald: בַּתִּין *cadivs.*

Arab: בתת. Inde יִבַּת ponet. אלבתה omnino.

בתה Arab: בתירה butiâ cupa.

בתל Inde בְּתוּלָה, Chald: בְּתוּלְא, Arab: בתולת batula virgo matura.

בְּתוּלִים, Chald: בְּתוּלִין, Syr: בְּתוּלוּת virginitas; signa virginitatis.

בתע Arab: בתע prosecutus fuit.

בתק Duo significata habet. I. Inde Piel בִּתֵּק fixit, confixit, transfixit.

Rabb: בִּתּוּק distorsio.

II. Arab: בתק processit.

בתר Tria significata habet. I. בָּתַר. Piel בִּתֵּר divisit in partes, partitus fuit.

Nom: בֶּתֶר divisio, pars.

Rabb: בִּתּוּר incisio, divisio.

II. Chald. & Syr. בָּתַר post.

Nom: בַּתְרָאָה & בַּתְרַי posterior, postremus.

III. Arab: בתר bothar pustula. בתרא bathara incisio, anthrax pestifer.

VOCABULA QUATUOR LITERARUM.

בדלח bdelius.

ברזל Chald. פַּרְזֶל.

FINIS LITERÆ BETH.

LITERA
ג GIMEL.

גגה **I**N D E גַּג tectum: δῶμα solarium.

גאה גָּאָה, Chald. גְּאָה, Syr. גְּאָא elatus, elevatus fuit. In bonum, magnus, spectabilis, splendidus, magnificus, strenuus fuit, strenuè egit, excelluit. In malum, intumuit, superbijt, arrogans fuit. De inanimatis, crevit, auctus fuit; floruit.

Nom. גֵּאֶה, & ה abjectio, גֵּא superbus. גָּאוֹן, Plur. גְּאוֹנִים idem.

Subst. גֵּאָה, et גַּאֲוָה, et גֵּאוּת, et גָּאוֹן, Chald. גֵּיאוּת et גֵּיוְתָנוּת elatio. In bonum, splendor, decor, magnificentia, excellentia.

Chald. גֵּיוְתָן superbus. גֵּיוְתָנוּת superbia.

גאל Duo significata habet. I. גָּאַל, Chald. גְּאַל rem ut personam venditam redemit, captam liberavit, interemptam vindicavit.

Nom: גֹּאֵל, Chald: גָּאֵל redemptor, liberator, vindex, ultor. Metalepticè, propinquus, cognatus.

גְּאֻלָּה redemptio, jus redimendi.

II. גָּאַל polluit, inquinavit, contaminavit.

גבב Inde גַּב altitudo, eminentia; gibbus; dorsum.

Syr. גַּבְּתָא locus editior, lapidibus stratus. גַּב lapidibus viam sternere.

Chald: et Syr: גְּבַב levavit, exegit, accepit, congregavit tributum aut mulctam, censuit, mulctavit.

גַּבַּי, Arab. גאבי collector tributorum.

Rabb. גַּבָּא calamus: item caseus.

Arab. גבאבאת collecta. גִּבָאבָה telonium, vectigal.

גב gubb cisterna, & carcer in agro. גבה gubbe cucullus.

גבא גֶּבֶא lacuna, fovea, scrobs, cavea.

גבד Arab. גבד gebed propagavit vites. Item, intendit arcum, & gavisus est.

גבדה gebde propago vitis, tradux. מגתבד mogtabid gavisus. גובדה guibda gaudium.

גביד gabbid cingulum. גבד gabed hiscere.

גבה Chald. & Syr. גְּבָה & גְּבָא, Arab. גבא gabî elegit, collegit, exegit censum, tributum aut mulctã, censuit, mulctavit.

Nom. גב & מַגְבִּיתָא collecta, tributum, mulcta.

נְבִית & נְבִיּוֹת *electio, voluntas, electio tributi.*

נְבָא *clima, pars, latus:* ad נב pertinet.

גבה נָּבַה, Chald: גְּבַה *altus, excelsus, sublimis, elatus fuit, eminuit, excelluit; superbivit.*

Nom. גָּבֹהַּ & גָּבוֹהַּ, Chald: גְּבַה *altus, excelsus, sublimis, procerus, elatus, superbus.*

גֹּובַה, Chald. גובה *altitudo, sublimitas, elatio, superbia.*

גַּבְהוּת *idem.*

Arab. נבהה gebhe *frons.*

גִּבָה gubh *apis.* גבה gabbah *apiarius.*

מַגְבַּהַה magbaha *apiarium, alvearium.*

גבח גִּבֵּחַ *calvus, recalvaster.*

גַּבַּחַת *calvicies syncipitis.*

גבל Tria significat. I. גָּבַל *terminavit, determinavit, terminum constituit, finium terminus fuit.*

Nom. גְּבוּל *terminus, confinium, limes.* Plural. גְּבוּלִים *termini.* גְּבוּלָה *idem.* גַּבְלוּת *terminatio.*

מֻגְבָּלוֹת pro מְגֻבָּלוֹת *terminata.*

Rabb: גִּבּוּל *calcatio hominis.*

גְּבָלָה *prædicamentum.* גְּבוּל *crisis.* Plur. גְּבוּלִים *crises.*

II. Per metonymiam Syr. גְּבַל, Arab. גַּבַל gabal *formavit, finxit, effinxit, figuravit.*

Nom. Syr. גָּבוֹל, Arab. גאבל gabil *plasmator, fictor, creator.*

Syr. גְּבִילָא, Arab. גַּבְלָה gabla *figmentum, massa, materia; formatio, creatio.*

Rabb. גָּבַל *pinsuit.* גַּבָּל *pistor.*

III. Arab. גבל gêbel *mons altus.*

גבלי gebeli, 1. *montanus.* 2. montana sus, *aper.* 3. vitis montana, *staphysagria.*

גבן גִּבֵּן, Chald. גִּבֵּין *gibbus,* גב *dorsum curvum & eminens.*

Rabb. גבנינות *gibbositas.*

גְּבִינָה, Chald. גְּבִין, Arab. גבנה gubna *caseus.*

Verbum Rabb. הִתְגַּבֵּן, Syr. אֶתְגַּבַּן, Arab אתגבן atgabban *coagulatus fuit.*

Arab. מתגבן *coagulatus.*

Chald. גְּבִין, Arab. גפן gefn literis ב פ permutatis: *cilium, supercilium, palpebra.*

Verbum Arab. גפן geffen *nictavit.*

Syr. גְּבִינָא & גְּבִינוּת *cacumen montis.*

Arab. גבן geben *eructatio.* גבינה gabina *injuria.*

גַּבְנֻנִּים *gibberosi montes.*

גבע גֶּבַע, Fœmin. גִּבְעָה, Chald. גִּבְעָא *collis, monticulus, tumulus.*

גָּבִיעַ *scyphus.* מִגְבָּעוֹת *galeri.*

גבץ Arab: גבץ *gypsus.* Verbum גִּבֵּץ *gypso obduxit.*

גבר גָּבַר, Chald. גְּבַר *valuit viribus, virtute, fortitudine, autoritate; prævaluit, invaluit, superavit, exuperavit, vicit, rexit, gubernavit, administravit, dominatus est; robustus sive fortis fuit.*

Nom. גֶּבֶר, Chal. & Syr. גְּבַר & גַּבְרָא *vir* qui viribus præstat; *vir magnus & honorabilis.* Rabbinis enim גֶּבֶר est *gallus gallinaceus.*

גְּבַר *idem.*

גְּבִיר *dominus, herus, gubernator.*

גִּבּוֹר, Chald. גִּבָּר, Arab: גבאר gibbar *fortis, robustus, potens, heros.*

גְּבוּרָה, Chald. גְּבוּרָא, Arab. גבורה gabura *robur, fortitudo.* בגבורה *in fortitudine:* in Deo. תִּגְבּוֹרָה *exuberantia.*

Chald: סִגְבַּר *fortis, vehemens.*

Syr. גברות *prodigium.*

Arab. אַלְגִבַּאר algibbar *Orion* in cœlo.

גבר & אנגבאר ingebar *instauratio sanatio.* גבר gebar, & מגבר magbar *idem.*

יגבר *instaurabitur.*

גבירה gubeira *pulegium.*

גבש גָּבִישׁ *gemma quædam* alba, *crystallus.* אֶלְגָּבִישׁ *grando.*

Arab. גבש gubisch *suffusio.* גבש gebesch *hiscere.*

גדד Tria significata habet. I. גָּדַד & גּוּד *associatus, consociatus, collectus, congregatus fuit, turmatim cucurrit, exercitum collegit, cum exercitu invasit; tumultuatus, deprædatus, latrocinatus fuit.*

גְּדוּד *turma, exercitus, cœtus, turba, copia militaris, castra, cohors.*

גָּד, est גְּדוּד הַשָּׁמַיִם *exercitus cœli,* aut *duodecim signa Zodiaci.* Deinde גַּד *coriandrum.*

Rabb. גַּדְגְּדָנִיּוֹת *cerasa.*

גַּדּוּד *juvenis, homo militaris.*

גּוּרְדָּא *linteum, mappa.*

II. גָּדַד, Chald. גְּדַד *incidit, concidit, succidit, excidit, laceravit.*

גְּדֻדֹת *incisiones.*

בְּקַעֵי חֲרִישׁוּת גְּדוּדִים sunt *incissuræ terræ, sulci.*

Rabb. גַּדְגַּד *angusta semita.* גדודין *angustæ via.*

III. Arab. Piel גדד gedded *novavit, innovavit, renovavit, reformavit.*

גדיד gidid *novus, novicius, tyro.*

גדה gedda, & גדידה gudeide *reformatio.*

תגדיד tagdid, & תגדידה tagdida *renovatio.*

novatio, encænia. גרא *valdè, nimis.*
גד gedd *avus.*

גדב Arab: גדב gaddab, & אגתדב agtaddab, cum ד punctato, *traxit, attraxit, provocavit, elicuit.*
גדב *sterilitas.*

גדה Inde גְּדִי, Chald: Fœm גַּדְיָא, Arab: גרא gidî *hædus, capricornus.*
אתגרא atgadi *meridiavit, merendavit.* גדי gadi *merenda.*
גָּד *ripa, littus.*

גדל Tria significata habet. I. גָּדַל, Chal: גְּדַל *magnus fuit*, vel *factus est*; *crevit, adolevit, nutritus, enutritus, altus, educatus fuit; multiplicatus, auctus fuit:* denotat *dignitatem, præstantiam* rei aut personæ, *existimationem et honorem*; significatque *excellens, honorabilis* sive *honoratus fuit, ad honores evectus est.*
Nom: גָּדוֹל *magnus.*
גָּדֵל, Plur. גְּדֵלִים *idem.*
גֹּדֶל, Chald. גּוּדְלָא *magnitudo, magnificentia, majestas.*
גְּדֻלָּה *idem.* Plur. גְּדֻלּוֹת *magnitudines.*
Heemant. מִגְדָּל, Chald: מִגְדַּל, τὸ μεγάλειον *ædificium magnum, turris.*
Rabb. גִּדּוּלֵי קַרְקַע *terræ nascentia.*
הַגְּדוֹלָה *major propositio.*
גּוּדָל *pollex.*

II. גְּדִלִים, Chald. Fœm. גְּדִילָן *fila magna; cincinni, funiculi, fimbriæ.*
Syr: גְּדַל *filavit, nexuit, involvit, retorsit, intricavit, innodavit.*
גְּדִילוּ *nexio, retrorsio, implicatio.* גְּדוּלָא *implicatio.* גַּדְּלָא *textor.* גְּדוּלִין *torticrines.*

III. Arab: גדל gadal *reprehensus fuit.* Piel גַּדֵּל geddel, & גאדל *reprehendit.*
גְּדָאל gidel, & מְגַדְּלָה mugedela *redargutio, contentio, argumentum, disputatio, dialogus.*
מְגַדִּל mugedil *disputator, argumentator.* Plur. מְגַדְּלִין mugedilin *disputatores.* גִּדְלָ *lumen.*

גדם Duo significata habet. I. Rabbin: גָּדַם *incisus manus, truncatus, mutilus.*
גּוּדְמָא *ramus.*
Syr. גְּדַם *mutilavit, truncavit, fregit, dissipavit.*

II. Arab. גדאם gedem, cum ד punctato, *lepra*: item *erysipelas, sacer ignis.*
מגדום magdum *deprosus.* הגדים tagdim *leprositas.*

גדן Chald. גִּידוּנִין *rivi.*

גדע גדע, Chald: גְּדַע *scidit, discidit, abscidit, resecuit.*

Arab: גדע *truncus arboris.*

גדף Duo habet significata. I. Piel גִּדֵּף, Syr: גַּדֵּף, Arab. גדף gaddaf *blasphemavit, convicietus est verbis, probris affecit, exprobravit.*
גְּדוּפָה, Syr. גּוּדָּף, Arab. תגדיף tagdif *blasphemia, convicium, approbrium.*
Syr. מְגַדְּפָן *blasphemus.* Chald. גַּדְפָּא *ala*, in גנף invenies.

II. מגאדף *remi*: Ramban. à גדף *remigavit, navigavit.*

גדר Duo significata habet. I. גָּדַר *sepivit.* גָּדֵר, Fœmin. גְּדֵרָה & גְּדֶרֶת *sepes; paries, maceria.* גדרות etiam *villas.*
גָּדֵר *idem.* Plur. גְּדֵרִים *septa.*
אגדר agdar *stupefecit, terruit.* Pass. אנגדר *stupefactus est*: in Avic. מְגַדֵּר *stupefactivum.* גדרי *variola.*
Verb. אִתְגַּדַּר atgaddar *recollegit.*

II. Rabb: per metaphoram, גדר *definivit.*
Nom. גֶּדֶר *definitio, descriptio, terminus.* גֶּדֶר רְפוּאָה *definitio medicinæ.*
גִּדְרָה dysenteria.

גדש Duo significat. I. Inde גָּדִישׁ, Chal. גְּדִישׁ *cumulus* & *congeries, acervus* frugum demessarum: *tumulus, sepulchrum.*
Chald: גְּדַשׁ *coacervavit, aggregavit, collegit.*
Rabb; גדש *redundavit.* גדוש *collectio, aggregatio, oppositio.* מִגְדָּשׁ *idem.*

II. Syr: גְּדַשׁ *accidit, evenit contigit.*
גְּדִישָׁא *accidens.*

גדת Arab. גדת gadath, cum ת punctato, *fovea, sepulchrum, monumentum.*

גהה Duo significata habet. I: גָּהָה, Chald: גְּהָא *levavit morbum, relevavit, sanavit.*
Syr: אַגְּהָא *declinavit, recessit.*
Nom. גֵּהָה *revelatio, sanatio, valetudo.* Rabb. גִּהָה *emendavit*, seu *correxit librum.* גּוּהָא *piscina.*

II. Arab: גהה gîhe *pars.* גהה *ad, versus.*

גהד Arab. גהד gahad, & אגהד, & אגתהד agtahad *certavit, pugnavit, contendit, studuit, conatus fuit, diligentiam adhibuit.*
Nom: גהד gudh, & גְּהָאד gehid, & אגתהאד igtihed, & גהארה et אגתהרא *oppugnatio, certamen, studium, diligentia.* באגתהאד *cum diligentia.* מְגָאהִד, & מגתהד *certans, studens, diligens.*

גהז Arab. גהז gahaz *expendit, dotavit, expedivit.* מִתְגַּהֵז *dotatus, ditatus.*

גהל Arab: גהל gahal *obtorpuit, nescivit, insipuit, insanivit, stupidus, stultus, ineptus, simplex, innocens fuit.*
גָאהִל gahil *insipiens, stultus, stupidus, nescius,*

nescius, iners, ineptus, simplex, innocens. גְּהֵל gêhel, & גְּהִאֲלָה gehila *insipientia, stultitia, simplicitas, innocentia, torpor.* מַגְהוּל maghul *ignotus, incertus.* בְּגְהֵל bigêhel *stultè.* גאהל gahil incredulus, infidelis, paganus, gentilis. גְּהִאֲלָה gehila *infidelitas, gentilitas.*

גהם Arab. גְּהַם gaham *terribilis fuit, terruit.* גאהם gahim *terribilis.*

גהן Syr: גְּהַן *incurvavit, inclinavit se.*

גהץ Rabb. גְּהַץ *tersit, polivit, lævigavit.* גיהוץ *tersio, lævigatio vestium.*

גְּהַץ Metaphoricè, *hilaris fuit.*

Arab. גהץ *dimisit.*

גהק Rabb. גְּהַק *ructavit, eructavit.* גיהוק *pandiculatio.*

גהר Duo habet significata. I. גָּהַר *procubuit toto corpore, totum corpus expandit, inclinavit se, inclinatus fuit.*

II. Arab. גוהר גהר geuhar *existentia, substantia, natura, proprium.*

גהר gohar *vivarium.*

גוהרה gâuhara *gemma, margarita.*

אנגהארה ingihara *crotalum.*

נהיר gahir *fortis.* גהרא *fortiter, liberè.*

גוא Duo significata habet. I. Inde גֵּיא pro גַּיְא, & א abjecto, גַּי & גֵּי *vallis.* Syr: גְּהַנָּא *Gihanna*, Arabicè גהים gehim, & גהנם gehennem, Alcor: 2. גְּהִנָּם *vallis: infernus.*

Arab: גהנמי gehenemi *infernalis.*

II. Arab. גא gî *venit, advenit, supervenit, accessit.* מאגי *adducens.*

מגי, Fœm. מגיה megia *adventus.*

גוב Duo significata habet. I. גּוֹב *locusta, bruchus.* Deinde גֵּב, Chald: גּוֹב, Arab: גב gubb, idem quod גֵּבָא *fovea, cisterna.* Alc. גֵּיב *sinus.*

II. Arab. גאב & גיב gib, et גאוב geuib *rescripsit, retulit, retribuit, respondit.* Item *absens fuit.* אגאב et אגיב agib, et אסתגיב astagib, in malum; *responsavit, oblocutus fuit, contra aliquem murmuravit.* ut יגיבה *adducat.* יגב *fas est.* אגב אגב *debitor est totius Legis.*

Nom: גואב geuib, et גואבא geviba, et מגאבה *responsum, relatio.* גיב gaib *responsator, oblocutor.* מגיב mugib *relator, respondens.* Deinde גיב gib *absens fuit.* גאיב gâib *absens.* גיבה gaiba *absentia, ingressus, accessus, ambulatio.* גיב gib *chirotheca.*

Avic. אגאבה *respondentia, aptitudo, convenientia.*

גוד Duo significata habet. I. גּוּד idem quod גדד *collectus, consociatus fuit, cucurrit.*

גיד *nervus & masculus.* Rabb: גיד *penis.* Syr. גיד *nervos incidit, enervavit.* Item Chald: גידא *absynthium.*

Chald: גוד *septum.* גִּידָא *ramus.* גונא *cohors, cœtus.* Item *uter ex corio.*

II. Arab. גוד gud *bonitas, dulcedo.* גיד gàid *bonus, suavis, dulcis mundus.* גיד *bonum.*

גוה Inde גֵּוָה, Chaldaicè גוה & גֵּוָא est idem quod גאוה *eminentia, excellentia, elatio, superbia.*

גו, Fœm. גוה & גְּוִיָּה *dorsum; tergum; corpus.* Rabb: גְּוִיָּה *membrum virile.* Deinde per metaphoram, גו, Chald. גוא, & גו, & גו *medium, interius.* Chald. מגו & מִגּוֹ *ex medio, intra, intus.* לגוא & לְגוֹ, & מִלְּגוֹ *intrà, intus.* Rabb. גוים *medium ipsorum.* בן גו *filius medij*, & גַּוָּא *intestina, viscera.*

גוי & גואה *interior: eunuchus, cubicularius.*

Syr. גַּוָּא *quod est in medio*, vulgare, commune.

גוז Tria significata habet. I. גוז et גז *evulsit, extraxit, abscidit, totondit.*

II. Hebr. Chald: et Syr. גוז, Arab: גאז giz, et גוז guz, et אגתאז agtaz *transijt, trajecit, penetravit:* activè, *transtulit, traduxit, transfixit.* Arab: אגתאז per metaphoram, *transgressus fuit, præterijt.* אגאז *traduxit.*

Nom. Arab. מגאז megis *transitus, porticus, ambulacrum subdiale, Xystum.* מגוזה meguza *processio.* גאיז *ambulans.* מִתְגאזין *prætereuntes.* גואז *porta.* מַגְגאז *trajectus, traductus, transversus.*

III. Arab: גוז *licuit, concessum fuit.* Piel גאוז geucz *concessit, ordinavit ad sacra, canonisavit.*

Nom. גאיז geis *licitus.* מגואז mugeves *ordinatus*, clericus. גואז *examen.*

גוזה geuze *nux*, arbor et fructus, *glans.* Deinde גוזה geuze *tonsillæ.*

גוח גוח, Chald. גח *exivit, erupit* cum impetu, *fluxit, effluxit*, vel *effusus fuit.* גיח *eruptio, prospectus.*

Arab: גיחה gâyha *calamitas.*

גוט Arab. גיט gajat *fistulator, utricularius, ascaules.* גיטה gayta *fistula utricularis.*

גוי גוי *gens, natio, populus.* גיות *gentilitas, paganismus.* כְּגַיּוּתָן *cum gentilizarent.*

גול Quatuor significata habet. I. גול vel גיל *exultavit.*

Nom: גיל, Fœm. גילה *exultatio, gaudium.*

II. Deinde גִיל, Arab: גִ'יל gil, & גילא *ætas, ævum, ingenium, generatio, seculum.*

III. Arab. גוּל, & גַאל, & גואל geuel, & אגואל eguel *circuivit, peragravit, terram oberravit, peregrinatus fuit.*

מגואל mugevil *perambulator* mundi.

IV. Rabb: גִיל גְוִיָה *lapis rudis.* Chald. גִיל *pannus.* גִיל item *pallium*, & *membrana.*

גום Rabb: גוּם, & גַם, & גְמַם *succidit, incidit, putavit.* Piel גִמְגֵם *sibilavit.* מְגַמְגֵם *blæsus, balbus, mutus.* גמגום *balbuties.*

גמגימא *spiritus immundus.*

אִתְגַמְגֵם *disceptavit, institit, versatus est.*

גון Chald: גְוָן *color, similitudo, modus.*

Rabb: כְגוֹן, Chald: כִּגְוָן *juxta modum, quemadmodum, sicut.*

בְגִין *propter.* בְגִין כָךְ *propterea: res ipsa, negocium, occupatio.*

Syr: גַוָנָא *quod in medio est.* גַוָנָאִית *universaliter.*

Arab: Matth: 26. לא יגן לנא *non licet nobis.*

גוס Syr. גְוַס Passiv אִתְגְוַס *fugit, confugit, recepit se.*

בית גָוְסָא *domus refugij*, asylon.

Chal. et Syr: גְיַס, Arab. גיוש gyusch *exercitus, miles, turma, latro.*

Arab: גיאש geisch *bellum.* גואש geuesch *munivit.* אלגיוש *miles in cælo*, Orion.

Rabb. גְיָסוֹת *exercitus, turmæ.*

Rabb: et Syr: גִיס *maritus sororis*, vel *frater uxoris.* גִיסִים *mariti duarum sororum.* גִיסָה *uxor fratris*, vel *soror uxoris.* מְגִיסָא *scutella.*

גוע Duo significata habet. I. גָוַע *expiravit, animam efflavit, obijt.*

II. Arab: גוע vel גאע *esurijt, jejunavit.*

גאע et גאוע gava *esuriens, jejunus.*

גוּעַא goi *fames, media.* מגאוע *famelicus.*

גוף Duo habet significata. I. גוּף et גַף. Hiphil הגִיף, Chald. אגִיף *clausit, occlusit, obseravit, obstruxit.*

Nom. גוּפָה, Chald: גופא, Arab: גוף guf *corpus.* Rabb: per synecdochen גוף *totus homo*, seu *persona.*

Rabb. גוּפָנִי *corporeus, corporalis.*

Chald. כְגוּפָא *operculum, tegumentum.*

Arab. גוף geuf *venter, ventriculus, stomachus.*

גוף guf, et תגויף tagvif *cavitas, concavitas.* גוף et מגוף *concavus.* אגוף *vena cava.* גופי geufi *ventus septentrionalis.*

גיפה gîfa *caro morticina.*

II. Chald: גּוּף et גּף *corporavit, corpora miscuit, mœchatus, adulteratus fuit.*

Nom. גַיָף *adulter.*

גוץ Chald. גוּץ, Fœm. גוּצָא *brevis.*

גוק Arab. גוקא *legiones.*

גור Quatuor significata habet. I. גּוּר & גָר, *peregrinatus fuit, modicùm habitavit, habitavit.*

Nom. גֵּר *habitator.*

גַר, Chald: גִיוּר, Syr. גִיוֹר, Græc. γειώρας *hospes, advena, peregrinus.*

גֵרוּת *peregrinatio, habitatio.*

Heemant: מָגוּר *habitatio, domicilium.*

Chald: גַיֵר *proselytum fecit.*

גִיוּרוּת *paganismus.*

מָגוּר, Chald. מְגִיר, Arab. גאר vel גר gir et מגאר *vicinus.*

Arab: גורה gura, et מגאורה mugavara, & תגאור *vicinitas.*

Hebr. גור, Arab. גר garu *catulus bestiæ cujuscunque*, plærunque *leonis.*

Arabicè גאריה gîria *adolescens, juvenis, puella, ancilla.*

Rabb: מְגוּרוֹת *cubicula parva.*

II. גוּר idem quod אגר *congregavit, collegit, contraxit.*

מְגוּרָה *horreum.*

גִיר *calx, cementum, gypsus.* Arab. גיר gajar *calce obtexit.* גיר gajar *calcarius.*

תגאירה tagaiira *tectorium.*

גירה gira *fex vini usta.*

III. גור idem quod יָגַר, *timuit.*

Nom. מָגוּר *timor, pavor.*

IV. Chald. & Syr. גוּר & גָר, Piel גַיֵר *scortatus, adulteratus fuit, stupravit, viciavit.*

Nom: גַיָר et גייר *adulter.*

Syr. גַוְרָא *adulterium.*

גוש גוּשׁ, Fœm. Rabb: גוּשָׁה *gleba, massa.*

Syr: גוּש idem quod גַשַׁשׁ *contrectavit.*

גות Arab: גות et גאת gith, cum ת punctato, *venit, subvenit, succurrit, defendit, protexit, auxiliatus, opitulatus fuit.*

אגאתה igatha *succursio, auxilium, protectio, suppetiæ, subsidium.*

גית gaith *pluvia.*

גזז גַז et גַז, Chald. גְזַז, Arab: גזז gazaz *vulsit, evulsit, extraxit, abscidit lanam.*

Nom: גֵז, Fœm. גִזָה, Chald. גִזָא, Arab. גזה gezza *evulsio, vulsura, vellumen, tonsio, resectio, lana detonsa; pratum vulsum.* גזז *tonsor.*

Rabb: גִזוּז *vulsio, tonsura.* גִזוּזִין *resegmina lanæ*, et inde confecta *involucra.*

Syr. גָזוֹז, Arab: גזיז gaziz *tonsor.*

גְּזַיָּא *pelles caprinæ.* גְּזִיזָא *frustum abscissum, fragmentum.*

Arab. מגז megezz *tonstrina.* גזאז *furfures.*

גזא Syr. גְּזָא *defecit, diminutus, orbatus fuit.* מְהַגְּזָנִית *orba.*

מַגְזְזָא & מַגְזָזָן *falx.*

גזה Duo significata habet. I. גְּזָה idem quod גַּז *vulsit, evulsit.* Inde גְּזִית *vulsio, evulsio; rasio, dolatio, lævigatio.*

II. Arab: גזה, vel גזי, vel גזאי gazi *tribuit, retribuit, reddidit; recompensavit, remuneravit, gratus fuit, satisfecit.*

Nom: גזיה gizia *census, tributum.* Plur: גזיאת giziat *tributa.*

גז guiz & גְּזָא guzi *pars.* גְּזִי guzi *particularis.* גזוי *idem.*

גזיה gazia *triticum.* גזי gazzi *prælatus fuit.* גזא *incisio.*

מגזאה *retributio.* מְגָזִי mugezi *retributor, designator, gratus.* גְּזָא gize *retributio, præmium, merces, pœna, mulcta vindicta.* גזו gezu *grex.*

גזל גְּזַל, Chald. et Syr: גְּזַל *rapuit, diripuit, spoliavit, defraudavit, privavit, nocuit.*

Nom: גָּזֵל, Fœm: גְּזֵלָה, Chald. גְּזֵלָא *rapina.*

גּוֹזָל *pullus columbæ, pipio.*

Syr: גַּזְלָן *raptor, prædo.*

גוזל *vehementia, vis, damnum.* גִּזְּגֵל *æstuavit, incensus fuit.* אִתְגְּזִיל *correptus fuit.*

Rabb: גְּזִיל *lolium.*

Arab: גזיל & מגזל mugazil *insignis.*

גזם גָּזָם *eruca.*

Chald: et Syr: גְּזַם, Arab: גזם gazam *nutavit, nictavit, innuit, statuit, decrevit: adversatus, minatus fuit, irruit, impetum fecit in aliquem, invasit.*

Nom: גזים *minax.* גְּזוֹמָא *impetus.* גזום *comminatio.*

Rabb: גזם *irrisit, subsannavit.* גזום *irrisio.* גוזם *hyperbole.*

Arab: גזם *statutum, decretum.* גזימה *criminatio.*

גזע גֶּזַע *caudex, stipes, truncus.*

Rabb: גזע *eradicavit.*

Arab: גזע *motus, commotus, turbatus fuit, expavit, metuit, formidavit.*

Nom: גזע gaza *metus, timor, formido.*

גזף Talmud: מְגִזֵּף *fervens.*

גזר Tria significata habet. I. Chald. et Syr: גְּזַר *scidit, abscidit, amputavit, præcidit, circumcidit, excidit, discidit, secuit, dissecuit, divisit.*

Nom: גָּזוּר *abscissus.* גְּזֻרָה *abscissa.* גִּזְרָה *decisio, pars decisa, ordo.* מְגֵזֵרוֹת *serra.*

Chald: גִּזְרָא, Syr: גְּזַר *grex separatus.* גְּזִיר *sectus.* מגזר *sector vel casor lignorum.*

Rabb: גִּזְרִין *syllabæ.* Syr: גְּזוּרְתָּא *circumcisio*

גִּזְרָא, Arab: גזירה gizira *insula.* גזאר gazzar *lanius, carnarius.* מגזרה magzara *lanarium.*

II. Per metaphoram, גָּזַר, Chald: גְּזַר *decidit, secuit lites, determinavit, definivit, conclusit, ordinavit, decrevit, statuit, pactus fuit.*

Nom: Chald: גְּזֵרָא *sententia, decretum, statutum, pactum, fœdus.*

Rabb: גְּזֵרָה *impressio; meteora.* גָּזְרִין *astrologi.*

III. Arab: גזר gazar *murmuravit, locutus est parum, oblatravit.*

גזרה gazàra *garrulitas, garritus, murmur.* גאזר gazir *garrulus.*

גזרה gazara *campestris, daucus.* גזר *daucus & pastinaca.*

גחד Arab: גחד gahâd *occultavit, abscondit, celavit.*

גאחד gâhid *negator.*

גחדה guhda *negatio.*

גחידאן gehiden *dissimulatè.* גחד gohd *secretum.*

גחט Rabb. גַּחַט *defecit, diminutus fuit.* גַּחַט *deficiens.*

גחך Chal. et Syr: גְּחַךְ *risit, derisit, irrisit.* גָּחֵךְ *ridens.* גַּחְכָן *derisor.* גּוּחְכָּא *risus, derisio.*

גחל גַּחַל, Fœm: גַּחֶלֶת *pruna.*

Rabb: גחילנא *avis quædam.*

גחם גחים gahim *gehenna.*

גחן גָּחוֹן *venter reptilium.*

Chald. גְּחַן *incurvatus fuit.*

גחר Talm: גחיר *valde rubens.*

גְּחָרִים *foramina.* Arab: גחר gahar *foramen, fovea, latibulum.*

גחש Arab. גחש *pullus.*

גטט Chald. גט *scheda, libellus.*

גלל Duo significat. I. גָּלַל, Chald. גְּלַל et גל *volvit, devolvit, revolvit, convolvit, complicavit, circumduxit.*

Nom: גַּל, et גֵּלֶל, et גְּלִיל, Chald. גּוֹלִיל *stercus aridius; excrementũ.* גִּלּוּלִים *stercora, vocantur idola.*

גָּלִיל; Fœm. גְּלִילָה *circumferentia, limes, terminus, confinium regionis.*

גְּלִילִים *annuli, circuli, rotæ.*

גַּל *cumulus; acervus; fluctus; turbo; scaturigo.*

גַּל

גָּלָה & גֻּל phiala, lenticula, pelvis. מְגִלָּה volumen, membrana aut charta. גַּלְגַּל & גִּלְגַּל rotunditas; rota plaustri. Syr: גִּיגְלָא idem. 2. sphæra, orbis, cælum. Item גַּלְגַּל circulus eccentricus. גַּלְגַּל קָטָן epicyclus. גַּלְגּוּל orbiculus oculi, pupilla. 3. stipula, festuca, palea. גֻּלְגֹּלֶת, Chald: גֻּלְגַּלְתָּא cranium; caput, & homo, & summa. Rabbini vocant גֻּלְגָּלְיוֹת tributa personalia. Syr: גָּגוּלְתָּא quod est cranÿ locus.

Particula בִּגְלַל, Arab: בגלאל propter. גּוֹלֵל operculum sepulchri.

II. Arab. גלל galal involuit, operÿt, vestÿt, abscondit. מגלל operiens, vestiens. אלגלאלא cingulum.

Chald. גְּלָא toga. גול idem.

Rabb. גּוֹלֵל involucrum, theca.

Arabibus insuper גלל galal significat, magnus fuit; aut quantitate, crassus, pinguis, corpulentus, carnosus, latus: aut qualitate, honorabilis, celebris, gloriôsus, decorus, mundus. Item גלל galal honoravit, glorificavit.

Nom: גל gal, & גליל galil, de quantitate, magnus, crassus, corpulentus, pinguis: de qualitate, גליל galil decorus, honorabilis, pulcher.

גלה gilla pinguedo, adeps, crassicies, corpulentia. תגלל incrassatio.

גלאל gilel decor, gloria, honor.

גלב Duo significata habet. I. גַּלָּב, Chald. גַּלָּב rasor, barbitonsor.

Chald: גְּלַב & מַגְלַב frenum, corrigia, lorum. גולב spelta.

II. Arab. גלב galab adduxit, attraxit. גלאב guleb potio. מַגְלַב maglab folliculus. גליבגה gelibîa bulga, teges. גלבה galba sonus.

גלג laudavit.

גלד Tria significat. I. גֶּלֶד, Chald: גְּלַד Arab: גלד geld, & גלדה gelde cutis, pellis, corium, crusta. גלירה guleida cuticula, pellicula.

Verb. Arab: גלד gelled pelle obduxit, operuit, incrustavit.

Rabb: גַּלְדַאי, Arab. גליד gellid pellio, coriarius. גלודי galudi pelliceus.

Avicenna, גלד pruritus.

II. Per metaphoram, Chald. גְּלִיד, Arab. גליד gelid glacies, gelu, pruina.

Verb. Chald. גְּלַד congelavit, congelatus fuit, condensavit, agglomeravit. Rabb. נגלד congelatus, frigore astrictus fuit, concrevit.

גולד glomus, corpus rotundum, quale ferè est cepa.

גְּלִיָּנָא גִּילְהֲנָא piscis quidam magnus. solea.

III. Arab: גלד flagrum, lorum, virga. Verb. גלד gallad cecîdit, flagellavit. גלדה plaga, ictus, percussio. גַלָּאדִין virgatores, lictores.

גלה Duo significata habet. I. גָּלָה, Chald: et Syr: גְּלָא & גְּלִי apertus, detectus, revelatus, manifestus fuit, apparuit.

Nom: גִּלָּיוֹן idemquod מְגִלָּה, volumen. גְּלַל volvit: membrana aut charta. גִּלְיוֹנִים specula, vestes tenues.

Rabb. Fœm גליונות margines librorum.

Chal. גְּלִי manifestus, apertus, evidens. Syr. גֶּלְיָן, & גֶּלְיוּת, & מְגַלְּיָא, Arab. תגלי tegeli, & אנגלא ingile revelatio, manifestatio, apparitio, evidentia, argumentum.

Rabb. גִּלּוּי revelatio. בְּגִלּוּי & בְּגַלַּאי, Syr: בְּגַלְיָא, & בְּגַלְּיָא, & גַּלְיָאִית apertè, manifestè, evidenter.

II. גָּלָה, Chaldaicè גְּלָא in exilium abÿt, discessit, migravit, exulavit, translatus fuit.

Nom. גּוֹלָה & גָּלוּת, Arab. גאלא gele migratio, abductio populi, exilium.

Arab: גָּלָה abstersit. גלא abstersio. גאלי abstergens, abstersivus.

גלז Syriacè גְּלַז negavit, denegavit, sprevit, aspernatus fuit.

Rabb. גַּלְז hyosciamus.

Arab. גלוז gilleus corylus & avellana.

גלח Inde Piel, גִּלַּח, Chald: גַּלַּח rasit, totondit.

Nom. Rabb. גַּלָּח rasus, sacrificulus Romanæ Ecclesiæ.

גלך Chald. גַּלְכָן stipulæ.

גלם גְּלַם, Chald: גְּלַם glomeravit, conglomeravit, involvit, convolvit, complicavit, superaddidit.

Nom: גֹּלֶם glomus, glomer, embryo, mola. גְּלוֹמִים involucra; vestes; pallia.

Chald. גְּלִימָא pallium.

גַּלְמָא collis. גְּלִימָא vallis.

Rabb. גֹּלֶם lignū aut metallum rude. Item homo rudis & ignavus. גולמין arma diversarum cadium.

גלס Duo significata habet. I. Arab: גלס galâs sedit, assedit, discubuit, situs fuit.

Nom. גלוס gulus, & גַּלְסָה galsa sessio, assessio, situs, tribunal, solarium, cœnaculum, conclave, aula.

מַגְלַס maglas sedes, sella, atrium, cathedra. מֻגְלַס mugelis sedatus, placidus.

II.

II. גלס gelles *incrustauit nauem.* תגליס taglis *tectorium nauis.*

גאלס נאלס galis *hospes.* Avicenna גלוס *encathisma.*

גלע Inde התגלע *involvit, miscuit se.*

גלף Chald: גליף *sculpsit, exsculpsit, descripsit, manifestauit, declarauit.*

גלוף & גליפא *sculptura.* גליף *sculptus.* גליפא, item *sculptura, insigne.*

גלש גלש *rasus, depilatus, glaber, lauis fuit.*

Chald. גלוש *recaluaster.* גלושא et גלשות *rasura, caluities.*

גלשושית *tumulus.*

גלת Arabicè גלת galat *repulit, rejecit.* מגלות maglut *repulsus.*

גמם Inde גם *etiam.*

Rabb. גמם *excidit, dissecuit.* גממיות *fouea.*

גם, Arab: גים γάμμα.

Arab: גמה gumma *lanugo, juba.*

גמגמה gamgama *cranium, calua.*

גם *tribulatio.*

גמא גמא, Chald. גמי *bibit, imbibit, ingurgitauit, absorbuit, deglutiuit.*

Nom. גמא *juncus.*

גומא *hiatus, cisterna, fovea.*

Hebr. מגמה *desiderium, studium, intentio.*

גמד Tria significata habet. I. Inde גמד, Chal. גרמיד, *cubitus, mensura cubitalis.* גמדים *pygmæi.*

II. Chald. גמד *contraxit rugas, rugauit.* גמיד *contractus.* גמדא *contractio, angustia.* גמד *pannus.*

Syr: גמד *impudens fuit.* גומדן *impudens.*

III. Arab. גמד gamad *congelatus fuit, frigore concrevit* aut *constrictus fuit.*

גאמד gamid, et גמוד gamud *congelatus.* גמד gamd, et גמוד *aqua congelata*, glacies, gelu, stiria. גמיד gumid *frigus.* גמדה gemda, et גמודה gumuda *frigiditas, refrigeratio.* אגמאד agmid *congelatio.* גמיד gimid *tepidus, refrigeratus.* גמימד gumeimed *frigidulus.* מוצע גמאד mauda gimid *locus refrigerij.* מגמוד magmud *congelatus, durus.*

Avicenna גמדן *abalienant.*

גמז Talm: גמז, Arab. גמיזה gumeiza, est שקמה *sycomorus.*

גמל Quinque significata habet. I. גמל, Chald. גמל aut *prior contulit* in aliquem vel bonum, *benefecit*; vel malum, *malefecit*: Aut *rependit, retribuit.*

Nom. גמול, Fœm. גמולה, Chald. גמלא *retributio, beneficium*, aut *beneficij*

compensatio, meritum.

Heemant. תגמול *idem.*

II. גמל *lactationem absolvit, ablactavit.*

Nom: גמול *ablactatus.*

גמל Chald. גמל, Arab. גמל gemel κάμηλος *camelus juvenis.*

Arab: גמיל gemmil *camelarius.*

III. Per metaphoram, גמל *maturuit, maturavit.*

IV. Arab. גמל gamal *pulcher, elegans fuit.* אתגמל atgamal *placuit.*

Nom. גמיל gamil *pulcher, conveniens, formosus, bellus, civilis.*

גמאל gamal *pulchritudo, forma, ornatus, elegantia.*

V. Arab: גמל gammal *computavit, numeravit.*

Nom. גמלה gumla *numerus, multitudo, summa.* מגמל mugemel *numerosus.*

גמע Tria significata habet. I. Chald: גמע *deglutivit, absorbuit.*

Rabbin: גמיעה *deglutitio.*

II. Arab. גמע gama *collegit, congregavit, coëgit, convocavit.*

Nom: גמע gama, & גמאעה gumaa, & מגמע magma *congregatio, cœtus, ecclesia, templum, synagoga, collegium, conjunctio, compositio, communitas, frequentia, capitulum.* גמע guma, & גמעה, & גמאעה, & יום אלגמעה *dies veneris.*

מגמוע magmu, & מגתמע mugtama *congregatus, consiliarius.* אגתמאע igtima, & אגמע igma *senatus, congregatio, consiliũ, incorporatio in collegiũ.* אגתמאע אסם igtima asimi *collectio nominum.*

מגתמע mugtama *conventus, concilium, communio, communitas.*

גמע guma *pugnus, colaphus.*

מגמע *bivium.*

בגמאעה *collectivè, universè, universaliter* גמיע ganii *omnes.* גמיעא *omnino.* מגמע mugmie *collector, legulus.*

III. גמע de muliere, *coivit, dormivit cum ea.*

גמץ Inde גומץ, Chald: גומאצה, & כומץ, & קומץ *fovea.*

Verb. Chald. גמץ *fodit, effodit.*

Syr. גומע *vulnus.*

גמר Quatuor significata habet. I. גמר, Chald: & Syr: גמר *perfecit, confecit, absolvit, complevit, implevit, finivit.*

Nom. Chald. גמור et גמיר *perfectus, totus, absolutus, integer.*

גמר et גמירא, Syr. גמירות *perfectio, integritas.*

Rabb: לגמרי et לגמר, Syr. גמיראית *perfectè, integrè, planè, omninò, prorsus.*

I I. In malum, גמר, Chald: et Syr: גְּמַר *confectus, consumptus, destructus, abolitus fuit, defecit.*

Nom. גְּמִירָא *consumptio, destructio.* גְּמִיר *sacrificium.*

I I I. Per metaphoram, Chald. et Syr. גְּמַר *docuit, didicit, conclusit, decidit, decrevit.*

Nom. גְּמַר et גְּמָרָה *doctrina, conclusio, determinatio, decretum.*

I V. Chald: גְּמַר *fumigavit, suffitum fecit prunis.* גומר *carbo.* גְּמַר *carbunculus.*

מִגְמַר, Arab: מגמר mugammar *thuribulum.*

Arab. גמרה gamra *pruna, anthrax, carbunculus.* מגמר migmar *prunarius.* אלגמר algemare *carbunculus.* גמור *abyssus.* גמרה gumara *radix palmae.*

Rabb: מוגמר *suffitus.*

גנן Tria significat. I. גָּנַן & גַּן *texit, velavit, operuit*: metaphoricè, *protexit, defendit, conservavit.*

Nom. גַּן, Arab: גן ginn *hortus, paradysus.*

Syr. גַּנָּנָא, Arab. גנין gennin *hortulanus, topiarius.*

Heemant. מָגֵן, Syr. מְגַן, Arab. מגן *clypeus, scutum; protectio, defensio, praesidium, auxilium, refugium.*

Arab: גנה gunna *clypeus, scutum.*

Foemin. מְגִנָּה, Chald. מְגִנְּתָא *velamen, operimentum.*

Chald. et Syr. מַגָּן *gratis.*

I I. Chald: גְּנַן *incubuit, operuit, texit, obtexit, supervenit, insilijt, habitavit.*

Nom: גְּנָן & גְּנוּנָא *operimentum, thalamus.*

Rabb: מְגַנְגַן *pondus horologij, sphaera.*

I I I. Arab. גנן & גן genn *insanivit, furijt.*

Nom. גן ginn *mania, furor, insania, daemonium, diabolus.*

גני ginni, & מגנון magnun *maniacus, furiosus, diabolicus, daemoniacus.*

גנין genin *embryo: frustum carnis.*

גנב גְּנַב, Chald: גְּנַב *subtraxit, surripuit, furatus est; aliquo inscio, clam aliquem, occultè aliquid fecit.*

Nom. גַּנָּב *fur.* גְּנֵבָה, Chald. גְּנוּבָא, Syr. גְּנֻבוּתָא *furtum.* גְּנוּבְתָּא *idem.*

Chald. גונב *operimentum, stragula.*

Syr. et Arab. גְּנַב *latus.*

I I. Arab. גנב ganab *separavit confusa, secrevit, disjunxit, seclusit, segregavit, prohibuit, abstinuit, rejecit.* Deinde גנב ganab *deviavit, aberravit.*

תגנוב tegenub *separatio, aberratio, deviatio.*

גנוב *notus.* גנובי *meridionalis.*

אגנבי agnabi *extraneus, alienus.*

גנב gunb *latus.* גנינב gunaicb *latusculum.*

Alcor: גנאב *terminus.* גנב *pleurisis.*

גנג Chald. גנג *venatus est.* גניג *venator.*

גנד Arab. גנד ganad, et אגנד arganad *militavit.*

Nom. גְּנַד gend, et גנדא *exercitus, cohors.* גְּנָדִיָּה gundia. Talm. גִּנְדָּא *militia praesidium.* גנדי *miles.*

גנה Duo significata habet. I. Chald. גְּנָה & גְּנָא, Hiphil, אַגְנִי *cubuit, incubuit, accubuit, discubuit, decubuit, dormivit; coenatus, convivatus fuit.* Syr. גְּנָא *declinavit, secessit.* גֶּנְיָא *latibulum.*

I I. Rabb. גְּנָה, Syr. גְּנִי *vituperavit, dehonestavit, contemsit, confutavit, deturpavit.*

מְגֻנֶּה *turpis, inhonestus, incongruus, inconveniens.*

גְּנַאי & גְּנוּת, Syr. בּגְנָיָא *ignominia, turpitudo, vituperium, convicium, inconvenientia.*

Arab. גנירה *maleficium.* גני *recens.*

גנז גְּנִי, Chald גְּנַז *thesaurus, repositorium.*

Chald. גְּנַז *collegit, reposuit, recondidit.*

Nom. גְּנִיז *repositus, depositus, reconditus, occultus.* גְּנִיזו *absconsio, occultatio.*

Syr. גנזא, inde Persicum גזא gaza *thesaurus.*

Rabb. גְּנוֹז *cella.*

Arab. גניזה geniza *sepultura, mortuus, funus.*

גנח Tria significata habet. I. Rabb. גנח *tussivit, raucus fuit.*

Rabb. גְּנִיחָה *asthma, suspirium, anhelatio.*

I I. גנח *castravit.* גְּנָחִין *castrati, eunuchi.*

I I I. Arab. גְּנָא ganah *ala, penna.* מגנח mugenah *alatus.* גנח מן ענם ganah min ganam *grex ovium.* Deinde גנח ganah *helenium, enula campana.* גְּנָחָה *pedum.*

גנס Chald. et Syr: גְּנַס & גִּנְסָא, Arab: גִּנְס gins γένος *genus, natio.*

גְּנִיסָא *familia, natio, progenies.*

גֵּנוּסְיָא & גִּינִיסְיָא γενέσια *natalis dies.*

גְּנִים γενναῖος *generosus, nobilis.*

הַגְנִים εὐγενὴς *generosus.* גְּנִיסוּת *generositas.*

Arabicè מִגְאנִס *homogeneum.* גִּנְס gins *genus*, Logicis.

Avic. יְגָאנִס *pertinebit.* גְּנִים γάνος *est hortus.*

גסס Tria significata habet. I. Rabb: et

Chald.

Chald. גַּס *crassus, densus.* גַּסּוּת *crassities, densitas.*

II. Chald. et Syr. גַּס *femur.*

III. Arab. גסס gasas *tetigit.*

גסד Arab. גַּסַד gesêd *corpus, caro.* גסיד guseied *corpusculum.*

גסדי gasdi, et גסדין, et גַּסְדָאנִי gesedani *carnalis, corporalis.*

Verbum גַּסַד gasad *incorporavit, in unum corpus redegit.* מְגַסַּד mugesed *incorporatus.* גסדאניה *corporalitas.*

גסל Arab: גאסול *urtica.*

גסק Arab: גוסק *turris.* גַּסִיק gasic *cometa.*

גסר Arab. גַּסַר gasar *ausus fuit.*

Nom. גֶּסֶר geser *pons.*

געב Arab: געאב *pharetra.*

געד Arab: גַּעַד gaad *incrispavit.* תַּגַעֻּדָאת *incrispantia.* תַּגְעִיד *crispatio.* גְּעוּדָה gauda *crispitudo.*

געה גְּעָה, Chald: et Syr: גְּעָא *mugivit.*

Chald: גְּעָא & גְּעָיָה *mugitus, clamor.*

Chald. גַּעְגַּע *meditatus, delectatus fuit.* גַּעְגּוּעִים *deliciæ.*

געט Syr: גְּעַט *sursum eminuit.*

געל Tria significata habet. I. גָּעַל. Inde Hiphil הִגְעִיל *spuit, expuit, emisit, ejecit.*

II. Per metaphoram, גָּעַל *respuit, abominatus est, fastidivit.*

Nom. גֹּעַל, Chald: מִגְעַל *abominatio, rejectio.*

III. Syr. גְּעַל, Arab: געל gâal. Hiphil אַגְעֵל, Arab: אגעל agal *deposuit, fideicommisit, commendavit.*

Nom. גְּעָלָן *depositum.*

Arab. גַּעַל gâal *posuit, imposuit, deposuit, fecit, effecit, constituit, dedit.*

געל gual *positio, impositio, pœna, multa imposita, censura, donum in bello promissum.*

Verbum געל gaal *multavit.*

געץ Syr. גְּעַץ *abominatus, detestatus fuit, sprevit, contempsit.*

גער Syr. גְּעַר *increpavit, objurgavit, duriter reprehendit, maledixit, corrupit, perdidit.*

Nom. גְּעָרָה & מִגְעֶרֶת *increpatio, perditio.*

געש גָּעַשׁ *tremuit, contremuit, motus, commotus, dimotus, concussus fuit cum vehementia.*

גפף Tria significata habet. I. גַּף idem quod גּוּף, *corpus.*

גַּפִּים, idem quod גַּבִּים, *eminentiæ, nacula, loca excelsa.*

II. Chald: גַּף & גְּפַף, Piel גַּפֵּף,. Hiphil אַגֵּף *clausit, conclusit, complexus, amplexus fuit.* גַּף *ala.* גִּפּוּף *septus, clausus.* גְּפַף et גְּפִיפָא *septum, claustrum, peribolus.*

Syr: גַּפִּיפְתָא gabbatha λιθόστρωτον.

III. Arab. גַּפַף gafaf, et גַּף *siccavit, exiccavit, spongiavit, spongia extersit: siccatus, exiccatus fuit, aruit, exaruit.*

גְּפָאף gefef *siccitas.* תַּגְפִּיפָה tagfifa *spongiatio, extersio, siccatio.* גְּפִיפָה gafifa *spongia.* מְגַפַּף mugefef *spongiosus, & spongiâ abstersus.* גְּאפִף *aridi.*

גפן גֶּפֶן, Chald. גּוּפְנָא, Syr. גֻּפְּתָא *vitis.*

Chald: Fœm. גּוּפְנָא *labrusca.*

Arab. גֶּפֶן gefn *palpebra.*

Deinde גַּפְנָה gefna *concha, pelvis.*

גפר גֹּפֶר *pinus*, aut *abies.*

גָּפְרִית, Chal. כִּבְרִית vel כַּפְּרִית, Arab. כִּבְרִית *sulphur.*

גפת *nuclei olivarum.*

גצץ Rabb. גִּיצִין *favilla.*

Arab. גִּץ *gypsus.* גַּצִּי *gypseus.* Hispan:

גרר גָּרַר sive גָּרַר, & גַּר. Inde Piel גֵּרֵר, Chald. & Syr. גַּרְגַּר *traxit deorsum, attraxit: serravit, serra secuit, dissecuit.*

Nom. גֵּרָה, ad formam הֵנָּה, Chald: גֵּרְרָא *ruminatio.* מְגֵרָה *serra.*

Rabb: גָּרַר & גֵּרֵר *traxit in sequelam, imitatus est.* גַּרְגִּיר *eruca.*

Arab: גרר garar *traxit, navigavit, portavit.*

גרה garra *tractio.* גררה garrâra *traha.* גריר garaira *sciurus.* גרי garri *instrumentum quo politur.*

אנגרר angarar, & אנגר angar *traxit ad iter.*

גררgarrar *periculum.* מגרר mugarrar *periculosus.* גרר garrar *periclitatus fuit, navigavit.*

אגר בסק ignrr bisuc *loripes, valgus.* ne תגר *fraudem feceris.* גרה *lagena, vas.* אנגרה *urtica.*

גרב Duo significata habet. I. גָּרָב, Chal. et Syr. גַּרְבָּא, Arab. גרב garab. *scabies sicca, lepra.*

Chald. גַּרְבָן *scabiosus.*

Arab. גַּרְבָּה garâba *psora, scabies fera, sacer ignis.* מְגַרַּב mugarrab *plenus psora, scabiosus.*

Chald: גְּרָב, Syr. גַּרְבָּא, Arab. גראב *saccus, uter, lagena, hydria.*

Chald. גַּרְבִּית, Syr: גַּרְבְּיָא *septentrio, Aquilo.*

Rabbin. גַּרְבְּתָן *mentulatus.*

II. Arab: גרב garrab *expertus fuit, periculum fecit, examinavit, tentavit, probavit.* מְגַרִּב mugarrib *tentator, examinator.* מְגַרַּב mugarrab *examinatus, tentatus, expertus, peritus, empiricus, probatus;*

tus, exercitatus, professor.

תַּגְרִבָה tagariba *tentatio, exploratio, experientia, examen, peritia, experimentum, proba.* תגריב tagrib, & גרבה garâba *idem.*

גורב *pedule:* laneus calceus.

גרג Chald. et Syr. גָּרַג *suscitavit, excitavit, incitavit, instigavit, extimulavit, provocavit, hortatus fuit.*

Nom: גוֹרָג *provocatio, incitamentum, excitamentum.*

גרד Tria significata habet. I. גְּרַד, Chal. גְּרַד, Arab. גרד garad *scalpsit, circumscalpsit, rasit, abrasit, excorticavit, decorticavit.*

Nom. Chald. גַּרְדָן *rasus, calvus in capite, scabiosus.*

גְּרָדָא *rasura.* גירוד *rasio, abrasio.*

Rabb: גרדה *scarificatio.*

Arab: מגרוד magrud, & מגרד magarrad *rasus.* תגרד, & מגארד *rasorium.* גֶּרֶד gard, & גֻּרָדָה gurâda *rasura, litura, ramentum, scabies.* מִגְרַד magrâd *scalprum, radiola.*

II. Metaphoricè, Arab. גרד garrad *nudavit, denudavit: exemit, evaginavit: exarmavit, dearmavit.*

Nom: תגריד tagrid, & תגרידה tagarida *dearmatio.*

Passiv. אתגרד atgarrad *nudatus, spoliatus fuit.*

גרדה garada *locusta.*

גרדון gardon *lacerta.*

III. Chald. גְּרַד *siccavit.* גריד *siccus.* גַּרְדִּי vel גרדאי *textor.* Plur. גַּרְדָּאִין.

Rabb: גְּרָדִים *glandula.* גרדי *variola.*

גרה Tria significata habet. I. גְּרָה, Chald. גְּרָה, Syr: גַּרְגַּר, cum גָּרַד & גָּרַר congruit; *traxit, attraxit, retraxit: de cibo, ruminavit.*

Nom: תִּגְרָה, Chald: תִּגְרָא, *tractus, bellum, lis, contentio.*

גִּרְיָה idem quod אֲגוֹרָה *obolus.*

גָּרוֹן *collum.*

גְּרוֹנִיּוֹת *gutturales literæ.*

גַּרְגְּרוֹת *guttura, colla.*

Rabb: גַּרְגֶּרֶת, Chald. גַּרְגְּרָא, Syr: גַּרְגֶּרֶת *trachea* arteria.

גַּרְגְּרָנִי & גַּרְגְּרָן *gulosus, edax.*

גַּרְגְּרִים, Chald. גַּרְגְּרִין *grana, bacca.*

Rabb: גַּרְגְּרִים *pilulæ.*

Arab: גַּרְגִּיר genus herbæ, *eruca.*

אגרי agarrai *ausus fuit.*

II. Chald. et Syr. גְּרָא, Piel גָּרִי *misit, emisit,* trahendo emisit, *ejaculatus fuit, sagittavit.*

Nom: גִּירָא *sagitta.*

Rabb. גַּרָּאָה *sagittarius.*

Syr: גַּרְגְּרָא *tribulum.*

III. Arab: גרדה, et גרא, et גרי gerî *fluxit, cucurrit, ivit, venit, evenit, accidit, ambulavit, vadit.*

Nom: גארי *fluens, currens, cursor, ambulator.*

מגארי mugari *canalis, emissarium, eluvies, cloaca, spiramentum, rivus aquæ.*

גרי guri *cursus, fluxus, ambulatio.*

גריה gerie *cursus, curriculum.*

גרז גְּרַז, Chald. גְּרַז *abscidit, præscidit.*

Nom: גַּרְזֶן *securis.*

גרח Arab: גרח garrah, et אגרח agarah *vulneravit, sauciavit, percussit, feriit; læsit.*

Nom: גַּרְחָה garha *vulnus, plaga, ulcus, pustula, stigma, læsio, cicatrix.*

גָּרָאיחִין *chirurgi.* גריח garib, et מַגְרוּח magruh *vulneratus.*

גראיח *virtutes, miracula.*

גרל גּוֹרָל *sors: nota* seu *calculus: hæreditas.* Aut *officium, ministerium, munus, divini muneris participatio.*

גרם Tria significata habet. I. גֶּרֶם, Chald. גַּרְמָא & גַּרְמִין *os ossis.*

Inde Verbum גֵּרַם *exossavit, ossa fregit, comminuit, concidit.*

Chald: גַּרְמָא *substantia, res ipsa.*

Rabb: גֶּרֶם, est גֹּלֶם, *corpus informe, materia informis.*

Arab: גֶּרֶם garam *corpus.*

II. Chald. et Syr. גְּרַם *occasio & causa fuit, contulit, retribuit, auxit.* גְּרַם *determinatus fuit.* Rabb: גָּרַם *causavit, causa fuit, causam præbuit.* גֶּרֶם *fatum.* גַּרְמָא *causa.*

Arab: גרם garam *peccavit.* אגרם אַגְרַמוּא *occasionem præbuit, injuriã fecit.* *susceperunt.*

גרמא *crimen: culpabilis.* מַגְרִם *injuriam faciens.* מַגְרְמִין *mali.*

III. Chald: et Syr: גְּרַם *perfecit, consummavit.*

גרן Inde גֹּרֶן *horreum, area; frumentum.*

גרס Duo habet significata. I. גָּרַס, Chald: גְּרַס *fregit, confregit, contudit, comminuit.*

Nom: Chald: גְּרוּסָא *fractura.* גַּרְסָן *facultas.* גראס *lepra.* Arab: גאורס *milium, panicum.* גאורסיה *formica miliaris.* גריס *frumentum contusum: dimidium grani fabæ.* גְּרִיסָן *placenta.*

II. גָּרַס, Chald. גְּרַס *occupatus fuit in re aliqua, studuit, didicit; contritus, fractus fuit, desideravit.* Chald. גָּרֵס *studens, discens.*

discens. גִּרְסָא et הִגְרַס *doctrina, disciplina, studium*.

גרע Quatuor significata habet. I. גָּרַע, Chald. גְּרַע *minuit, diminuit, ademit, substraxit*.
Nom: מִגְרָעוֹת *substractiones*.
Rabb: גֵּרָעוֹן & מִגְרַעַת *diminutio*.

II. גָּרַע, Chald: et Syr: גְּרַע *minuit, diminuit capillitium* aut *barbam, rasit, abrasit*. גְּרִיעַ *rasus*.

III. Rabb: גָּרַע *detraxit, contemsit, vilipendit*.
Nom: גָּרוּעַ *vilis, contemtus*.
גַּרְעִינִים *grana parva*.
Verb. גָּרַע *granescere*.

IV. Arab. גרע gara *sorbuit, attraxit*. תגריעה *sorbitio*. יתגרע *sorbeat, deglutiat*. ויגרעוא *& conturbentur in seculum*.

גרף גָּרַף, Chald. et Syr. גְּרַף *convolvit, collegit, cumulatum abstulit, amovit, sparsit, dispersit*. אִתְגְּרַף *amotus, ablatus fuit*.
Nom. אֶגְרוֹף, Arab. גַּרְפָּה garfâ *pugnus*. מֶגְרָפוֹת *glebæ*.
Arab. גֶּרֶף gerf *grumus, terræ collectio*.
Chald. מַגְרוֹפָא *scopa*.
Rabb. גָּרַף *verrit, scopavit*.
מַגְרֵף *matula*. מַגְרוֹפֶת *vas luteum*. גֶּרֶף *arca, capsa*. מַגְרֵיפָא *pala, & instrumentum musicum*. גְּרוּפִית *ramus, plantula*.
Arab: גראף *impetus*. מגראף *idem*.
Talm: גְּרִיפַת תַּנּוּר, *rutrum, batillum*.
Verb: Arab: גרף garaf *rapuit, surripuit, eripuit*.

גרץ Chald: גְּרִיצָא *crusta, laganum, placenta*. Arab: גרץ *theristrum*.

גרק Talm: גּוֹרְקִין *uvæ immaturæ, omphaces*.

גרש גָּרַשׁ, Chald. גְּרַשׁ *ejecit, excussit, expulit*. Nom: גֶּרֶשׁ *ejectio, expulsio*.
Heemant: מִגְרָשׁ *ejectio; suburbium*.
Talm. גּוּרִישׁ *crista*.
Rabb: גֵּירוּשׁ *ejectio, repudium*.
Arab: גריש *grossus*. גאוריש *milia*.

גרש גֶּרֶשׁ *frumentum tritum, fractum & contusum in mola*.

גרת Arab. גרת garrar *coaxavit*.

גשש Tria significata habet. I. גָּשַׁשׁ, Chald. et Syr: גְּשַׁשׁ, Arab. גסס gasas *tetigit, palpavit, manibus tractavit, contrectavit, impegit*.
Nom. Syr. גְּשָׁא, Arab. גס gas *tactus, contactus*.
Rabb. גִּשּׁוּשׁ *lignum longum, habens gradus, per quod in navem conscenditur*. גְּשִׁישִׁין *ligna partes lecti connectentia*.

II. Per metaphoram, Syr. גַּשֵּׁשׁ, Arab: גסס *palpando exploravit, consideravit, observavit, insidiatus fuit*.
Nom: Syr: גָּשׁוּשִׁין, Arab: גאסיסין *exploratores*. גְּשׁוּשִׁין *nares*. גְּשָׁא *calamus oblongus*.

III. Chald: גְּשַׁשׁ *manus conseruit, conflixit, cornupetijt*.

גשא Arab: גשא *grossities, duricies*. Item *eructatio*. יגשי *eructabit*. גשי *eructavit*, תגשו *eructatio*.
Syr. גְּשָׁא idem quod גְּשַׁשׁ *exploravit*.

גשם Duo significata habet. I. גָּשַׁם, Piel גִּשֵּׁם, Hiphil הִגְשִׁים *pluit*.
Nom. גֶּשֶׁם *pluvia fortior, imber*.

II. Chald. גְּשַׁם & גושם Arab: גִּסְם gism *corpus, caro, cadaver*.
Rabb: גַּשְׁמִי, Syr: גּוּשְׁמָן, Arab. גִּסְמַאנִי gusmeni *corporeus, corporalis, carnalis*.
Rabb: גַּשְׁמִיּוּת *corporalitas*. Syr: גושמנאית *corporaliter*. מְגַסַּם mugasam *corporatus, solidus*. Rabb: גֶּשֶׁם *res solida*.
Verbum גָּשַׁם, Hithpael הִתְגַּשֵּׁם, Syr. אִתְגַּשַּׁם *solidus, conjunctus fuit, incarnatus est, adhæsit*.

גשף Talm: גָּשַׁף *altercavit, corrupit*. Syr: *tetigit*.

גשר Talm. & Chald. גִּשְׁר, Arab: גסר gasar *trabs, tabula: pons*.

גתת Duo habet significata. I. גַּת *torcular*. גִּתִּית *instrumentum musicum*.
Chald: גַּת *grex*.
גִּיּתִי *vis, violentia, superbia*.

II. Arab: גתה guttah *cadaver, truncus*.

גתא Arab: גתה gatha, & גתי gathi *procidit*.

גתר Iohan. 6. *nisi* אגתר בה *traxerit eum Pater*.

גתם Arab: גאתום *incubus*.

גתס Arab. גתס gatas *natavit, urinavit, mersit, submersit, immersit sub aquam, baptisavit*.
גאתס gatis *natator, urinator*. גתסה gatsa *urinatio*. תגתיס tagtis *natatio, submersio, baptismus*.

VOCABVLA QVATVOR LITERARVM.

גבעל גִּבְעֹל *canna, seu culmus lini*.

גזבר גִּזְבָּר *thesaurarius, dispensator victualium domus*.

גלמוד גַּלְמוּד *solitarius, solus*.
Rabb: גַּלְמוּדִיּוּת *solitudo*.

גנזכים גִּנְזַכִּים *thesauri*.

FINIS LITERÆ GIMEL.

LITERA
ד Daleth.

דדה Inde Hithpael התדדה *motus fuit, seipsum movit, pedetentim ambulavit, incessit.*
Nom. דד, Inde Plur: דדים, Chald: דדין *ubera, mammæ.*

דא Arab: דא di, & דו, & די di *habens, possidens rem aliquam, & ea præditus.*

דאב דאב, Chald: דאב, Syr: דאב, & דב, & דב *infirmus, debilis, fatigatus fuit, doluit, laboravit.*
Nom: דאבה, & דאבה, & דאבון, Chald: דבון & דיבות *infirmitas, debilitas, languor, tabes.*

דאג דאג *sollicitus fuit, metuit, timuit, doluit de futuro.*
Nom: דאגה *sollicitudo, metus.*

דאה דאה *volavit, advolavit, involavit.*
Nom: דאה *milvus.*
Arab: ראוה *ros.*

דבב Duo significata habet. I. דבב *murmuravit, mussitavit, sonuit, meditatus, locutus fuit.*
Nom: דב, Chaldaic: דבא, Arab: דב dubb *ursus.*
דבה *murmur, sermo, fama, rumor.*
Chald: et Syr: דבב *inimicitia, odium.* דבבין *odia, inimicitiæ.* דבבות et דבבו *idem.* בעל דבבא *inimicus.*
Verb. דבב *odit, inimicus fuit, adversatus est.*
Arab: דביב *negocium.*

דבא דבא *senectus.*

דבה Inde דבין, Plur. דביונים *stercora columbarum.*

דבך Chald: נדבך *ordo, stria.*

דבל Inde דבלה & דבלת, Chald: דבלא *carica, ficus passa.*
Verb. Arab: דבל dabal *aruit, exaruit, siccatus, exiccatus, attenuatus fuit, marcuit, emarcuit, flaccidus fuit, tabuit.*
Nom: דבול debul *ariditas, exiccatio, extenuatio, flacciditas, marcor, marasmus.* דבילה dubila *abscessus.* אנדבאל indibel *flacciditas, marcor.* מדבול madbul *flaccidus, marcidus.*

דבס Arab. דבוס *clava.*

דבע Arab: דבע dabag *coria aptavit, concinnavit, præparavit, depsit, mollivit, emollivit, mollificavit coria* vel *pelles.*
דבאע dibag *præparatio coriorum, ars pelles concinnandi.*
דבאע dabbag *coriarius, pellio, alutarius.*

דבק דבק & דבק, Chald: et Syr: דבק *hæsit, adhæsit, inhæsit, junctus, conjunctus fuit, attigit, affixus, commissus fuit.*
Nom. דבק *adhærens, adhæsor, sectator, assecla.*
דבק, Chald: דבק, et דבוק, & מדבק *junctura, commissura, adhæsio, adglutinatio.* Chald: מדבקין *axillæ.*
Rabb: מתדבק *cohærens, continuus.* מדבק *copulatus, copulativus.* דבוק & דביקה *adhæsio stellarum.* קדחת הדבקה *febris continua.* דבקות *cohærentia.* המדבק *disjunctiva.*
Chald: דבקא, Arab. דבק dabc *gluten, colla, viscus.*

דבר Tria significata habet. I. דבר *locutus, elocutus est, dixit.*
Nom: דבר *verbum, sermo, doctrina, consilium, mandatum, rei gestæ narratio, historia, res ipsa, negotium, causa, aliquid.*
דבר *locutio, loquela, sermo.*
דביר *adytum* seu *oraculum.*
דברות *eloquia.*
מדבר *eloquium,* vel *colloquium.*
דבורת, Chal: דבורא & זבורא, Arab: דבורה dabôra, & זנבור *apis,* à susurro: complectitur *vespas,* & *crabrones.*
Rabb: דבור *locutio, vox articulata, sermo.* מדבר, & דברי *loquens, rationalis.* דברני *loquax.*
I I. Hiphil הדביר, Chald. אדבר *in ordinem redegit, ordinavit, subegit, subjecit, gubernavit, rexit, duxit, deduxit, conversatus est.*

Chald:

Chald. item et Syr. דְּבַר, Piel דַּבַּר, Hiphil אַדְבַּר *duxit, deduxit, abduxit, accepit, tulit:* de navi, *remigavit, navigavit.*

Arab. דבר dabbar *rexit, gubernavit. duxit, administravit, præfuit.*

Nom: דִּבְרָה *ordo.*

דְּבַר *gubernatio, ordinatio, rectio: caula*

דֹּבְרוֹת *rates.*

מִדְבָּר locus ubi pecora ad pabula ducuntur et gubernantur; *desertum* seu *solitudo.*

Rabb. מִדְבָּרִי *sylvestris.*

Syriacè דְּבְרָא *ager, campus.*

Chald: דְּבָרָא *præda.*

דְּבָרִין *duces, præfecti, consiliarij.*

מִדְבְּרָנוּת *consilium.* מְדַבְּרָן *gubernator:*

מְדַבַּר, Arab. מְדַבַּר mudabbir *temperans, dux, gubernator, satrapa.*

תַּדְבִּיר tabdir *gubernatio, politia, dispensatio, administratio, regimen, diæta, temperantia.* תדברה tabdîra *ordinatio, ordo, constitutio, statutum.* דְּבוּר dubur *tergum, posterius, podex, anus.* מסתדבר *retro.* בְּדָבוּר *in tergo, post.* Alcor. דָאבר *postremus.* Avicenna, אלדבארי aldabari *stella luminosa.*

Chald: et Syr: דּוּבָר, & דְּבָרָא, & דִּבְרָא, & מִדְבְּרָנוּת *gubernatio, ductus, conversatio.*

מִדְבּוּר *fax, candela cereata.*

III. Piel דִּבֵּר *in ordinem redegit, subegit:* in malum, *perdidit, sustulit, interfecit, excidit.*

Nom: דֶּבֶר *pestis, pestilentia.*

Arab. דַבַּר dabbar *mactavit pecus.*

דבַרָה dabâra *mactatio.*

Rabb: דַּבְרִי *pestilentialis.*

דבש דְּבַשׁ, Chald: דּוּבַשׁ *mel.*

דַּבֶּשֶׁת *gibbus cameli.*

דגג Duo significata habet. I. Chald: דָּגַת *navigium, halieutica.*

II. Arab: דגאגה didîga *gallina.* דאגג digig *gallinarius.*

דגה דָּגָה *multiplicatus instar piscium, auctus fuit.*

Nom. דָּג *piscis.*

דגל Duo significata habet. I. דֶּגֶל *vexillum.* דָּגַל *vexillavit, vexillum erexit.*

II. Chald. et Syr: דְּגַל, Piel דַּגֵּל *negavit, falsum dixit, fefellit, mentitus fuit.*

Nom. דַּגָּל *mendax, fallax.*

דַּגָּלוּת & דִּגְלָא *mendacium, fallacia.*

דַּגְּלָאָה & דַּגָּלִי *falsus.*

דגן דָּגָן *frumentum.*

דגר דָּגַר, Chald. דְּגַר *acervavit, collegit, congregavit, convolvit, contraxit, calefecit, fovit ova.*

Nom. Chald. דְּגוֹר *acervus, cumulus.*

דגש Chald. דְּגַשׁ *gravavit, aggravavit.* Syr: *pupugit, confodit.*

דָּגֵשׁ *gravans.* דְּגִשׁוּת *gravitas.*

דדה Inde דַּי *sufficientia.*

דהא Chald. דְּהָא *dissolvit.*

דהב Duo significata habet. I. מַדְהֵבָה *aurum tributi.*

II. Arab. דהב dahab *ivit, abijt, discessit, ablatus fuit, vadit, secutus, sectatus fuit.*

דָאהב dahib *abiens, peregrinus.*

דְּהָאב dehib *abitio, ablatio.*

מַדְהַב madhâd *opinio, hæresis, secta, religio.*

מֻדְהִב mudehib *sectator, regularis.*

דהך Chald. דְּהַךְ *risit, derisit, subsannavit.* דִּהְכָא *risus, subsannatio.*

דהל Arab. דהל dahal *turbavit, perturbavit, conturbavit, impedivit.*

דהם Niphal, נִדְהָם *territus, stupefactus, attonitus, nesciens quid faciat.*

דהן Duo significata habet. I. Chald: דְּהַן *pinguis fuit.*

Nom. דְּהַן *pinguis.* דּוּהְנָן *pinguedo.*

דִּיהוּן *oleum.*

Arab. דהן dahan *unxit, inunxit, linivit, illinivit.*

מדהין madhun *unctus.* דֻּהְן duhen *unguentum, emplastrum.*

דָאהן dahin *unctor, unguentarius.*

דהנה dahana *unctio.* דֻּהְן duhn *oleū.*

II. דהן dihen vel dihn, cum ד punctato, *mens, ratio, ingenium, memoria, anima sentiens.* דאהן dahin *pictor.*

דהם Arab: דהם *turbatus fuit.*

Nom: דהאם dihas *limus.*

דהק Arab. דהק dahac *comprehendit.* מדהוק madhuc *comprehensus.*

דהר Duo habet significata. I. דָּהַר *calcavit terram, fremuit, calcitravit.*

Nom. דַּהֲרוֹת *fremitus, strepitus.*

תִּדְהָר *laurus.*

II. Arab: דהר dahar, idem quod דּוֹר *generatio, seculum, mundus.* דהרי *æternus.*

דוב Arab: דוב dob, vel דאב dib *repsit.* דאבה diba, & דובא duba *reptile, bestia, animal.*

דוג דוג vel דָּג, Hiphil הֵדִיג *piscatus fuit.*

Nom. דַּיָּג דָּוָג *piscator.* דוגה *piscatio.*

דוגית *navis piscatoria.*

Syr: דְּוָנָא *surdus & mutus.*

דוד Quatuor significata habet. I. דּוֹד *amicus, dilectus quicunq; amator propinquus.* דּוֹדִים *amores.* Deinde דּוֹד *patruus patruelis.*

Arab:

creator. Rabb. הַבּוֹרֵא יִתְעַלֶּה *creator, qui exaltetur*.

בְּרִיאָה, Chald. בְּרִיָּה, Syr. בְּרִיָּא *creatura*.

Rabb. בריות *creaturæ* sive *homines*.

בְּרִיא *novus & eximius* ex alio factus, *pinguis, obesus, crassus, corpulentus, robustus*.

בְּרִיָּה *res noua & insignis*.

Rabb. בְּרוּיָה *ficta*. בְּרִיָּא *forma, fictio*.

בָּרִיא *sanus*. בְּרִיאוּת *sanitas*.

II. Piel בֵּרֵא est בֵּרֵר, *expurgauit, repurgauit, remouit, sustulit, destruxit, excidit*.

III. Arab. בָּרָא barî et ברי beri *sanauit*. ברו et ברוה *sanitas, sanatio*. ברי berî *sanus*.

ברב Arab. אברובא *piscina*.

ברג Arab. בָּרְג barg *turris*. Diminutiuum בְּרֵיְגָה baraiga *turricula*. מְבַרַּג mubarrag *turritus*.

בַּרְגָה barga *villa, casa*; *crepida*.

בֻּרְג borg *signum, sidus, constellatio*.

בַּרְגָה barga *marsupium, pera viatoria, bulga*.

ברד Duo significata habet. I. Inde בָּרָד, Chald. בַּרְדָּ, Arab. ברדה et ברדא barda *grando*. בַּרְדַּת *idem*.

בָּרֹד, Inde plur. בְּרֻדִּים *maculis albis respersi*.

Verb. בָּרַד, Arab: ברד barad *grandinauit, degrandinauit*.

Arab. ברד barâd *grando*, χαλάζιον *tuberculum durum*. Deinde Arab. ברד *frigus*.

ברודה buruda *refrigeratio*. תבריד tabrid *frigiditas, refrigerium*. בארד barid *frigidus, tepidus*.

Verbum ברד barad *friguit, frigidus, infrigidatus fuit, alsit*. Piel בֵּרֵד *infrigefecit, refrigerauit, infrigidauit*.

ברדי bardi *papyrus*. ברידה barrada *poculum duabus ansis*.

בריד birid *infacetus, infestiuus*. ברידה birida *infestiuitas*.

II. Arab. ברד *limauit ferrum*. ברודה baruda *limatura, scobs*. בורד borad *idem*.

ברה Tria significata habet. I. בָּרָה *elegit, selegit, delegit*.

Hinc בַּר *filius, delectus, dilectus*.

בְּרִית res quam duo elegunt, et de ea conveniunt, *conuentum, pactum, fœdus*; *fœdus Domini*; *circumcisio*.

II. בָּרָה *parum, modicum edit*.

Nom. בָּרָה *esca, cibus*.

ברות *idem*. בִּרְיָה *idem*.

III. Arab: בִּרְהָן barhan *rationatus est*.

בֻּרְהָאן burhan *experimentum, experientia, proba, probatio, demonstratio*.

ברה barah *scheda, syngrapha, apocha*.

ברה borch *publicatio legis*.

Rabb. בוּרְקָן *infirmitas*.

ברז Duo significata habet. I. Chald. *fixit, affixit, transfixit, perforavit*.

בְּרָז *foramen*. מִבְרָז *idem*. בְּרִיז *sulcus*. בַּרְזָא *corrigia, aluta* נִבְרְזָא *aspis fœmina*. בַּרְזָנִית *mensuræ genus*. אַבְרָזִין *tapetia*.

II. Arab. ברז baraz *egressus fuit, processit*. Pass. אתברז atbaraz *bellum gessit, pugnavit*. בארז bariz *egrediens, progrediens*.

בראז & תברז tabraz *egestio, stercus*.

ברח Duo significata habet. I. בָּרַח, Arab. ברח barah *fugit, aufugit; celeriter currendo abijt, discessit, festinavit; penetravit*.

בָּרִיחַ *fugitivus, profugus*.

בְּרִיחַ *vectis; repagulum, robur*.

Chald. בְּרוּחִין *birci*.

עַבְרוּחַ, Arab. יברוח, Rabb. הַבְּרִיחַ *axis, vecti similis*.

II. Arab: בַּרַח barrah *prædicavit, præconizavit*.

בַּרְאח barrah *præco*. ברח boreh *præconium, publicatio legis*.

ברט Talm. בִּרְטְיָא *terebellum*.

Arab. ברט. R. D. צנעת אל ברט *opus*.

ברך Tria significata habet. 1. genua flectere. 2. bene precari: item, benefacere, beneficium conferre. 3. contrariè, malè precari. בָּרַךְ, Chald. בְּרַךְ, Syr: בְּרַךְ et בְּרַךְ significat הברכים בארץ כריעת.

Nom. בֶּרֶךְ, Chald. אַרְכּוּבָּ & רְכוּב, Syr: בְּרוּךְ, Arab. רכבה rocba, & רכביא rocube, per metathesin: *poples, genu*: synecdochicè, *coxa*.

Nom. בָּרוּךְ, Chald: בְּרִיךְ *benedictus*.

בְּרָכָה, Chald. בִּרְכְּתָא, בִּרְכָּא, Syr. בּוּרְכָּא, Arab: בַּרַכָה barâca *benedictio*: et denotat *salutationem, faustam precationem, gratulationem, pacem; beneficium, donum, bona*.

Rabb. ברכת השם *benedictio nominis*.

בְּרֵכָה, Chald. בִּרְכְּתָא & בּוּרְכָּא, Arab: ברכה et ברכא berca *piscina, lavacrum, stagnum, palus, lacus, lacuna*; *balneum*. בִּרְכְּתָה *piscina*.

Talm: ברי כה *nidus, pulli avium in nido*. ברך *nidificavit*. מַבְרִיךְ אֶת הַגֶּפֶן, et מבריך היחור *qui palmitem defodit, ut aliunde enascatur*.

Arab. בראכה boraca *anas, fulica, querquedula*.

querquedula. בַּרְוָבָה barvaca *asphodelus.*

ברם Duo significata habet. I. Inde בְּרוֹמִים *vestes nobiles & preciosæ.*

כרמה barma *ahenum, lebes, caldarium.*

כרם barram *qui ea facit, faber ærarius.*

כרם *murmuravit.* תברם *murmuratio.* מברם mabram *cordon.*

II. Chald. בְּרַם *atqui, profectò, verùm, veruntamen, etiam.*

Syr. בְּרִים *mucus, mucidus, panis.*

ברן Arab: כרן berren *terebravit, pertèrebravit, perforavit.*

ברינה barrina *terebra.*

ברנן barnen *bombilavit, susurravit.*

תברנן tabernun *bombus, susurrus.*

בורְנְיָא *triremes.*

ברץ Duo significata habet. I. Chald. בְּרַץ *effluxit, superfluum fuit, exuberavit.* מְבַרֵּץ *exuberans, superfluus.*

אַבּוּרְצִין *fimbriæ.* בִּירוּצִין *genus lapidis preciosi.*

II. Arab: כרז baraz *lepra, vitiligo, sordicies.* אברץ abraz *leprosus.*

ברק בָּרַק, Chald: & Syr: בְּרַק, Arab. ברק barac *fulsit, splenduit, coruscavit, fulguravit, fulgorem edidit.* Rabb. הִבְרִיק *vibravit gladium.*

Nom: בָּרָק, Chald: בְּרַק, Arab: ברק barc *fulgur, ignis; splendor magnus, coruscatio.* בָּרָק *lamino lanciæ.*

בָּרֶקֶת & בָּרְקַת, Chald: בַּרְקָן *lapis preciosus, carbunculus.*

בַּרְקָנִים, Chald: בַּרְקָנִין *spinæ, tribuli, equulei.*

Arab: בָּרִיק baric, & תַּבְרִיק tabric *splendor.* בְּרִיקָא *splendidus.*

בורק baurach *nitrum.*

ברוקה borruca *verruca.* מְבַרַּק muberrec *verrucosus.*

Alcor. אסתברק *purpura.* ברקוק *pyra.*

ברש Inde בְּרוֹשׁ *abies; sagittæ, hastæ vel lanceæ.*

Rabb: בַּרְשָׁן *nudus.*

Chald: נִבְרְשָׁא *candelabrum.*

Arab: כרש *lentigines.*

ברת Inde בְּרוֹת, Chald: בְּרַת *abies.* Syr: בַּרְתָּא *ovum.*

בשש Chald: בְּשַׁשׁ *omnis cibus qui frustulatim editur.*

Arab: כשש beschesch *blanditus, assentatus fuit.*

בשל בָּשַׁל *coctus fuit cibus; assavit.*

Nom: בָּשֵׁל, Rabb: בשול *coctio, coctura, cibus coctus.*

מְבַשְּׁלוֹת *foci, culinæ, ollæ.*

Chald: תַּבְשִׁיל *pulmentum, condimentum.*

Rabb: כח מְבַשֶּׁלֶת *virtus concoquens.* בִּשּׁוּל *coctio, digestio, maturatio.* הִתְבַּשֵּׁל *coctus, digestus fuit.*

בשם Tria significata habet. I. בֶּשֶׂם, & בֹּשֶׂם, & בְּשָׂם, Chald: בּוּשְׂם, & בֻּסְמִין & בּוּסְמָנוֹ, & בּוּסְמָן, & בּוסם, Syr: בֶּסְמָא *aroma, condimentum, odoramentum; species odorifera in hortis crescens.*

Inde verbum Chald. et Syr. בְּסַם, Piel, בַּסֵּם *aromate condivit, sapidum fecit.*

Rabb: הבשם *aromatarius.*

II. Metaphoricè, Chald: & Syr: בְּסַם *aromatis aut odoramenti instar sapidus, dulcis, suavis, jucundus & gratus fuit.*

Nom: בְּסִים *dulcis, suavis.* בְּסִימָא & בְּסִימוּת *dulcedo, suavitas, amænitas.* מְבַסְּמָן *pigmentarius.*

III. Chald: & Syr: בְּסַם *jucundus, lætus, oblectatus, hilaris, mitis, indulgens fuit.*

Nom: בְּסִים *suavis, dulcis, benignus.* בְּסִימוּת & בוסמא *jucunditas, lætitia, benignitas, indulgentia.* בְּסִימָאִית *benignè, libenter, suaviter.*

בשם Arab. כְּשֵׁם *fastidivit.* בְּשָׁאם belchem *fastidium, nausea.* מְבְשׁוּם mabschum *fastiditus.* מְבַשְּׁם mubaschim *fastidiosus.*

Rabb: באשם *nausea.*

בשר Tria significata habet. I. Inde Piel בִּשֵּׂר, Chald: בַּסֵּר בְּשַׂר, Syr: סַבַּר, Arab: כשר baschar *nunciavit rem bonam & lætam.*

Nom: מְבַשֵּׂר, Chald: מְבַסַּר, Syr: מְסַבְּרָן, Arab: מבשר mubaschir *nuncius bonus, Evangelista.*

Arab: בשרי besri *Evangelium.* מְבַשֵּׂר *Evangelista.* תבשיר tabschir *prædicatio.*

בושרה buschara *strena.*

בֻּשְׁר buschr *dictum, Evangelium, nuncium.*

Hebr: בְּשׂוֹרָה, Chald: בְּסוֹרָא, Syr: סַבְרָא, Arab: בשארה *nuncium bonum, Evangelium.*

II. בָּשָׂר, Chald: בְּסַר & בְּשַׂר *caro.* Plur: בְּשָׂרִים *carnes.* Inde apud Arabes בשר baschar non nisi *hominem* significat.

III. Arab: בָּשַׁר baschar *rasit ex libro, erasit, scalpsit, fricavit.* Piel בַּשֵּׁר bescher *vibravit, agitavit.*

תַּבְשִׁיר tabschir *vibratio, agitatio, præludium.* Item *gestatio jugi.*

כֹּיפִיָּה מְבַאשְׁרָה *qualitas operatrix.*

בתת Inde בַּת *bathus*, decima pars chomer.

Chald: בַּתִּין *cadiva.*

Arab: בַּתַּת.Inde יְבַּת *ponet*.אלבתה *omnino*.

בתה Arab:בתירה butiâ *cupa*.

בתל Inde בְּתוּלָה,Chald:בְּתוּלָא,Arab: בתולה batula *virgo matura*.

בְּתוּלוֹת,Chald:בְּתוּלִין,Syr:בְּתוּלִים *virginitas*; ſigna virginitatis.

בתע Arab: בתע *proſecutus fuit*.

בתק Duo ſignificata habet.I.Inde Piel בִּתֵּק *fixit, confixit, transfixit*.

Rabb:בִּתּוּק *diſtorſio*.

II. Arab: בתק *proceſſit*.

בתר Tria ſignificata habet.I.בָּתַר.Piel

בִּתֵּר *diviſit in partes, partitus fuit*.

Nom: בֶּתֶר *diviſio, pars*.

Rabb:בִּתּוּר *inciſio, diviſio*.

II.Chald. & Syr. בָּתַר *poſt*.

Nom: בַּתְרַי & בַּתְרָאָה *poſterior, poſtremus*.

III. Arab: בתר bothar *puſtula*. בתרא bathara *inciſio, anthrax peſtifer*.

VOCABVLA QVATVOR LITERARVM.

בדלח *bdelius*.

ברזל Chald. פַּרְזְל.

FINIS LITERÆ BETH.

LITERA
ג GIMEL.

גגה IN D E גַּג *tectum*: δῶμα *ſolarium*.

גאה גָּאָה, Chald. גְּאָה,Syr. גאא *elatus, elevatus fuit*. In bonum, *magnus, ſpectabilis, ſplendidus, magnificus, ſtrenuus fuit, ſtrenuè egit, excelluit*. In malum, *intumuit, ſuperbijt, arrogans fuit*. De inanimatis, *crevit, auctus fuit; floruit*.

Nom.גֵּאָה,& ה abjectio,גֵּא *ſuperbus*. גָּאוֹן,Pluc.גְּאיוֹנִים *idem*.

Subſt.גֵּאָה,et גַּאֲוָה,et גֵּאוּת,et גָּאוֹן, Chald.גֵּיאוּת et גֵּיוְתָנוּת *elatio*. In bonum, *ſplendor, decor, magnificentia, excellentia*.

Chald.גֵּיוְתָן *ſuperbus*.גֵּיוְתָנוּת *ſuperbia*.

גאל Duo ſignificata habet. I. גָּאַל, Chald.גְּאַל *rem aut perſonam venditam redemit, captam liberavit, interceptam vindicavit*.

Nom: גֹּאֵל,Chald: גָּאוֹל *redemptor, liberator, vindex, ultor*. Metalepticè, *propinquus, cognatus*.

גְּאֻלָּה *redemptio*, jus redimendi.

II. גָּאַל *polluit, inquinavit, contaminavit*.

גבב Inde גַּב *altitudo, eminentia; gibbus; dorſum*.

Syr:גַּבְּתָא *locus editior, lapidibus ſtratus*. גַּב *lapidibus viam ſternere*.

Chald: et Syr: גְּבַב *levavit, exegit, accepit, congregavit tributum* aut *mulctam, cenſuit, mulctavit*.

גַּבָּי,Arab.גאבי *collector tributorum*.

Rabb.גַּבְּבָא *calamus*: item *caſeus*.

Arab. גבאבאת *collecta*. גבאבה *telonium, vectigal*.

גב gubb *ciſterna*, & *cariter in agro*.

גבה gubbe *cucullus*.

גבא גֶּבֶא *lacuna, fovea, ſcrobs, cavea*.

גבד Arab.גבד gebed *propagavit vites*. Item, *intendit arcum*, & *gaviſus eſt*.

גבדה gebde *propago vitis, tradux*. מגתבד mogtabid *gaviſus*. גובדה guibda *gaudium*.

גביד gabbid *cingulum*. גבד gabed *hiſcere*.

גבה Chald. & Syr.גְּבָה & גְּבָא,Arab. גבא gabî *elegit, collegit, exegit cenſum, tributum* aut *mulctã, cenſuit, mulctavit*.

Nom. גַּב & מַגְבִּיתָא *collecta, tributum, mulcta*.

גְּבִיּוֹת

גְּבִית & גְּבִיּוֹת *electio, voluntas, electio tributi.*

גְּבָא *clima, pars, latus:* ad גב pertinet.

גבה גָּבַהּ, Chald: גְּבַהּ *altus, excelsus, sublimis, elatus fuit, eminuit, excelluit; superbivit.*

Nom. גָּבֹהַּ & גָּבוֹהַּ, Chald: גְּבַהּ *altus, excelsus, sublimis, procerus, elatus, superbus.*

גֹּבַהּ, Chald. גּוֹבְהָה *altitudo, sublimitas, elatio, superbia.*

גַּבְהוּת *idem.*

Arab. גבהה gebhe *frons.*

גֻּבָהּ gubh *apis.* גַּבָּה gabbah *apiarius.*

מַגְבָּהָה magbaha *apiarium, alvearium.*

גבח גִּבֵּחַ *calvus, recalvaster.*

גַּבַּחַת *calvicies syncipitis.*

גבל Tria significat. I. גָּבַל *terminavit, determinavit, terminum constituit, finium terminus fuit.*

Nom. גְּבוּל *terminus, confinium, limes.* Plural. גְּבוּלִים *termini.* גְּבוּלָה *idem.* גַּבְלוּת *terminatio.*

מֻגְבָּלוֹת pro מְגֻבָּלוֹת *terminatæ.*

Rabb: גִּבּוּל *calcatio hominis.*

גְּבָלָה *prædicamentum.* גְּבוּל *crisis.* Plur. גְּבוּלִים *crises.*

II. Per metonymiam Syr. גְּבַל, Arab. גבל gabal *formavit, finxit, effinxit, figuravit.*

Nom. Syr. גָּבוֹל, Arab. גאבל gabil *plasmator, fictor, creator.*

Syr. גְּבִילָא, Arab. גבלה gabla *figmentum, massa, materia; formatio, creatio.*

Rabb. גִּבֵּל *pinsuit.* גַּבָּל *pistor.*

III. Arab. גבל gebel *mons altus.*

גבלי gebeli, 1. *montanus.* 2. montana sus, *aper.* 3. vitis montana, *staphysagria.*

גבן גִּבֵּן, Chald. גִּבֵּן *gibbus,* גב *dorsum curvum & eminens.*

Rabb. גבנונית *gibbositas.*

גְּבִינָה, Chald. גְּבִין, Arab. גבנה gubna *caseus.*

Verbum Rabb. הִתְגַּבֵּן, Syr. אִתְגַּבַּן, Arab אתגבן atgabban *coagulatus fuit.*

Arab. מתגבן *coagulatus.*

Chald. גְּבִין, Arab. גפן gefn literis ב פ permutatis: *cilium, supercilium, palpebra.*

Verbum Arab. גפן geffen *nictavit.*

Syr. גְּבִינָא & גְּבִינוּת *cacumen montis.*

Arab. גבן geben *eructatio.* גבינה gabina *injuria.*

גַּבְנֻנִּים *gibberosi montes.*

גבע גֶּבַע, Fœmin. גִּבְעָה, Chald. גִּבְעָא *collis, monticulus, tumulus.*

גָּבִיעַ *scyphus.* מִגְבָּעוֹת *galeri.*

גבץ Arab: גִּבְץ *gypsus.* Verbum גִּבֵּץ *gypso obduxit.*

גבר גָּבַר, Chald. גְּבַר *valuit viribus, virtute, fortitudine, autoritate; prævaluit, invaluit, superavit, exuperavit, vicit, rexit, gubernavit, administravit, dominatus est; robustus sive fortis fuit.*

Nom. גֶּבֶר, Chal. & Syr. גְּבַר & גִּבַּר *vir* qui viribus præstat; *vir magnus & honorabilis.* Rabbinis enim גֶּבֶר est *gallus gallinaceus.*

גְּבַר *idem.*

גְּבִיר *dominus, herus, gubernator.*

גִּבּוֹר, Chald. גִּבָּר, Arab: גבאר gibbar *fortis, robustus, potens, heros.*

גְּבוּרָה, Chald. גְּבוּרָא, Arab. גבורה gabura *robur, fortitudo.* בִּגְבוּרָה *in fortitudine:* in Deo. תִּגְבּוֹרֶת *exuberantia.*

Chald: מִגְבַּר *fortis, vehemens.*

Syr. גברות *prodigium.*

Arab. אַלְגַּבָּאר algibbar *Orion* in cœlo.

גבר & אנגבאר ingebar *instauratio, sanatio.* גבר gebar, & מגבר magbar *idem.*

ינגבר *instaurabitur.*

גבירה gubeira *pulegium.*

גבש גָּבִישׁ *gemma quædam* alba, *crystallus.* אֶלְגָּבִישׁ *grando.*

Arab. גבש gubisch *suffusio.* גבש gebesch *hiscere.*

גדד Tria significata habet. I. גָּדַד & גָּד *associatus, consociatus, collectus, congregatus fuit, turmatim cucurrit, exercitum collegit, cum exercitu invasit; tumultuatus, deprædatus, latrocinatus fuit.*

גְּדוּד *turma, exercitus, cœtus, turba, copia militaris, castra, cohors.*

גָּד, est גְּדוּד הַשָּׁמַיִם *exercitus cœli,* aut *duodecim signa Zodiaci.* Deinde גַּד *coriandrum.*

Rabb. גַּדְגְּדָנִיּוֹת *cerasa.*

גַּרְדּ *juvenis, homo militaris.*

גִּירְדָא *linteum, mappa.*

II. גָּדַד, Chald. גְּדַד *incidit, concidit, succidit, excidit, laceravit.*

גְּדֻדֹת *incisiones.*

גְּדוּדִים sunt בִּקְעֵי חֲרִישׁוֹת *incissura terræ, sulci.*

Rabb. גְּדַר גדר *angusta semita.* גדורין *angusta via.*

III. Arab. Piel גדד gedded *novavit, innovavit, renovavit, reformavit.*

גדיד gidid *novus, novicius, tyro.*

גדה gedda, & גדידה gudeide *reformatio.*

תגדיד tagdid, & תגדידה tagdida *renovatio.*

novatio, encænia. גרא *valde, nimis.*
גד gedd *avus.*
גדב Arab: גדב gaddab, & אגתדב agtaddab, cum ד punctato, *traxit, attraxit, provocavit, elicuit.*
גדב *sterilitas.*
גדדי Inde גדי, Chald: Fœm גדיא, Arab: גדא gidî *hædus, capricornus.*
אתגדא atgadi *meridiavit, merendavit.* גדי gadi *merenda.*
גד *ripa, littus.*
גדל Tria significata habet. I. גדל, Chal: גדל *magnus fuit*, vel *factus est*; *crevit, adolevit, nutritus, enutritus, altus, educatus fuit*; *multiplicatus, auctus fuit*: denotat *dignitatem, præstantiam* rei aut personæ, *existimationem et honorem*; significatque *excellens, honorabilis* sive *honoratus fuit, ad honores evectus est.*
Nom: גדול *magnus.*
גדל, Plur. גדלים *idem.*
גדל, Chald. גודל *magnitudo, magnificentia, majestas.*
גדלה *idem.* Plur. גדלות *magnitudines.*
Heemant. מגדל, Chald: מגדל, τὸ μεγάλειον *ædificium magnum, turris.*
Rabb. גדולי קרקע *terræ nascentia.*
הגדולה *major propositio.*
גודל *pollex.*
II. גדילים, Chald. Fœm. גדילן *fila magna*; *cincinni, funiculi, fimbriæ.*
Syr: גדל *filavit, nexuit, involvit, retorsit, intricavit, innodavit.*
גדילו *nexio, retrorsio, implicatio.* גדולא *implicatio.* גדלא *textor.* גדולין *torticrines.*
III. Arab: גדל gadal *reprehensus fuit.* Piel גדל geddel, & גאדל *reprehendit.*
גאדל gidel, & מגדלה mugedela *redargutio, contentio, argumentum, disputatio, dialogus.*
מגדל mugedil *disputator, argumentator.* Plur. מגדלין mugedilin *disputatores.* גדלו *lumen.*
גדם Duo significata habet. I. Rabbin: גדם *incisus manus, truncatus, mutilus.*
גודמא *ramus.*
Syr. גדם *mutilavit, truncavit, fregit, dissipavit.*
II. Arab. גדאם gedem, cum ד punctato, *lepra*: item *erysipelas, sacer ignis.*
מגדום magdum *deprosus.* תגדים tagdim *leprositas.*
גדן Chald. גידונין *rivi.*
גדע גדע, Chald: גדע *scidit, discidit, abscidit, resecuit.*

Arab: גדע *truncus arboris.*
גדף Duo habet significata. I. Piel גדף, Syr: גדף, Arab. גדף gaddaf *blasphemavit, convicietus est verbis, probris affecit, exprobravit.*
גדופה, Syr. גודף, Arab. תגדיף tagdif *blasphemia, convicium, approbrium.*
Syr. מגדפן *blasphemus.* Chald. גדפא *ala*, in גנף invenies.
II. מגאדף *remi*: Ramban. à גדף *remigavit, navigavit.*
גדר Duo significata habet. I. גדר *sepivit.* גדר, Fœmin. גדרה & גדרת *sepes*; *paries, maceria.* גדרות etiam *villas*:
גדר *idem.* Plur. גדרים *septa.*
אגדר agdar *stupefecit, terruit.* Pass. אגגדר *stupefactus est*: in Avic. מגדר *stupefactivum.* גדרי *variolæ.*
Verb. אתגדר atgadd[illegible] *recollegit.*
II. Rabb: per metaphoram, גדר *definivit.*
Nom. גדר *definitio, descriptio, terminus.* גדר רפואה *definitio medicinæ.*
גדרה dysenteria.
גדש Duo significat. I. Inde גדיש, Chal. גדיש *cumulus* & *congeries, acervus* frugum demessarum: *tumulus, sepulchrum.*
Chald: גדש *coacervavit, aggregavit, collegit.*
Rabb: גדש *redundavit.* גדוש *collectio, aggregatio, oppositio.* מגדש *idem.*
II. Syr: גדש *accidit, evenit contigit.*
גדישא *accidens.*
גדת Arab. גדת gadath, cum ת puncta-to, *fovea, sepulchrum, monumentum.*
גדהי Duo significata habet. I. גהה, Chald: גהא *levavit morbum, relevavit, sanavit.*
Syr: אגהא *declinavit, recessit.*
Nom. גהה *revelatio, sanatio, valetudo.* Rabb. גהה *emendavit*, seu *correxit librum.* גוהא *piscina.*
II. Arab: גהה gîhe *pars.* נחו *ad, versus.*
גהד Arab. גהד gahad, & אגהד, & אגתהד agtahad *certavit, pugnavit, contendit, studuit, conatus fuit, diligentiam adhibuit.*
Nom: [illegible] gudh, & גהאד gehid, & אגתהאד igtihed, & גהארה et אגתהרא *oppugnatio, certamen, studium, diligentia.* באגתהאד *cum diligentia.* מגאהד, & מגתהד *certans, studens, diligens.*
גהז Arab. גהז gahaz *expendit, dotavit, expedivit.* מתגהז *dotatus, ditatus.*
גהל Arab: גהל gahal *obtorpuit, nescivit, insipuit, insanivit, stupidus, stultus, ineptus, simplex, innocens fuit.*
גאהל gahil *insipiens, stultus, stupidus, nescius,*

nescius, iners, ineptus, simplex, innocens. גָהָל gêhel, & גְהָאֵלָה gehila *insipientia, stultitia, simplicitas, innocentia, torpor.* מְגָהוּל maghul *ignotus, incertus.* בְּגָהַל bigêhel *stulte.* גָאהִל gahil incredulus, infidelis, paganus, gentilis. גְהָאִלָה gehila *infidelitas, gentilitas.*

גהם Arab. גָהַם gaham *terribilis fuit, terruit.* גָאהֶם gahim *terribilis.*

גהן Syr: גְהַן *incurvavit, inclinavit se.*

גהץ Rabb. גִהֵץ *tersit, polivit, levigavit.* גִיהוּץ *tersio, levigatio vestium.*

גִהֵץ Metaphoricè, *hilaris fuit.*

Arab. גהץ *dimisit.*

גהק Rabb. גִהֵק *ructavit, eructavit.* גִיהוּק *pandiculatio.*

גהר Duo habet significata. I. גָהַר *procubuit toto corpore, totum corpus expandit, inclinavit se, inclinatus fuit.*

II. Arab. גוהר גהר geuhar *existentia, substantia, natura, proprium.*

גהר gohar *vivarium.*

גוהרה gâuhara *gemma, margarita.*

אנהארה ingihara *crotalum.*

נהיר gahir *fortis.* גהרא *fortiter, liberè.*

גוא Duo significata habet. I. Inde גֵּיא pro גַּיְא, & א abjecto, גַּי & גֵּי *vallis.* Syr: גְהַנָּא *Gihanna*, Arabicè גהים gehim, & גהנם gehennem, Alcor: 2. גֵּיהִנֹּם *vallis: infernus.*

Arab: גחנמי gehenemi *infernalis.*

II. Arab. גא gî *venit, advenit, supervenit, accessit.* מאני *adducens.*

מגי, Fœm. מגיה megia *adventus.*

גוב Duo significata habet. I. גוֹב *locusta, bruchus.* Deinde גֵּב, Chald: גּוֹב, Arab: גב gubb, idem quod גֵּבָא *fovea, cisterna.* Alc. גֵּיב *sinus.*

II. Arab. גאב & גיב gib, et נאוב geuib *rescripsit, retulit, retribuit, respondit.* Item *absens fuit.* אנאב et אגיב agib, et אסתגיב astagib, in malum; *responsavit, oblocutus fuit, contra aliquem murmuravit. ut* יגיבה *adducat.* יגב *fas est.* אנב אנב *debitor est totius Legis.*

Nom: גואב geuib, et גואבא geviba, et מגאבה *responsum, relatio.* גיב gaib *responsator, oblocutor.* מְגִיב mugib *relator, respondens.* Deinde גיב gib *absens fuit.* גאיב gâib *absens.* גיבה gaiba *absentia, ingressus, accessus, ambulatio.* גיב gib *chirotheca.*

Avic. אנאבה *respondentia, aptitudo, convenientia.*

גוד Duo significata habet. I. גּוּד idem quod גָּדַד *collectus, consociatus fuit, cucurrit.*

גִּיד *nervus & masculus.* Rabb: גִּיד *penis.* Syr. גַּיֵּד *nervos incidit, enervavit.* Item Chald: גִּידָא *absynthium.*

Chald: גוּד *septum.* גַּיְדָא *ramus.* גּוּדָא *cohors, cœtus.* Item *uter ex corio.*

II. Arab. גוד gud *bonitas, dulcedo.* גֵּיד gàid *bonus, suavis, dulcis mundus.* גֵּיד *bonum.*

גוה Inde גֵּוָה, Chaldaicè גּוּה & גְּוָא est idem quod גָּאוֹן *eminentia, excellentia, elatio, superbia.*

גֵּו, Fœm. גֵּוָה & גְּוִיָּה *dorsum; tergum; corpus.* Rabb: גְּוִיָּה *membrum virile.* Deinde per metaphoram, גּו, Chald. גּוֹא, & גּוֹ, & גו *medium, interius.* Chald. מִגּוֹ & מִגּוּ *ex medio, intra, intus.* לְגוֹא, & לְגוֹ, & מִלְּגוֹ *intrà, intus.* Rabb. גּוֹם *medium ipsorum.* בֶּן גּו *filius medij*, & גּוָא *intestina, viscera.*

גַּוִּי & גַּוָּארָה *interior: eunuchus, cubicularius.*

Syr. גַּוָּנָא *quod est in medio*, vulgare, commune.

גוז Tria significata habet. I. גּוֹז et גז *evulsit, extraxit, abscidit, totondit.*

II. Hebr. Chald: et Syr. גּוֹז, Arab: גאז giz, et גז guz, et אגתאז agtaz *transijt, trajecit, penetravit:* activè, *transtulit, traduxit, transfixit.* Arab: אגתאז per metaphoram, *transgressus fuit; præterijt.* אגאז *traduxit.*

Nom. Arab. מגאז megis *transitus, porticus, ambulacrum subdiale, Xystum.* מגוזה meguza *processio.* גאיז *ambulans.* מְגְתָאזִין *prætereuntes.* גואז *porta.* מְגָוָאז *trajectus, traductus, transversus.*

III. Arab: גזן *licuit; concessum fuit.* Piel גואז geucz *concessit, ordinavit ad sacra, canonisavit.*

Nom. גאיז geîs *licitus.* מְגוַאז mugeves *ordinatus*, clericus. גּוָאז *examen.*

גְּוָזָה geuze *nux*, arbor et fructus, *glans.* Deinde גְּוָזָה geuze *tonsilla.*

גוח גוּחַ, Chald. גח *exivit, erupit* cum impetu, *fluxit, effluxit*, vel *effusus fuit.* גִּיחַ *eruptio, prospectus.*

Arab: גיחה gâyha *calamitas.*

גוט Arab. גַּיט gajat *fistulator, utricularius, ascaules.* גיטה gayta *fistula utricularis.*

גוי גּוֹי *gens, natio, populus.* גיות *gentilitas, paganismus.* כְּגִיּוּתָן *cum gentilizarent.*

גול Quatuor significata habet. I. גּוֹל vel גִּיל *exultavit.*

Nom: גִּיל, Fœm. גִּילָה *exultatio, gaudium.*

II. Deinde גִיל, Arab: גיל gil, & גילא *ætas, ævum, ingenium, generatio, seculum.*

III. Arab. גוּר, & גְאל, & גואל geuel, & אגואל eguel *circuivit, peragravit, terram oberravit, peregrinatus fuit.*

מגואל mugevil *perambulator* mundi.

IV. Rabb: גִּיל *lapis rudis.* Chald. גִּיל *pannus.* גִּיל item *pallium, & membrana.*

גום Rabb: גום, & גַם, & גְמַם *succidit, incidit, putavit.* Piel גִּמְגֵם *sibilavit.* מְגַמְגֵם *blæsus, balbus, mutus.* גִמְגוּם *balbuties.*

גמגימא *spiritus immundus.*

אִתְגַמְגֵם *disceptavit, institit, versatus est.*

גון Chald: גַּוָן *color, similitudo, modus.*

Rabb: כְּגוֹן, Chald: כְּגַוָן *juxta modum, quemadmodum, sicut.*

בְּגִין *propter.* בְּגִין כָּךְ *propterea: res ipsa, negocium, occupatio.*

Syr: גַּוָנָא *quod in medio est.* בְּגַוְנָאִית *universaliter.*

Arab: Matth: 26. לא ינן לנא *non licet nobis.*

גוס Syr. גְּוַס Passiv אִתְגְּוַס *fugit, confugit, recepit se.*

בית גְּוָסָא *domus refugij, asylon.*

Chal. et Syr: גְּיַס, Arab. גיוש gyusch *exercitus, miles, turma, latro.*

Arab: גיאש geisch *bellum.* גואש geuesch *munivit.* אלגיוש *miles in cœlo, Orion.*

Rabb. גְּיָסוֹת *exercitus, turmæ.*

Rabb: et Syr: גִּיס *maritus sororis, vel frater uxoris.* גִּיסִים *mariti duarum sororum.* גִּיסְתָּה *uxor fratris, vel soror uxoris.* מְגִיסָא *scutella.*

גוע Duo significata habet. I. גָוַע *expiravit, animam efflavit, obijt.*

II. Arab: גוע vel גאע *esurijt, jejunavit.*

גאע et גאוע gava *esuriens, jejunus.*

גוּעָא goi *fames, inedia.* מגאוע *famelicus.*

גוף Duo habet significata. I. גוף et גף. Hiphil הֵגִיף, Chald. אַגִיף *clausit, occlusit, obseravit, obstruxit.*

Nom. גּוּפָה, Chald: גופא, Arab: גוף guf *corpus.* Rabb: per synecdochen גוף *totus homo, seu persona.*

Rabb. גּוּפָנִי *corporeus, corporalis.*

Chald. מְגוּפָא *operculum, tegumentum.*

Arab. גוף geuf *venter, ventriculus, stomachus.*

גוף guf, et תגויף tagvif *cavitas, concavitas.* גוף et מגוף *concavus.* אגוף *vena cava.* גופי geufi *ventus septentrionalis.*

גיפה gîfa *caro morticina.*

II. Chald: גוף et גף *corporavit, corpora miscuit, mæchatus, adulteratus fuit.*

Nom. גַּיָף *adulter.*

גוץ Chald. גוץ, Fœm. גוצא *brevis.*

גוק Arab. גוקא *legiones.*

גור Quatuor significata habet. I. גּוּר & גָּר, *peregrinatus fuit, modicùm habitavit, habitavit.*

Nom. גֵּר *habitator.*

גֵּר, Chald: גִּיוֹר, Syr. גִּיוֹר, Græc. γηώρας *hospes, advena, peregrinus.*

גרות *peregrinatio, habitatio.*

Heemant: מָגוֹר *habitatio, domicilium.*

Chald: גַּיֵּר *proselytum fecit.*

גַּיָרוּת *paganismus.*

מָגוֹר, Chald. מְגִיר, Arab. גאר vel גיר gir et מגאר *vicinus.*

Arab: גורה gura, et מגאורה mugavara, & תגאור *vicinitas.*

Hebr. גּוּר, Arab. גר garu *catulus bestiæ cujuscunque,* plærunque *leonis.*

Arabicè גאריה gîria *adolescens, juvenis, puella, ancilla.*

Rabb: מְגוּרוֹת *cubicula parva.*

II. גּוּר idem quod אָגַר *congregavit, collegit, contraxit.*

מְגוּרָה *horreum.*

גיר *calx, cementum, gypsus.* Arab. גיר gajar *calce obtexit.* גיר gajar *calcarius.*

תגאירה tagaiira *tectorium.*

גירה gira *fæx vini usta.*

III. גּוּר idem quod יָגֹר, *timuit.*

Nom. מָגוֹר *timor, pavor.*

IV. Chald. & Syr. גּוּר & גַּר, Piel גַּיֵּר *scortatus, adulteratus fuit, stupravit, viciavit.*

Nom: גַּיָּר et גיור *adulter.*

Syr. גַּוְרָא *adulterium.*

גוש גּוּשׁ, Fœm. Rabb: גּוּשָׁה *gleba, massa.*

Syr: גוש idem quod גָּשַׁשׁ *contrectavit.*

גות Arab: גות et גאת gith, cum ת punctato, *venit, subvenit, succurrit, defendit, protexit, auxiliatus, opitulatus fuit.*

אגאתה igatha *succursio, auxilium, protectio, suppetiæ, subsidium.*

גית gaith *pluvia.*

גזז גָּזַז et גָּז, Chald. גְּזַז, Arab: גזז gazaz *vulsit, evulsit, extraxit, abscidit lanam.*

Nom: גֵּז, Fœm. גִּזָּה, Chald. גִּזָּא, Arab. גזה gezza *evulsio, vulsura, vellumen, tonsio, resectio, lana detonsa; pratum vulsum.* גזז *tonsor.*

Rabb: גִּזּוּז *vulsio, tonsura.* גִּזְזִין *resegmina lanæ,* et inde confecta *involucra.*

Syr. גָּזוֹז, Arab: גזיז gaziz *tonsor.*

גְזָזָא

גִּזְתָּא *pelles caprina.* גִּזְיָא *frustum abscissum, fragmentum.*

Arab. מגז megezz *tonstrina.* גזאז *furfures.*

גזא Syr. גְּזָא *defecit, diminutus, orbatus fuit.* מְהַגְזָנִית *orba.*

מַגְזְנָא & מַגְזָן *falx.*

גזה Duo significata habet. I. גְּזָה idem quod גַּז *vulsit, evulsit.* Inde גְּזִית *vulsio, evulsio; rasio, dolatio, lævigatio.*

II. Arab: גזה, vel גזי, vel גאזי gazi *tribuit, retribuit, reddidit; recompensavit, remuneravit, gratus fuit, satisfecit.*

Nom: גִּזְיָה gizia *census, tributum.* Plur: גִּזְיָאת giziat *tributa.*

גז guiz & גֻזָא guzi *pars.* גֻזִי guzi *particularis.* גזוי *idem.*

גזיה gazia *triticum.* גזי gazzi *præliatus fuit.* גזא *incursio.*

מגאזאה *retributio.* מְגָאזִי mugezi *retributor, designator, gratus.* גִּזָא gize *retributio, præmium, merces, pœna, mulcta, vindicta.* גזו gezu *grex.*

גזל גְּזַל, Chald. et Syr.: גְּזַל *rapuit, diripuit, spoliavit, defraudavit, privavit, nocuit.*

Nom: גֵּזֶל, Fœm: גְּזֵלָה, Chald. גְּזֵלָא *rapina:*

גוזל *pullus columbæ, pipio.*

Syr: גַּזְלָן *raptor, prædo.*

גוזל *vehementia, vis, damnum.* גְּזַל *æstuavit, incensus fuit.* אִתְגְּזַל *correptus fuit.*

Rabb: גְּזַל *lolium.*

Arab: גזיל & מגזל mugasil *insignis.*

גזם גָּזָם *eruca.*

Chald: et Syr: גְּזַם, Arab: גזם gazam *mutavit, nictavit, innuit, statuit, decrevit: adversatus, minatus fuit, irruit, impetum fecit in aliquem, invasit.*

Nom: גַּזָּם *minax.* גִּזְמָא *impetus.* גזום *comminatio.*

Rabb: גזם *irrisit, subsannavit.* גזום *irrisio.* גוזם *hyperbole.*

Arab: גזם *statutum, decretum.* גזימה *criminatio.*

גזע גֶּזַע *caudex, stipes, truncus.*

Rabb: גזע *eradicavit.*

Arab: גזע *motus, commotus, turbatus fuit, expavit, metuit, formidavit.*

Nom: גזע gaza *metus, timor, formido.*

גזף Talmud: מְגַזֵּף *fervens.*

גזר Tria significata habet. I. Chald. et Syr: גְּזַר *scidit, abscidit, amputavit, præcidit, circumcidit, excidit, discidit, secuit, dissecuit, divisit.*

Nom: גָּזוּר *abscissus.* גְּזוּרָה *abscissa.* גִּזְרָה *decisio, pars decisa, ordo.* מְגֵזְרוֹת *serra.*

Chald: גִּזְרָא, Syr: גְּזַר *grex separatus.* גְּזִיר *sectus.* מְגַזַּר *sector* vel *cæsor lignorum.*

Rabb: גְּזָרִין *syllabæ.* Syr: גְּזוּרְתָּא *circumcisio*

גְּזָרְתָּא, Arab: גזירה gizira *insula.*

גזאר gazzar *lanius, carnarius.* מגזרה magzara *lanarium.*

II. Per metaphoram, גְּזַר, Chald: גְּזַר *decidit, secuit lites, determinavit, definivit, conclusit, ordinavit, decrevit, statuit, pactus fuit.*

Nom: Chald: גְּזֵרָא *sententia, decretum, statutum, pactum, fœdus.*

Rabb: גְּזֵירָה *impressio; meteora.* גָּזְרִין *astrologi.*

III. Arab: גזר gazar *murmuravit, locutus est parum, oblatravit.*

גזרה gazâra *garrulitas, garritus, murmur.* גאזר gazir *garrulus.*

גְּזָרָה gazara *campepitys, daucus.* גזר *daucus & pastinaca.*

גחד Arab: גחד gahâd *occultavit, abscondit, celavit.*

גאחד gâhid *negator.*

גחדה guhda *negatio.*

גחידאן gehiden *dissimulatè.* גחד gohd *secretum.*

גחט Rabb. גָּחַט *defecit, diminutus fuit.* גָּחֵט *deficiens.*

גחך Chal. et Syr: גְּחַךְ *risit, derisit, irrisit.* גָּחֵךְ *ridens.* גַּחְכָן *derisor.* גוּחָךְ *risus, derisio.*

גחל גַּחַל, Fœm: גַּחֶלֶת *pruna.*

Rabb: גַּחִיל נא *avis quædam.*

גחם גחים gahim *gehenna.*

גחן גָּחוֹן *venter reptilium.*

Chald. גְּחַן *incurvatus fuit.*

גחר Talm: גְּחִיר *valde rubens.*

גְּחָרִים *foramina.* Arab: גחר gâhar *foramen, fovea, latibulum.*

גחש Arab. גחש *pullus.*

גטט Chald. גֵּט *scheda, libellus.*

גלל Duo significat. I. גָּלַל, Chald. גְּלַל et גַּל *volvit, devolvit, revolvit, convolvit, complicavit, circumduxit.*

Nom: גֵּלֶל, et גָּלָל, et גָּלוּל, Chald. גְּלָלִים *stercus aridius; extrementũ.* גִּלּוּלִים *stercora,* vocantur *idola.*

גָּלִיל, Fœm. גְּלִילָה *circumferentia, limes, terminus, confinium regionis.*

גְּלִילִים *annuli, circuli, rotæ.*

גַּל *cumulus; acervus; fluctus; turbo; scaturigo.*

גַּל

II. גִּלֵּס gelles *incrustauit nauem.* תַּגְלִיס taglis *tectorium nauis.*
גאלס galis *bosses.* Avicenna גָלוֹס *encathisma.*

גלע Inde הִתְגַּלַּע *involvit, miscuit se.*

גלף Chald: גְּלַף *sculpsit, exsculpsit, descripsit, manifestauit, declarauit.*
גְּלִיפָא & גְּלוֹף *sculptura.* גְּלִיף *sculptus.*
גְּלִיפָא item *sculptura, insigne.*

גלש גָּלֵשׁ *rasus, depilatus, glaber, lauis fuit.*
Chald. גְּלוֹשׁ *recaluaster.* גְּלוֹשָׁא et גַּלְשׁוּת *rasura, caluities.*
גַּלְשׁוּשִׁית *tumulus.*

גלת Arabicè גלת galat *repulit, rejecit.*
מגלות maglut *repulsus.*

גמם Inde גַּם *etiam.*
Rabb. גָּמַם *excidit, dissecuit.* גממית *fouea.*
גַּם, Arab: גִּים *γάμμα.*
Arab: גֻּמָּה gumma *lanugo, juba.*
גַמְגָמָה gamgama *cranium, calua.*
גַּם *tribulatio.*

גמא גְּמָא, Chald. גְּמִי *bibit, imbibit, ingurgitauit, absorbuit, deglutiuit.*
Nom. גֹּמֶא *juncus.*
גומא *hiatus, cisterna, fovea.*
Hebr. מִגְמָה *desiderium, studium, intentio.*

גמד Tria significata habet. I. Inde גֹּמֶד, Chal. גַּרְמִיד, *cubitus, mensura cubitalis.*
גַּמָּדִים *pygmæi.*

II. Chald. גְּמַד *contraxit rugas, rugauit.* גְּמִיד *contractus.* גמרא *contractio, angustia.* גְּמַד *pannus.*
Syr: גְּמַד *impudens fuit.* גומדן *impudens.*

III. Arab. גמד gamad *congelatus fuit, frigore concrevit* aut *constrictus fuit.*
גאמד gamid, et גמוד gamud *congelatus.* גמד gamd, et גמוד *aqua congelata*, glacies, gelu, stiria. גמאד gumid *frigus.* גמדה gemda, et גמודה gumuda *frigiditas, refrigeratio.* אגמאד agmid *congelatio.* גמיד gimid *tepidus, refrigeratus.* גמימד gumeimed *frigidulus.* מוצע גמאד mauda gimid *locus refrigerij.*
מגמוד magmud *congelatus, durus.*
Avicenna גמדן *abalienant.*

גמז Talm: גַּמָּז, Arab. גְּמֵיזָה gumeiza, est שקמה *sycomorus.*

גמל Quinque significata habet. I. גָּמַל, Chald. גְּמַל aut *prior contulit* in aliquem vel bonum, *benefecit*; vel malum, *malefecit*: Aut *rependit, retribuit.*
Nom. גְּמוּל, Fœm. גְּמוּלָה, Chald. גַּבְלָא *retributio, beneficium*, aut *beneficij*

compensatio, meritum.
Heemant. תַּגְמוּל *idem.*

II. גָּמַל *lactationem absolvit, ablactavit.*
Nom: גָּמוּל *ablactatus.*
גָּמָל Chald. גַּמְּל, Arab. גמל gemel *χαμήλος camelus juvenis.*
Arab: גַּמִּיל gemmil *camelarius.*

III. Per metaphoram, גָּמַל *maturuit maturavit.*

IV. Arab. גמל gamal *pulcher, elegans fuit.* אתגמל atgamal *placuit.*
Nom. גמיל gamil *pucher, conveniens, formosus, bellus, civilis.*
גמאל gamal *pulchritudo, forma, ornatus, elegantia.*

V. Arab: גמל gammal *computavit, numeravit.*
Nom. גֻמְלָה gumla *numerus, multitudo, summa.* מֻגמל mugemel *numerosus.*

גמע Tria significata habet. I. Chald: גְּמַע *deglutivit, absorbuit.*
Rabbin: גְּמִיעָה *deglutitio.*

II. Arab. גמע gama *collegit, congregavit, coëgit, convocavit.*
Nom: גמע gama, & גמאעה gumaa, & מגמע magma *congregatio, cœtus, ecclesia, templum, synagoga, collegium, conjunctio, compositio, communitas, frequentia, capitulum.* גמע guma, & גָמְעָה, & גמאעה, & יום אלגמעה *dies veneris.*
מגמוע magmu, & מגתמע mugtama *congregatus, consiliarius.* אגתמאע igtima, & אגמע igma *senatus, congregatio, consiliū, incorporatio in collegiū.* אגתמאע אסם igtima asimi *collectio nominum.*
מֻגתמע mugtama *conventus, concilium, communio, communitas.*
גמע guma *pugnus, colaphus.*
מַגְמַע *bivium.*
בגמאעה *collectivè, universè, universaliter* גמיע gamii *omnes*, גמיעא *omnino.*
מגמע mugmie *collector, legulus.*

III. גמע de muliere, *coivit, dormivit cum ea.*

גמץ Inde גּוּמָּץ, Chald: גומאצה, & כּוּמָּץ & קומץ *fovea.*
Verb. Chald. גְּמַץ *fodit, effodit.*
Syr. גומע *vulnus.*

גמר Quatuor significata habet. I. גָּמַר, Chald: & Syr: גְּמַר *perfecit, confecit, absolvit, complevit, implevit, finivit.*
Nom. Chald. גְּמִיר et גְּמִיר *perfectus, totus, absolutus, integer.*
גְּמַר et גְּמִירָא, Syr. גְּמִירוּת *perfectio, integritas.*
Rabb: לִגְמַר et לִגְמָרֵי, Syr. גְּמִירָאִית *perfectè, integrè, planè, omninò, prorsus.*

II. In malum, גְּמַר, Chald: et Syr. גְּמַר *confectus, consumptus, destructus, abolitus fuit, defecit.*

Nom. גְּמִירָא *consumptio, destructio.* גְּמִיר *sacrificium.*

III. Per metaphoram, Chald. et Syr. גְּמַר *docuit, didicit, conclusit, decidit, decrevit.*

Nom. גְּמָר et גְּמָרָה *doctrina, conclusio, determinatio, decretum.*

IV. Chald: גְּמַר *fumigavit, suffitum fecit prunis.* גּוּמַר *carbo.* גְּמַר *carbunculus.*

מִגְמַר, Arab: מגמר mugammar *thuribulum.*

Arab. גמרה gamra *pruna, anthrax, carbunculus.* מגמר migmar *prunarius.* אלגמר algemare *carbunculus.* גמור *abyssus.* גמרה gumara *radix palmæ.*

Rabb: מוגמר *suffitus.*

גנן Tria significat. I. גָּנַן & גַּן *texit, velavit, operuit*: metaphoricè, *protexit, defendit, conservavit.*

Nom. גַּן, Arab: גן ginn *hortus, paradysus.*

Syr. גַּנָּן, Arab. גנין gennin *hortulanus, topiarius.*

Heemant. מָגֵן, Syr. מְגַן, Arab. מגן *clypeus, scutum; protectio, defensio, præsidium, auxilium, refugium.*

Arab: גנה gunna *clypeus, scutum.*

Fœmin. מְגִנָּה, Chald. מְגִנְּתָא *velamen, operimentum.*

Chald. et Syr. מַגָּן *gratis.*

II. Chald: גְּנַן *incubuit, operuit, texit, obtexit, supervenit, insiliit, habitavit.*

Nom: גְּנָן & גְּנוּנָא *operimentum, thalamus.*

Rabb: מְגֻנָּן *pondus horologii, sphæra.*

III. Arab. גנן & גן genn *insanivit, furiit.*

Nom. גן ginn *mania, furor, insania, dæmonium, diabolus.*

גני ginni, & מגנון magnun *maniacus, furiosus, diabolicus, dæmoniacus.*

גנין genin *embryo: frustum carnis.*

גנב גְּנַב, Chald: גְּנַב *substraxit, surripuit, furatus est; aliquo inscio, clam aliquem, occultè aliquid fecit.*

Nom. גַּנָּב *fur.* גְּנֵבָה, Chald. גְּנוּבָא, Syr. גְּנָבוּת *furtum.* גְּנוּבָה *idem.*

Chald. גנוב *operimentum, stragula.*

Syr. et Arab. גְּנָב *latus.*

II. Arab. גנב ganab *separavit confusa, secrevit, disjunxit, seclusit, segregavit, prohibuit, abstinuit, rejecit.* Deinde גנב ganab *deviavit, aberravit.*

תגנוב tegenub *separatio, aberratio, deviatio.*

גנוב *notus.* גנובי *meridionalis.*

אַגְנַבִי agnabi *extraneus, alienus:*

גֻּנְב gunb *latus.* גֻּנַיְב gunaieb *latusculum.*

Alcor: גְּנָאב *terminus.* גנב *pleurisis.*

גנג Chald. גנג *venatus est.* גניג *venator.*

גנד Arab. גנד ganad, et אִתְגַּנַּד arganad *militavit.*

Nom. גֶּנֶד gend, et גנדא *exercitus, cohors.* גֻּנְדִיָה gundia. Talm. גְּנִידָא *militia præsidium.* גנדי *miles.*

גנה Duo significata habet. I. Chald. גְּנָה & גְּנָא, Hiphil, אַגְנֵי *cubuit, incubuit, accubuit, discubuit, decubuit, dormivit; cœnatus, convivatus fuit.* Syr. גְּנָא *declinavit, secessit.* גְּנִיָא *latibulum.*

II. Rabb. גִּנָּה, Syr. גַּנִּי *vituperavit, dehonestavit, contempsit, confutavit, deturpavit.*

מְגֻנֶּה *turpis, inhonestus, incongruus, inconveniens.*

גְּנַאי & גְּנוּת, Syr. גְּנִיָא *ignominia, turpitudo, vituperium, convicium, inconvenientia.*

Arab. גְּנִירָה *maleficium.* גני *recens.*

גנז גְּנַז, Chald. גִּנְזָא *thesaurus, repositorium.*

Chald. גְּנַז *collegit, reposuit, recondidit.*

Nom. גְּנִיז *repositus, depositus, reconditus, occultus.* גְּנִיזוּ *absconsio, occultatio.*

Syr. גִּנְזָא, inde Persicum גזא gaza *thesaurus.*

Rabb. גְּנִזָּה *cella.*

Arab. גְּנִיזָה geniza *sepultura, mortuus, funus.*

גנח Tria significata habet. I. Rabb. גנח *tussivit, raucus fuit.*

Rabb. גְּנִיחָה *asthma, suspirium, anhelatio.*

II. גְּנַח *castravit.* גְּנִחִין *castrati, eunuchi.*

III. Arab. גְּנָא ganah *ala, penna.* מְגַנַּח mugenah *alatus.* גנח מן ענם ganah min ganam *grex ovium.* Deinde גנח ganah *helenium, enula campana.* גְּנָחָה *pedum.*

גנס Chald. et Syr: גְּנַס & גְּנְסָא, Arab: גִּנְס gins γένος *genus, natio.*

גְּנִיסָא *familia, natio, progenies.*

גִּינוּסְיָא & גִּינִיסְיָא γενέσια *natalis dies.*

גְּנִיס γενναῖος *generosus, nobilis.*

הוּגְנִים εὐγενής *generosus.* גְּנִיסוּת *generositas.*

Arabicè מִגְאנִס *homogeneum.* גִּנְס gins *genus*, Logicis.

Avic. יְגַאנִס *pertinebit.* גְּנִים γάνος *est hortus.*

גסס Tria significata habet. I. Rabb: et Chald.

Chald. גס *crassus, densus.* גסות *crassities, densitas.*

II. Chald. et Syr. גס *femur.*

III. Arab. גסס gasas *tetigit.*

גסד Arab. גסד gesêd *corpus, caro.* גסיד guseied *corpusculum.*

גסדי gasdi, et גסדין, et גסדאני gesedani *carnalis, corporalis.*

Verbum גסד gasad *incorporavit, in unum corpus redegit.* מגסד mugesed *incorporatus.* גסדאניה *corporalitas.*

גסל Arab: גאסול *urtica.*

גסק Arab: גוסק *turris.* גסיק gasic *cometa.*

גסר Arab. גסר gasar *ausus fuit.*

Nom. גסר geser *pons.*

געב Arab: געאב *pharetra.*

געד Arab: געד gaad *incrispavit.* תגעיד *crispatio.* מגעדאת *incrispantia.* געודה gauda *crispitudo.*

געה גְּעָה, Chald: et Syr: גְּעָא *mugivit.* Chald: גְּעָא & גְּעִיה *mugitus, clamor.*

Chald. גַּעְגַּע *meditatus, delectatus fuit.* גַּעְגּוּעִים *deliciæ.*

געט Syr: גְּעַט *sursum eminuit.*

געל Tria significata habet. I. גָּעַל. Inde Hiphil הִגְעִיל *spuit, expuit, emisit, ejecit.*

II. Per metaphoram, גָּעַל *respuit, abominatus est, fastidivit.*

Nom. גֹּעַל, Chald: מִגְעַל *abominatio, rejectio.*

III. Syr. גְּעַל, Arab: געל gâal. Hiphil אַגְעֵל, Arab: אגעל agal *deposuit, fideicommisit, commendavit.*

Nom. גְּעָלָן *depositum.*

Arab. געל gâal *posuit, imposuit, deposuit, fecit, effecit, constituit, dedit.*

געל gual *positio, impositio, pœna, multa imposita, censura, donum in bello promissum.*

Verbum געל gaal *multavit.*

געץ Syr. גְּעַץ *abominatus, detestatus fuit, sprevit, contemsit.*

גער Syr. גְּעַר *increpavit, objurgavit, duriter reprehendit, maledixit, corrupit, perdidit.*

Nom. גְּעָרָה & מִגְעֶרֶת *increpatio, perditio.*

געש גָּעַשׁ *tremuit, contremuit, motus, commotus, dimotus, concussus fuit cum vehementia.*

גפף Tria significata habet. I. גַּף idem quod גּוּף, *corpus.*

גַּפִּים, idem quod גַּבִּים, *eminentiæ, nacula, loca excelsa.*

II. Chald: גְּפַף & גַּף, Piel גַּפֵּף, Hiphil אַגֵּף *clausit, conclusit, complexus, amplexus fuit.* גַּף *ala.* גְּפִיף *septus, clausus.* גְּפָף et גְּפִיפָא *septum, claustrum, peribolus.*

Syr: גְּפִיפְתָא gabbatha λιθόστρωτον.

III. Arab. גפף gafaf, et גף *siccavit, exsiccavit, spongiavit, spongia extersit: siccatus, exsiccatus fuit, aruit, exaruit.*

גפאף gefef *siccitas.* תגפיפה tagfifa *spongiatio, extersio, siccatio.* גפיפה gafifa *spongia.* מגפף mugefef *spongiosus, & spongiâ abstersus.* גאפף *aridi.*

גפן גֶּפֶן, Chald. גּוּפְנָא, Syr. גֻּפְתָא *vitis.*

Chald: Fœm. גופנן *labrusca.*

Arab. גפן gefn *palpebra.*

Deinde גפנה getna *concha, pelvis.*

גפר גֹּפֶר *pinus*, aut *abies.*

גָּפְרִית, Chal. כִּבְרִית vel כַּבְרִית, Arab. כברית *sulphur.*

גפת *nuclei olivarum.*

גצץ Rabb. גִּיצִין *favillæ.*

Arab. גץ *gypsus.* גצי *gypseus.* Hispan:

גרר גָּרַר sive גֵּרַר, & גַּר. Inde Piel גֵּרֵר, Chald. & Syr. גַּרְגַּר *traxit deorsum, attraxit: serravit, serra secuit, dissecuit.*

Nom. גֵּרָה, ad formam קָרָה, Chald: גֵּרָא *ruminatio.* מְגֵרָה *serra.*

Rabb: גרר & מְגָרֵר *traxit in sequelam, imitatus est.* גַּרְגִּיר *eruca.*

Arab: גרר garar *traxit, navigavit, portavit.*

גרה garra *tractio.* גררה garrâra *traha.* גריר garaira *sciurus.* גרי garri *instrumentum quo politur.*

אנגרר angarar, & אנגר angar *traxit ad iter.*

גרר garrar *periculum.* מגרר mugarrar *periculosus.* גרר garrar *periclitatus fuit, navigavit.*

אגר בסק ignrr bisuc *loripes, valgus.* תגר ne *fraudem feceris.* גרה *lagena, vas.* אנגרה *urtica.*

גרב Duo significata habet. I. גָּרָב, Chal. et Syr. גַּרְבָּא, Arab. גרב garab. *scabies sicca, lepra.*

Chald. גַּרְבָן *scabiosus.*

Arab. גרבה garâba *psora, scabies fera, sacer ignis.* מגרב mugarrab *plenus psora, scabiosus.*

Chald: גְּרָב, Syr. גַּרְבָּא, Arab. גראב *saccus, uter, lagena, hydria.*

Chald. גַּרְבִית, Syr: גַּרְבְּיָא *septentrio, Aquilo.*

Rabbin. גַּרְבָּן *mentulatus.*

II. Arab: גרב garrab *expertus fuit, periculum fecit, examinavit, tentavit, probavit.* מגרב mugarrib *tentator, examinator.* מגרב mugarrab *examinatus, tentatus, expertus, peritus, empiricus, probatus:*

tus, exercitatus, professor.

תַּגְרִבָה tagariba *tentatio, exploratio, experientia, examen, peritia, experimentum, proba.* תגריב tagrib, & גרבה garâba *idem.*

גורב *pedule:* laneus calceus.

גרג Chald. et Syr. גְּרַג *suscitavit, excitavit, incitavit, instigavit, extimulavit, provocavit, hortatus fuit.*

Nom: גּוּרְגָּא *provocatio, incitamentum, excitamentum.*

גרד Tria significata habet. I. גְּרַד, Chal. גְּרַד, Arab. גרד garad *scalpsit, circumscalpsit, rasit, abrasit, excorticavit, decorticavit.*

Nom. Chald. גַּרְדָן *rasus, calvus in capite, scabiosus.*

גְּרָדָא *rasura.* גירוד *rasio, abrasio.*

Rabb: גרדה *scarificatio.*

Arab: מגרוד magrud, & מגרד magarrad *rasus.* תגריד, & מגארד *rasorium.* גַּרְד gard, & גּוּרָדָה gurâda *rasura, litura, ramentum, scabies.* מַגְרַד magrâd *scalprum, radiola.*

II. Metaphoricè, Arab. גרד garrad *nudavit, denudavit: exemit, evaginavit: exarmavit, dearmavit.*

Nom: תגריד tagrid, & תגרידה tagarida *dearmatio.*

Passiv. אתגרד atgarrad *nudatus, spoliatus fuit.*

גרדה garada *locusta.*

גרדון gardon *lacerta.*

III. Chald. גְּרַד *siccavit.* גריד *siccus.*

גַּרְדַּי vel גרדאי *textor.* Plur. גַּרְדָאִין.

Rabb: גַּרְדִים *glandulæ.* גרדי *variolæ.*

גרה Tria significata habet. I. גָּרָה, Chald. גְּרָה, Syr: גַּרְגַּר, cum גְּרַר & גְּרַר congruit; *traxit, attraxit, retraxit:* de cibo, *ruminavit.*

Nom: תִּגְרָה, Chald: תִּגְרָא, *tractus, bellum, lis, contentio.*

גֵּרָה idem quod אֲגוֹרָה *obolus.*

גָּרוֹן *collum.*

גְּרוֹנִיּוֹת *gutturales literæ.*

גַּרְגֶּרֶת *guttura, colla.*

Rabb: גַּרְגֶּרֶת, Chald. גַּרְגְּרָא, Syr: גַּרְגֶּרֶת *trachæa* arteria.

גַּרְגְּרָן & גַּרְגְּרָנִי *gulosus, edax.*

גַּרְגְּרִים, Chald. גַּרְגְּרִין *grana, bacca.*

Rabb: גַּרְגְּרִים *pilulæ.*

Arab: גַּרְגִיר genus herbæ, *eruca.*

אגרי agarrai *ausus fuit.*

II. Chald. et Syr. גְּרָא, Piel גָּרֵי *misit, emisit,* trahendo emisit, *ejaculatus fuit, sagittavit.*

Nom: גִּירָ *sagitta.*

Rabb. גַּרְאָה *sagittarius.*

Syr: גַּרְגְּרָא *tribulum.*

III. Arab: גרדה, et גרא, et גרי gerî *fluxit, cucurrit, ivit, venit, evenit, accidit, ambulavit, vadit.*

Nom: גארי *fluens, currens, cursor, ambulator.*

מגארי mugari *canalis, emissarium, eluvies, cloaca, spiramentum, rivus aquæ.*

גרי guri *cursus, fluxus, ambulatio.*

גריה gerie *cursus, curriculum.*

גרז גְּרַז, Chald. גְּרַז *abscidit, præscidit.*

Nom: גַּרְזֶן *securis.*

גרח Arab: גרח garrah, et אגרח agarah *vulneravit, sauciavit, percussit, ferijt, læsit.*

Nom: גַּרְחָה garha *vulnus, plaga, ulcus, pustula, stigma, læsio, cicatrix.*

גַּרְאִיחִין *chirurgi.* גריח garih, et מַגְרוּח magruh *vulneratus.*

גראיח *virtutes, miracula.*

גרל גּוֹרָל *sors: nota* seu *calculus: hæreditas.* Aut *officium, ministerium, munus, divini muneris participatio.*

גרם Tria significata habet. I. גֶּרֶם, Chald. גַּרְמָא & גרמין *os ossis.*

Inde Verbum גָּרַם *exossavit, ossa fregit, comminuit, concîdit.*

Chald: גַּרְמָא *substantia, res ipsa.*

Rabb: גֶּרֶם, est גֹּלֶם, *corpus informe, materia informis.*

Arab: גֶּרֶם garam *corpus.*

II. Chald. et Syr. גְּרַם *occasio & causa fuit, contulit, retribuit, auxit.* גַּגְרַם *determinatus fuit.* Rabb: גָּרַם *causavit, causa fuit, causam præbuit.* גֶּרֶם *fatum.* גַּרְמָא *causa.*

Arab: גרם garam *peccavit.* אגרם *occasionem præbuit, injuriã fecit.* אַגְרְמוּא *susceperunt.*

גרמא *crimen: culpabilis.* מַגְרִם *injuriam faciens.* מַגְרְמִין *mali.*

III. Chald: et Syr: גְּרַם *perfecit, consummavit.*

גרן Inde גֹּרֶן *horreum, area, frumentum.*

גרס Duo habet significata. I. גָּרַס, Chald: גְּרַס *fregit, confregit, contudit, comminuit.*

Nom: Chald: גְּרוּסָא *fractura.* גרסן *facultas.* גראס *lepra.* Arab: גאורס *milium, panicum.* גאורסיה *formica miliaris.* גריס *frumentum contusum: dimidium grani fabæ.* גְּרִיסָן *placentæ.*

II. גָּרַס, Chald. גְּרַס *occupatus fuit in re aliqua, studuit, didicit; contritus, fractus fuit, desideravit.* Chald. גָּרֵס *studens, discens.*

discens. גִּרְסָא et הַגְּרָס *doctrina, disciplina, studium*.

גרע Quatuor significata habet. I. גָּרַע, Chald. גְּרַע *minuit, diminuit, ademit, substraxit*.

Nom: מִגְרָעוֹת *substractiones*.

Rabb: גִּרְעוֹן & מִגְרַעַת *diminutio*.

II. גָּרַע, Chald: et Syr: גְּרַע *minuit, diminuit capillitium* aut *barbam, rasit, abrasit*. גְּרִיעַ *rasus*.

III. Rabb: גָּרַע *detraxit, contemsit, vilipendit*.

Nom: גֶּרַע *vilis, contemtus*.

גַּרְעִינִים *grana parva*.

Verb. גָּרַע *granescere*.

IV. Arab. גרע gara *sorbuit, attraxit*. הגריעה *sorbitio*. יתגרע *sorbeat, deglutiat*. וינרעוא *& conturbentur in seculum*.

גרף גְּרַף, Chald. et Syr. גְּרַף *convolvit, collegit, cumulatum abstulit, amovit, sparsit, dispersit*. אִתְגְּרִף *amotus, ablatus fuit*.

Nom. אֶגְרוֹף, Arab. גַּרְפָּה garfâ *pugnus*. מֶגְרָפוֹת *gleba*.

Arab. גְּרַף gerf *grumus, terra collectio*.

Chald. מַגְרוּפָא *scopa*.

Rabb. גָּרַף *verrit, scopavit*.

מִגְרָף *matula*. מִגְרוֹפֶת *vas luteum*. גְּרַף *arca, capsa*. מַגְרֵיפָא *pala, & instrumentum musicum*. גְּרוֹפִית *ramus, plantula*.

Arab: גראף *impetus*. מגראף *idem*.

Talm: גְּרִיפַת תַּנּוּר, *rutrum, batillum*.

Verb: Arab: גרף garaf *rapuit, surripuit, eripuit*.

גרץ Chald: גְּרִיצָא *crusta, laganum, placenta*. Arab: גרץ *theristrum*.

גרק Talm: גּוֹרְקִין *uvæ immaturæ, omphaces*.

גרש גְּרַשׁ, Chald. גְּרַשׁ *ejecit, excussit, expulit*. Nom: גֵּרָשׁ *ejectio, expulsio*.

Heemant: מִגְרָשׁ *ejectio; suburbium*.

Talm. גּוּרִישׁ *crista*.

Rabb: גֵּירוּשׁ *ejectio, repudium*.

Arab: גריש *grossus*. גאורש *milia*.

גרש גֶּרֶשׂ *frumentum tritum, fractum & contusum in mola*.

גרת Arab. גרת garrar *coaxavit*.

גשש Tria significata habet. I. גָּשַׁשׁ, Chald. et Syr: גְּשַׁשׁ, Arab. גסס gasas *tetigit, palpavit, manibus tractavit, contrectavit, impegit*.

Nom. Syr. גְּשָׁא, Arab. גס gas *tactus, contactus*.

Rabb. גִּשּׁוּשׁ *lignum longum, habens gradus, per quod in navem conscenditur*. גְּשִׁישִׁין *ligna partes lecti connectentia*.

II. Per metaphoram, Syr. גַּשֵּׁשׁ, Arab: נסס *palpando exploravit, consideravit, observavit, insidiatus fuit*.

Nom: Syr: גַּשּׁוּשִׁין, Arab: נאסיסין *exploratores*. גְּשׁוּשִׁין *nares*. גְּשָׁא *calamus oblongus*.

III. Chald: גָּשַׁשׁ *manus conseruit, conflixit, cornupetijt*.

גשא Arab: גשא *grossities, duricies*. Item *eructatio*. יגשי *eructabit*. גשי *eructavit*. תגשו *eructatio*.

Syr: גְּשָׁא idem quod גָּשַׁשׁ *exploravit*.

גשם Duo significata habet. I. גָּשַׁם, Piel גִּשֵּׁם, Hiphil הִגְשִׁים *pluit*.

Nom. גֶּשֶׁם *pluvia fortior, imber*.

II. Chald. גְּשֵׁם & גושם Arab: גִּסְם gisim *corpus, caro, cadaver*.

Rabb: גַּשְׁמִי, Syr: גּוּשְׁמָן, Arab. גִּסְמָאנִי gusmeni *corporeus, corporalis, carnalis*.

Rabb: גַּשְׁמִיּוּת *corporalitas*. Syr: גּושמנאית *corporaliter*. מְגַסָּם mugasam *corporatus, solidus*. Rabb: גָּשְׁם *res solida*.

Verbum גָּשַׁם, Hithpael הִתְגַּשֵּׁם, Syr. אִתְגַּשַּׁם *solidus, conjunctus fuit, incarnatus est, adhæsit*.

גשף Talm: גָּשַׁף *altercavit, corrupit*. Syr: *tetigit*.

גשר Talm. & Chald. גְּשַׁר, Arab: גסר gasar *trabs, tabula: pons*.

גתת Duo habet significata. I. גַּת *torcular*. גִּתִּית *instrumentum musicum*.

Chald: גַּת *grex*.

גִּיוּתִי *vis, violentia, superbia*.

II. Arab: גתה guttah *cadaver, truncus*.

גתא Arab: גתה gatha, & גתי gathi *procidit*.

גתך Iohan. 6. *nisi* אנתרכה *traxerit eum Pater*.

גתם Arab: גאתום *incubus*.

גתס Arab. גתס gatas *natavit, urinavit, mersit, submersit, immersit sub aquam, baptisavit*.

גאתס gatis *natator, urinator*. גַּתְסָה gatsa *urinatio*. תגתיס tagtis *natatio, submersio, baptismus*.

VOCABVLA QVATVOR LITERARVM.

גבעל גִּבְעֹל *canna*, seu *culmus lini*.

גזבר גִּזְבָּר *thesaurarius, dispensator victualium domus*.

גלמוד גַּלְמוּד *solitarius, solus*.

Rabb: גַּלְמוּדִיּוּת *solitudo*.

גנזכים גִּנְזַכִּים *thesauri*.

FINIS LITERÆ GIMEL.

LITERA
ד Daleth.

דדה IN DE Hithpael הִתְדַּדָּה *motus fuit, seipsum movit, pedetentim ambulavit, incessit.*
Nom. דַּד, Inde Plur: דַּדִּים, Chald: דַּדִּין *ubera, mammæ.*

דא Arab: דָא di, & דוּ, & דִי di *habens, possidens rem aliquam, & ea praditus.*

דאב דָּאַב, Chald: דְּאֵב, Syr: דְּאַב, & דב, & דָּב *infirmus, debilis, fatigatus fuit, doluit, laboravit.*
Nom: דְּאָבָה, & דַּאֲבָה, & דַּאֲבוֹן, Chald: דְּבוֹן & מְדִיבוּת *infirmitas, debilitas, languor, tabes.*

דאג דָּאַג *sollicitus fuit, metuit, timuit, doluit de futuro.*
Nom: דְּאָגָה *sollicitudo, metus.*

דאה דָּאָה *volavit, advolavit, involavit.*
Nom: דָּאָה *milvus.*
Arab: ראורה *ros.*

דבב Duo significata habet. I. דָּבַב *murmuravit, mussitavit, sonuit, meditatus, locutus fuit.*
Nom: דֹּב, Chaldaic: דֻּבָּא, Arab: דב dubb *ursus.*
דִּבָּה *murmur, sermo, fama, rumor.*
Chald: et Syr: דְּבָב *inimicitia, odium.* דְּבָבִין *odia, inimicitiæ.* דְּבָבוּת et דְּבָבוּ *idem.* בְּעֵל דְּבָבָא *inimicus.*
Verb. דְּבַב *odit, inimicus fuit, adversatus est.*
Arab: רביב *negocium.*

דבא דֹּבֶא *senectus.*

דבה Inde דִּבְיוֹן, Plur. דִּבְיוֹנִים *stercora columbarum.*

דבך Chald: נדבך *ordo, stria.*

דבל Inde דְּבֵלָה & דְּבֶלֶת, Chald: דְּבֶלָא *carica, ficus passa.*
Verb. Arab: דבל dabal *aruit, exaruit, siccatus, exiccatus, attenuatus fuit, marcuit, emarcuit, flaccidus fuit, tabuit.*
Nom: דבול debul *ariditas, exiccatio, extenuatio, flacciditas, marcor, marasmus.* דְּבִילָה dubila *abscessus.* אִנְדִּבָל indibel *flacciditas, marcor.* מַדְבוּל madbul *flaccidus, marcidus.*

דבס Arab. דבוס *clava.*

דבע Arab: דָבַע dabag *coria aptavit, concinnavit, præparavit, depsit, mollivit, emollivit, mollificavit coria* vel *pelles.*
דִבָאע dibag *præparatio coriorum, ars pelles concinnandi.*
דַבָּאע dabbag *coriarius, pellio, alutarius.*

דבק דָּבַק & דָּבֵק, Chald: et Syr: דְּבַק *hæsit, adhæsit, inhæsit, junctus, conjunctus fuit, attigit, affixus, commissus fuit.*
Nom. דָּבֵק *adhærens, adhæsor, sectator, assecla.*
דֶּבֶק, Chald: דְּבַק, et דִּבּוּק, & מִדְבָּק *junctura, commissura, adhæsio, adglutinatio.* Chald: מַדְבְּקִין *axillæ.*
Rabb: מִתְדַּבֵּק *cohærens, continuus.* מְדֻבָּק *copulatus, copulativus.* דִּבּוּק & דְּבֵקָה *adhæsio stellarum.* קַדַּחַת הַדְּבֵקָה *febris continua.* דְּבֵקוּת *cohærentia.* הַמְּדַבֵּק *disjunctiva.*
Chald: דִּבְקָא, Arab. דבק dabc *gluten, colla, viscus.*

דבר Tria significata habet. I. דִּבֵּר *locutus, elocutus est, dixit.*
Nom: דָּבָר *verbum, sermo, doctrina, consilium, mandatum, rei gestæ narratio, historia, res ipsa, negotium, causa, aliquid.*
דִּבֵּר *locutio, loquela, sermo.*
דְּבִיר *adytum* seu *oraculum.*
דִּבְּרוֹת *eloquia.*
מִדְבָּר *eloquium*, vel *colloquium.*
דְּבוֹרָה, Chal: דְּבוֹרָא & זִבּוּרָא, Arab: דברה dabôra, & זנבור *apis*, à susurro: complectitur *vespas, & crabrones.*
Rabb: דִּבּוּר *locutio, vox articulata, sermo.* מְדַבֵּר, & דַּבְּרִי *loquens, rationalis.* דַּבְּרָנִי *loquax.*
II. Hiphil הִדְבִּיר, Chald. אַדְבַּר *in ordinem redegit, ordinavit, subegit, subjecit, gubernavit, rexit, duxit, deduxit, conversatus est.*
Chald;

Chald. item et Syr. דְּבַר, Piel דַּבַּר, Hiphil אַדְבַּר *duxit, deduxit, abduxit, accepit, tulit:* de navi, *remigavit, navigavit.*

Arab. דבר dabbar *rexit, gubernavit. duxit, administravit, præfuit.*

Nom: דִּבְרָה *ordo.*

דְּבַר *gubernatio, ordinatio, rectio: caula*

דְּבְרוֹת *rates.*

מִדְבָּר locus ubi pecora ad pabula ducuntur et gubernantur; *desertum* seu *solitudo.*

Rabb. מִדְבָּרִי *sylvestris.*

Syriacè דַּבְרָא *ager, campus.*

Chald: דְּבָרָא *præda.*

דְּבָרִין *duces, præfecti, consiliarij.* מְדַבְּרָנוּת *consilium.* מְדַבְּרָן *gubernator:* מְדַבַּר, Arab. מְדַבֵּר mudabbir *temperans, dux, gubernator, satrapa.*

תַּדְבִּיר tabdir *gubernatio, politia, dispensatio, administratio, regimen, diæta, temperantia.* תדבירה tabdîra *ordinatio, ordo, constitutio, statutum.* דְּבוּר dubur *tergum, posterius, podex, anus.* מסתדבר *retro.* בְּדְבוּר *in tergo, post.* Alcor. דָּאבר *postremus.* Avicenna, אלדבארי aldabari *stella luminosa.*

Chald: et Syr: דּוּבַר, & דַּבְרָנָא, & דְּבָרָא, & מְדַבְּרָנוּת *gubernatio, ductus, conversatio.*

מְדַבּוּר *fax, candela cereata.*

II. Piel דבר *in ordinem redegit, subegit:* in malum, *perdidit, sustulit, interfecit, excidit.*

Nom: דֶּבֶר *pestis, pestilentia.*

Arab. דַּבַּר dabbar *mactavit pecus.*

דבארה dabâra *mactatio.*

Rabb: דִּבְרִי *pestilentialis.*

דבש דְּבַשׁ, Chald: דּוּבַשׁ *mel.*

דַּבֶּשֶׁת *gibbus cameli.*

דגג Duo significata habet. I. Chald: דָּגַת *navigium, halieutica.*

II. Arab: דגאגה didîga *gallina.* דאגג digig *gallinarius.*

דגה דָּגָה *multiplicatus instar piscium, auctus fuit.*

Nom. דָּג *piscis.*

דגל Duo significata habet. I. דֶּגֶל *vexillum.* דָּגַל *vexillavit, vexillum erexit.*

II. Chald. et Syr: דְּגַל, Piel דַּגֵּל *negavit, falsum dixit, fefellit, mentitus fuit.*

Nom. דַּגָּל *mendax, fallax.*

דַּגָּלוּת & דּוּגְלָא *mendacium, fallacia.*

דַּגְלָאָה & דּוּגְלִי *falsus.*

דגן דָּגָן *frumentum.*

דגר דָּגַר, Chald. דְּגַר *acervavit, collegit, congregavit, convolvit, contraxit, calefecit, fovit ova.*

Nom. Chald. דְּגוּר *acervus, cumulus.*

דגש Chald. דְּגַשׁ *gravavit, aggravavit:* Syr: *pupugit, confodit.*

דָּגֵשׁ *gravans.* דְּגָשׁוּת *gravitas.*

דדה Inde דַּי *sufficientia.*

דדא Chald. דְּדָא *dissolvit.*

דהב Duo significata habet. I. מַדְהֵבָה *aurum tributi.*

II. Arab. דהב dahab *ivit, abijt, discessit, ablatus fuit, vadit, secutus, sectatus fuit.*

דאהב dahib *abiens, peregrinus.*

דְּהָאב dehib *abitio, ablatio.*

מַדְהַב madhâd *opinio, hæresis, secta, religio.*

מְדַהֵב mudehib *sectator, regularis.*

דהך Chald. דְּהַךְ *risit, derisit, subsannavit.* דַּהֲכָא *risus, subsannatio.*

דהל Arab. דהל dahal *turbavit, perturbavit, conturbavit, impedivit.*

דהם Niphal, נִדְהָם *territus, stupefactus, attonitus, nesciens quid faciat.*

דהן Duo significata habet. I. Chald: דְּהֵן *pinguis fuit.*

Nom. דְּהֵן *pinguis.* דּוּהְן *pinguedo.* דִּיהוּן *oleum.*

Arab. דהן dahan *unxit, inunxit, linivit, illinivit.*

מדהין madhun *unctus.* דֻּהְן duhen *unguentum, emplastrum.*

דאהן dahin *unctor, unguentarius.*

דהנה dahana *unctio.* דֻּהְן duhn *oleũ.*

II. דהן dihen vel dihn, cum ד punctato, *mens, ratio, ingenium, memoria, anima sentiens.* דאהן dahin *pictor.*

דהם Arab: דהם *turbatus fuit.*

Nom: דהאס dihas *limus.*

דהק Arab. דהק dahac *comprehendit.* מדהוק madhuc *comprehensus.*

דהר Duo habet significata. I. דָּהַר *calcavit terram, fremuit, calcitravit.*

Nom. דַּהֲרוֹת *fremitus, strepitus.*

תִּדְהָר *laurus.*

II. Arab: דהר dahar, idem quod דּוֹר *generatio, seculum, mundus.* דהרי *æternus.*

דוב Arab: דוב dob, vel דאב dib *repsit.* דאבה diba, & דובא duba *reptiles bestia, animal.*

דוג דוג vel דָּג, Hiphil הדיג *piscatus fuit.*

Nom. דַּיָּג דַּוָּג *piscator.* דוגה *piscatio.*

דוגית *navis piscatoria.*

Syr: דַּוְנָא *surdus & mutus.*

דוד Quatuor significata habet. I. דּוֹד *amicus, dilectus quicunq; amator, propinquus.* דּוֹדִים *amores.* Deinde דּוֹד *patruus patruelis.*

Arab:

Arab: דאר did *nutritius, pædagogus.*
II. דוד *olla, lebes, canistrum, caldarium.*
דוּדָאִים *mandragoræ.*
III. Arab: דוד dud, Fœm. דודה duda *vermis, eruca, musca, pediculus, gurgulio, bombyx.* דואידה duaida *vermiculus.*
מדואד mudebed *vermiculosus.*
מְדֻיַּד meduєd *præsepium.*
IV. Syr: כּוּד *turbavit, impedivit.*

דוה Tria significata habet. I. דָּוָה, Chald. דְּוָה & דְּוִי *doluit, condoluit, mæstus, debilis, debilitatus fuit, languit.*
Nom: דָּוֶה & דַּוָּי, Chald. דְּוָן, Arab: דוא *debilis, languidus, mæstus, miser.*
דְּוַי & מַדְוֶה, Chald: דְּוָא & דְּוָן, Syr: דוּין & דְּוָן *debilitas, dolor, mæstitia.*
Syr: דָּוְיָא *reus, sons.* דָּוְיוּת *reatus, culpa.* Deinde מַדְוֶה, idem quod מַד *vestis.*
II. Arab. דָּוָה, & דְּוָא, & דְּוִא daia *sanavit, medicatus est.*
מדוי mudevi *medicus.* תדוידה tadvia *cura ægrotorum.*
דוא & דוי devi *medicina, remedium.*
דוי *potens, validus.*
III. Arab: דוי davi *sonuit, strepuit, bombilavit.* דוי devi *sonitus.*
דויה dauia *armamentarium.*
דו *habens aliquid.* דויא *somnium.*

דוז Syr: דָּוַז *exultavit.*

דוח דוּח, Chald. דַּח *impulsus, propulsus, repulsus fuit.*
Arab: דיח daiah *destruxit, perdidit.*

דוך Duo significata habet. I. דּוּךְ, Chal. דּוּךְ, Arab. דוך *contudit.*
Nom: מְדוֹכָה, Chald: מְדוֹכָא & מְדוֹכִית *pila, mortarium.*
Syr. דּוּךְ, Fœm. דוכא θῶκος *locus.*
Rabb: מְדוֹךְ *pistillum.*
II. Arab: דיך dic *gallus gallinaceus.*

דול Chald. דְּוָל *haustrum.*
Arab. דאל dil *calculus.*
דילה deile *lectio.*
דיל deil *chorda testitudinis inferior.*
דילה deila *juba.* Avicenna דואלי *varices.*

דום Duo significata habet. I. דּוֹם vel דָּם *siluit.*
Nom: דּוּמָה *silentium.*
Heemant. דּוּמָם *in silentio, tacitè.*
Inde Rabb: דוממים *sunt lapides & metalla.* דּוֹמֵם *silens, tacitus, mutus.*
II. Arab: דום dum, vel דאם dim *mansit, remansit, permansit, perseveravit, frequentavit, duravit, continuavit, perpetuavit.* דָּאִים dêim *perdurabilis, perennis, continuus, perpetuus.*
דואם devem *duratio, mora, continuatio, perseverantia, longitudo, residuum.*
דים dim *assiduus.* דום *assiduitas.*
דַּוְמָא *assiduè.* אדום *durabilior.* מא דאם *quamdiu?* דיאמה diâma *adamas.*
דומה deume *palmæ species.* דַּוְמִי daumi *palmaris.* דואמה davime *trochus, turbo.*

דון דין, & דון, & דָּן, Syr: דָּן *judicavit, jus dixit, sententiam tulit: rexit, gubernavit, administravit:* Item *coram judice,* seu *in judicio contendit, disceptavit, causam egit, litigavit, altercatus fuit.*
Nom. דַּיָּן, Arab. דיאן daian *judex, decanus.* דין & דון *judicium, causa judicialis, lis, controversia.* Arab. *lex communis.*
מָדוֹן, Chald. מְדָן *judicium, contentio, lis, rixa, contradictio, reprehensio.*
מדין *tribunal.*
מְדִינָה, Chald. מְדִינָא, Syr: מְדִינְא, Arab. מְדִינָה medina *urbs, metropolis, municipium, provincia, regio, civitas, villa.*
Rabb: מְדִינִי *provincialis, civilis, politicus.*
Arab: מדאן *civis, villanus, oppidanus.*
מדאני medeni *civilis.* דין daian *villa.* דין din *judicium.* מדואנה mudevena *decretale.*
Deinde, Arab: דון dun *præter, sine, pro, absque.*
דין deien *debuit.* אדין adeien *debitor factus est.* מדין mudini *debitor.* דאין dêin *debitor, obæratus,* et *debitum.*

דוע Tria significata habet. I. דוע vel דאע *innotuit, percrebuit, auditum fuit.*
II. Arab: דוע & דאע *reliquit, dereliquit, deseruit.* דעה *mites, mansueti.*

דוף Arab. דוף *dissolutus fuit.*
דופא *hyssopus.*

דוץ Hebr: Chald. et Syr. דוץ & דָּץ *gavisus fuit, exultavit.*
Nom: Chald. דיץ & דיצות, Syr. דוּצָא *gaudium, lætitia.*
דִּיצָא *camelopardus.*

דוק Tria significata habet. I. דַּק, Chal. דַּק *comminutus, attenuatus fuit.*
Nom: דָּיֵק *machina.*
II. Rabb. Chald: et Syr: דוק & דַּק, idem quod דָּקַק, Piel דִּיק et דִּקְדֵּק. Hiphil הֵדִיק, Chald. אַדִּיק, Syr: אַדִּיק *speculatus est, prospexit, diligenter & accuratè inspexit, intuitus est, consideravit, attendit, intentus fuit, animadvertit.*
Rabb: דיוק et דִּיקוּת *intentio.* בְּדִיוּק *præcisè.*
דַּיָּקָן, Syr. דַּיָּקָא *intentus, inspector, corrector, excubitor.* Rabb:

Rabb. דַוְקָא *maximè, præsertim.*
Chald. דִּיוּקַן *similitudo, imago.*
דִּקְדּוּק *Grammatica.* מְדַקְדֵּק *Grammaticus.* Syr: מְדַק *peritus.*
III. Arab: דוק duc, & דאק dic *gustavit, degustavit, libavit, probavit, expertus fuit.*
Nom: דוק dauc, & דויק dauic *gustus, degustatio, specimen, proba, experimentū.* דואק davuac *degustator.*
מדאק madac, & מדאקה madaca *gustus, sapor.* דוך duc *pastinaca agrestis.*

דור Tria significata habet. I. דור, Chald: דָּר *ordine, continuè & successivè vixit, habitavit, incoluit, mansit, duravit.*
Nom: דּוֹר, Chald: דָּר *duratio, ætas, generatio, seculum.* Deinde דּוּר, Chald: & Syr. דָּרָא, Arab: דאר & דר dar *habitatio, domus, atrium, vestibulum, palatium, officina, villa.*
דַּאִיר deir *monasterium.* דורירה dauria *stabulum.*
Chald. דַּיָּר *incola, peregrinus.* Syr: *monachus.*
דִּיר, Fœm: דִּירָא, Syr: טירא *domus, stabulum, ovile, villa, ager.*
דִּיּוּר *colonia, cultura.* דוּרָאִי *oppidi præfectus.*
דָּוֹרִי *ostiarius, janitor, portitor.* מְדַיֵּר *stabularius.*
Syr: מְדִירָא *contignatio.*
Chal: תְּדִירָא *continuitas, perpetuitas.* בִּתְדִירָא *perpetuò, continuè.*
Arab. דורה dora *panicum.*
דאר אלצִינִי dar alsini, et דָּארְצִין, Rab: דַּרְצִין *cinnamomum.*
II. דוּר *ordinavit, struxit, construxit.*
Nom: מְדוּרָה, Chald. מְדוּרָא *focus.*
Chald. דָּרָא *linea,* vel *series.*
Rabb: דור *filorum perplexio.* דּוֹר & דָּר *lapis preciosus.*
III. דוּר, Chald: דיר *sphæra, globus, pila, circulus, corona.*
Arab. דור dur *volvit, rotavit.* דור daur, Fœm: דורה daura *circulus, absis, rota, canthus.*
דאירה dayra *epicyclus, periodus.* דור dur, & תדויר taduir *rotatio, circumitio, circumgyratio, rotunditas.* דואר duar *vertigo.*
מדאר mudir *volubilis.* מדור mudavar *rotundus, sphericus, teres, longuus & rotundus, tornabilis.* מסתדיר *rotundus, circularis.* אסתדארה *rotunditas.*
Verb. דואר davar *ambyt, circumdedit, obsedit, circumstitit, retardatus, remoratus fuit.*

דוראן dauran *gyratio.* דורה davara *rotunditas, circumferentia, ambitus.*

דוש דוש, vel דָּשׁ, vel דִּישׁ. Hiphil הֵדִישׁ, Arab: דוס dus, vel דאס dis, vel אדיס *calcavit, conculcavit, trituravit: occidit, interfecit.*
Nom: דַּיִשׁ *tritura.* מְדוּשָׁה *idem.*
דִּישׁוֹן *Dison, unicornis,* Lxx. πύγαργος *Pyagargum.*
Arab: דיסא *triticum contritum.*
Chald: דָּשׁ *ostium.*
דָּשׁ *consuetudo, mos.*

דות Duo significata habet. I. דָּת, Arab: דת vel דאת dat *regula, jus, lex, statutum, mandatum, edictum, tributum.*
II. Arab: דאת det *essentia, latus.*
דאתי *essentialis, substantialis.*

דחח Inde Niphal נִדַּח *impulsus fuit.*
Syr. דְּחִיחָא *quod impellitur, expellitur.*
Chald: דחוחין *impulsiones, commotiones.*

דחה דְּחָה, Chald: et Syr. דְּחָא *impulit, expulit, loco pepulit, depulit, repulit, propulit, amovit, propulsavit.* Rabb. *depulit, evertit, confutavit, refutavit, opposuit, excusavit.*
Nom. דְּחִי & מִדְחֶה *impulsio, impetus, lapsus.*
Rabb. דְּחִי & דְּחִיָּה *depulsio, expulsio, refutatio, oppositio.* בח הדוחה *vis expultrix.*
Chald. דְּחַן *mensa.*

דחל Duo significata habet. I. Chald: et Syr: דְּחַל *timuit, metuit, territus fuit, expavit, veritus est: coluit, veneratus est.*
Nom: דְּחִיל *timendus, terribilis, formidabilis: Deus.*
דְּחַל, & דְּחִיל, & דחולתן *timidus, pavidus, religiosus.*
דחילו & דְּחִילָא, & דְּחוּלָא, & דַּחֲלָא *timor, pavor, veneratio, cultus, religio.*
דְּחִילָן *currus obtecti.*
II. Arab: דחל dachal *inivit, introivit, intravit, penetravit, ingressus est, advenit.*
Nom: דכלה dâchla *introitus, accessus.* דחול dochol *idem.*
מַדְחַל mâdchal *idem.* מדאחלה *penetratio.* מדאחל *intrinsecus.* תַּדְחַל tadchal *intromissio.*
דָּאחל *ingrediens; interior, interiora; intestina, viscera.*
דְּחִיל dachil *proselytus, advena.*

דחן Duo habet significata. I. דֹּחַן, Chal: דוחן, Arab: דֻּחַן dochan, Ramban דוכן *milium, panicum.*

II. Arab:

II. Arab: דחן dachan *fumigavit, fumum fecit*. Nom. דֻּחָאן dochan *fumus*. דֻּחָאנִי dochani *fumosus*. דֻּחָאנִיָּה dochania *fumositas*.

דַּחֲנָה dachâna *infumibulum, fumarium, caminus*.

מֻדַּחַן mudâchan *fumosus*. מֻדַּחִן mudachin *faciens fumum*.

דחס Arab. דאחס *panaritius, reduvia, paronychia*.

דחף דְּחַף, Chald. דחף *impulit, compulit, expulit, ejecit*.

Nom. מִדְחָפוֹת *impulsiones, præcipitia*.

Rabb. דְּחִיפָה *expulsio, ejectio*.

דחץ Arab: דחץ *condemnavit*.

דחק דְּחַק, Chald: et Syr: דחק *pressit, compressit, coegit, ursit, anxit, afflixit*: Syr: *repulit, repudiavit*.

Nom: Chald: דָּחִיק *pressus, compressus, angustus*. דְּחוּק et דוחק *oppressio, afflictio*.

דחר Arab: דחר dachar *congregavit, coacervavit, convolvit, reposuit, conservavit*.

Nom: דַּחֲרָה dachâra *thesaurus*.

דַּחִירָה אַלְבַנִין *repositio filiorum*: adoptio. אַדְחָאר *repositio, conservatio*.

ארחר *squivanthi*. דחר *calciamentum*.

מרחור Alcor: *repulsus*.

דחש Syr: דַּחְשָׁא *satellites, lictores*. ר

דיה Inde דַּיָּה, Chald: דַּיָּא, idem quod רָאָה *vultur*.

דְּיוֹ, Chald: דְּיוֹת, Arab. דיה deia, et רויה devîa *attramentum*.

Syr: דַּיְוָא *diabolus*. דַּיְוָן *dæmoniacus*.

דכך דָּכַךְ, Chald: דְּכַךְ, Piel דַּכֵּךְ *contudit, comminuit, contrivit*.

Nom. דָּכִיךְ *contusus*. דַּךְ *contritus, attenuatus, miser, pauper*.

דכא דָּכָא *contudit, contrivit, comminuit*.

Nom. דַּכָּא et דַּכּוֹ *contritus, contusus, miser*.

דכה Duo habet significata. I. דָּכָה, Piel דִּכָּה *contudit, comminuit*.

Nom: דֳּכִי, Syr: תִּדְכִית *contritio, contusio*. Chald: מִדְכוֹת *placenta*.

II. Arab: דכה *correxit, rectificavit*.

דַּכִּי *solers, scitas*.

דכי deqqui *destruxit ædem, decollavit, jugulavit*.

דכן Chald: דוכן *suggestus*.

דכס Chald: דוכס *dux*.

דכף דוכיפת *gallus sylvestris*.

דלל Duo significata habet. I. דָּלַל, Chald: דְּלַל et דַּל *levatus, elevatus, extractus, ex profundo tractus, eductus; haustus, exhaustus fuit; detractus, minutus, attenuatus, debilitatus, ad inopiam redactus fuit*.

Nom: דַּל *tenuis, macilentus, debilis, ægrotus, pauper*.

דַּלָּה *exhaustio, tenuitas, paupertas, morbus*.

Syr: דְּלִיל *tenuis, rarus, levis, facilis*: item *filum tenue, funis*.

דוּלָלָא *repudium*.

Rabb: דִּלְדֵּל *debilitavit*.

II. דלל dalal *humiliatus, humilis, abjectus vilis, contemptus fuit*.

Nom: דל dull *humilitas, abjectio, destructio, subjectio, submissio*.

דִּלָּה dilla *contemptus, disgratia*. דִּיל dil *morbus, dolor*.

III. Arab. דלל dalal, et דל dal, אסתדל *significavit, indicavit, notum fecit, monstravit, publicavit bona, per præconem res vendidit, hastæ subjecit, licitatus, auctionatus fuit*.

Nom: דְּלִיל delil *signum, indicium, demonstratio*. אסתדלאל *significatio*.

דלל delel *cognovit*. דליל delil *speciẽ*.

אלל dalil *præco*, qui res vendit, *proxeneta, pararius, dux, pædagogus*. תדלול tadlul *præconium*.

דלב Chald: et Arab: דלוב dulub *platanus*: alijs *castanea arbor*.

דלג Duo significat. I. דָּלַג, Piel דִּלֵּג *saliit, subsiliit, transiliit, saltavit*.

Nom: Rabb: דִּלּוּג *saltus*.

II. Arab: דלג dalag *manicavit, manè surrexit, manè venit*.

דלג dulegi *myrobolani*.

דלה דָּלָה, Chald. דְּלָא, Arab: דלא dalî, Piel דִּלָּה *levavit, elevavit, traxit in altum, extraxit: hausit, exhausit*.

Nomen דְּלִי et דלי, Syr: דַּלְיָא, Arab דלוא *haustrum, urna, situla*. Rabb: דְּלִי, דלג dalu *aquarius*.

Arab: דלו dalu *siphon*.

דָּלִיּוֹת *rami, frondes*.

דֶּלֶת *janua, tabula*. דלתים *januæ geminæ*.

Rabb: מַדְלִי *altitudo*. דְּלָיוֹת *varices*.

דלח Duo significat. I. דָּלַח, Syr: דְּלַח *commovit, turbavit, perturbavit aquas*.

II. Chald: דְּלַח *timuit, metuit*.

Nom: דְּלוֹחַ *timor*.

דלך Arab: דלך dalac *fricavit, fricatus fuit*. דלכא & דלך *fricatio*. מַדְלַךְ madlac *instrumentum quo politur*. מֻדַלִּךְ mudallic *fricans*. דלך *illud*.

דלס Arab: דלס dallas *commentus fuit, falsavit,*

falsavit, miscuit cum falsitate, corrupit.
דלאס deles *falsitas.* מְדַלֵּס mudallis *falsarius.* מְדַלַּס mudallas *falsus.*

דלע Rabb: דְּלַע *cucurbita.*
Arab: דלאע dilla *species melonum, melo indus, angurta, citreolus.* דַּלְעַת *cucurbitæ species.*

דלף דָּלַף, Chald. דְּלַף *stillavit, destillavit.* אִדְּלַף *ornatus fuit.*
Nom. דֶּלֶף, Chald: דִּלְפָא *stilla, gutta destillatio.*
Rabb: דַּלְפָּה *junctura, copulatio.* דלְפָנִי *lippus.*

דלק Duo significata habet. I. דָּלַק, Chald. דְּלַק *secutus, insecutus, persecutus, insectatus fuit, festinavit post aliquem.*
II. דלק, Chald: et Syr: דלק *accensus est, arsit, exarsit.*
Nom. דַּלֶּקֶת, Chald. אַדְלָקוּת *incendium, inflammans ardor.*
In Avic: דלק, cum ד punctato, *flexit.* דלית *vitis alta & suspensa.*

דמם Duo significata habet. I. דָּמַם et דם *siluit, tacuit, conticuit*: et significat *cessationem, quietem, securitatem, tranquillitatem, moram, commorationem, expectationem, patientiam, subjectionem.*
Nom: דְּמָמָה *silentium.*
II. Per Metonymiam, דָּמַם *siluit, eversus, vastatus, dissipatus, destructus, pessundatus, excisus, consumptus fuit.*
Arab: דמם demem *subjectus fuit, submisit se.* אדמם admem *subjecit, submisit.* מדמום madmum *vituperabilis.*
Rabb. דִּמְדֵּם de sole, *occubit.* דִּמְדּוּם *occasus solis.*

דמג Arab. דמגה damâga *cataracta, porta.*

דמה Quatuor significat. I. דָּמָה *siluit, tacuit, quievit, tranquillus fuit.*
Nom: דֳּמִי, & דְּמִי, & דֻּמִי, & דּוּמִיָּה, & דֻּמָה *silentium, quies, cessatio, expectatio, patientia.*
II. Niphal נִדְמָה *in silentium redactus est semper, periit, vastatus, excisus, interfectus est.*
III. Piel דִּמָּה, Chald. et Syr. דַּמִּי *tacitè secum cogitavit, putavit, intentus fuit, consideravit, observavit.*
Syr. מְדַמְּיָנוּת מְדַמְּיָנָאִית *consideratio. consideratè.* In malum, דִּמָּה *suspicatus fuit, suspectum habuit.*
דּוּמִי *suspicio, infamia.*
IV. דָּמָה, Syr: דְּמָא *similis fuit, assimilatus est, congruit, consensit, conformis fuit.*

דִּמְיוֹן *imaginatio.*
Nom. Hebr. דְּמוּת, Syr: דְּמוּ *similitudo, forma, conformitas, modus, exemplum.* דִּמְיוֹן *idem.* דם *idem.*
Deinde דם & דָּם, Chald: אִדַּם, Arab. דם dem *sanguis: cædes seu homicidium, mors.*
דמי demmi *sanguinavit.* מְדַמִּי mudemmi *sanguinolentus, cruentus.*
דמוי *sanguineus.* דַּמְוִיָּה *sanguineitas.*
Rabb. דָּמִים, Chal: דְּמִין *pretia, pecuniæ.*
דמי, Arab. דימא *preciosus.*
Rabbin. דּוּמִי *infamia.*

דמך Chald: & Syr. דְּמַךְ, idem quod Hebr. שָׁכַב, 1. *cubuit, discubuit, decubuit; jacuit.* 2. Per metonymiam, *dormivit.* 3. Syr. *mortuus fuit.*
Nom. דמיך *somno oppressus, mortuus.* מִדְמָךְ *somnus.* דִּמְכִין *cubilia.* דִּמְכָא *discubitus, accubitus.* בֵּית מִדְמְכָא *domus accubitus, cubiculum, dormitorium.*

דמל In Avic: דמל damal *consolidavit.* אנדמאל *consolidatio.*
אלדמאל & אַדְמָאל aldumel *carbunculus, furunculus.*

דמן Duo significata habet. I. Inde דֹּמֶן *stercus.* מַדְמֵנָה *sterquilinium, fimetum.*
II. Arab: דמן daman *constans, firmus, stabilis fuit.*
דמאן daman, et אדמאן adman *firmitas, stabilitas, assiduitas.*

דמס Chald. דִּימְסִין *thermæ.* Rabb. דימוס *ærarium fiscus.* Item דִּימָס *balneum minerale.*

דמע Duo significat. I. דָּמַע, Chald. דְּמַע, Arab: דמע dama *lacrymatus est, lacrymas emisit.*
Nom. דִּמְעָה, Chald. דִּמְעָא, Syr. דֶּמְעָא et דִּמְעוּת, Arab: דמעה damâ *lacryma.*
II. Arab: דמעה damaga; et דמאע dimag *cerebrum, cerebellum.* אדמאע admag *cerebella.* דמאעי dimagi *cerebralis.*

דמר Tria significat. I. Syr. דְּמַר *stupuit, obstupuit, miratus, admiratus est.*
Nom. דומר et תֶּדְמוּרָא *stupor, admiratio.* תֶּדְמַרְתָּא *miraculum, prodigium.*
II. Arab. דמר damar, et אתדמר atdammar *murmuravit, indignatus fuit.*
Nom: תדמר tadmar *murmuratio.*
III. Arab. דמר damnar *destruxit, labefecit, perdidit, dissipavit bona, prodegit, profudit, abligurivit.*
מדמר mudammar *dissipator bonorũ, decoctor, destructor, prodigus.*
תדמיר tadmir *destructio, perditio, profusio,*

fusio, dissipatio bonorum, prodigalitas, luxus.

מרמרה mudmira *sylva.*

מרמר midmir *tonus musicus:* potiùs *pausa.*

דמש Hebr:12.v.18. טלמה ראמשה.

דנא Duo significata habet. I. Chald: דְּנָא *meditatus fuit, mussitavit.* Syr. *attendit, sollicitus fuit.*

Nom: דָּנִין *meditantes.* דְּנָיָא *solicitudo.*

II. Syr: דְּנָא, Arab: דנא dâni *accessit, appropinquavit, præsto fuit.* Arab: ארנא adni *adduxit, obtulit.*

דֻּנְיָא dunia *mundus, orbis, terra.*

דֻּנְיָאוִי duniavi *mundanus.*

דנב Ara: דנב danab, Hiph. אַדְנַב adnab *peccavit, peccatum, scelus commisit.*

Nom: מְדַנִּב mudannib *peccator, reus, flagitiosus.*

דְּנַב denb *peccatum.*

דנג דוֹנַג *cera, sevum.* Rabb: דְּנָג *lex.*

דנח Chald: et Syr. דְּנַח *ortus, exortus fuit.*

Nom. מַדְנַח *ortus, oriens.* מַדְנְחָי & מַדְנְחָאָה *orientalis.*

Syr. דִּנְחָא *Epiphania.*

דְּנִיחַ *illustris.* דְּנִיחָאִית *manifestè, perspicuè.*

דנם Arab: דנם *accessit.*

Nom: דנומה danuma *accessus.*

דנס Arab: דנס danas *polluit, inquinavit, maculavit, prophanavit.*

Nom: דנס danas *pollutio, lascivia, macula.*

מדנס mudannas *inquinatus.*

דנק Duo significata habet. I. Chald: דְּנַק Passiv אִדְּנַק *clamavit, gemuit, ingemuit.*

II. Arab: דְּנַק danac *luxuriatus est.* דאנק danic *gulosus, prodigus, mando.*

דנקה danâca *gula, gulositas, cupedia.*

דנר Arab. דנאר dinar *denarius, florenus, moneta aurea, aureus ungaricus.*

דסס Arab. דסס dasas *tetigit manu, contrectavit;* metaphoricè, *exploravit, scrutatus est.*

תרסוסה *tactus, attractatio, specillum.*

דיסס daisus *explorator, speculator.*

דסם Arab. דְּסַם dasam *pinguis, unctuosus.* אַדְסַם *pinguior.*

דְּסוּמָה dasuma *pinguedo, unctuositas.*

דעע Arab: דעדעה dagdaga *agitatio, titillatio.*

דעדע *titillavit, irritavit, commovit.*

תדעדע *irritatur.*

דעא Arab: דעא daî *clamavit, vocavit, invocavit, citavit, incitavit, accusavit, appellavit, provocavit, oravit, precatus fuit, petijt.*

Nom: דְּעָא *vocatio.* דעוה *clamor, oratio, precatio.* מדעו *vocatus.*

דְּעָאוִי daaui *vocatio in jus, accusatio, provocatio, quæstio.* מדעי muddai *orator.*

דעך דְּעַךְ, Chald. et Syr: דְּעַךְ *extinctus fuit, defecit.*

Nom. Chald. דְּעִיךְ *extinctus.* Syr. לָא דָעֵךְ *inextinguibilis.*

דעל Arab. דעל dagal *dolus, fraus, injuria.*

דעם Arab. דעם daam *sustentatus fuit.*

דעאמה diama *sustentaculum, fulcrum, pertica.*

מדעם mudaam *fulcitus.* תדעם tadaim *fultio.*

דען Arab. דען daan *afflixit.*

דעץ Chald: דְּעַץ *fixit, infixit.*

דעק Chald: דְּעַק *pressit, compressit.*

דער Syr: דְּעַר, Arab: דער daar *motus, commotus, turbatus fuit.*

Syr: דְּעָרָן & מְדַעְרָנִית *commotio, turbatio.* Arab. דעראא *timor.*

דפף Chald. דַּף *asser, tabula.* Rabb: *folium libri, pagina.* Syr: דַּפָּא *titulus.*

Arab. דף duf *porta lignea.*

Deinde דפוף dufuf *tympana.*

דפה אל מזק duffet al mezq *gubernaculum navis.*

דפה Inde דְּפִי, Chald. דִּפְיָא *fama mala, probrum, vicium, convicium, contumelia.*

דפח Inde Chald. דְּפִיחַ *atrium.*

דפל Chald: דְּפַל *miscuit, commiscuit, conspersit.* Rabb: latinum *duplavit, duplicavit.*

Nom. דְּפִיל *conspersus.*

Rabb: דִּפְלוֹן & דופלון *duplum.*

Arab: אלרפלי *oleander.* Avicenna.

דפן Duo significata habet. I. Nom. דופן Syr: דְּפַן, Fœm. דַּפְנָא *latus, costa, paries, venter mulieris.* Rabb: דְּפָנוֹת *latera.*

דַּפְנִי δάφνη *laurus.*

II. Arab. דפן dafan *volvit, involvit, convolvit, glomeravit, posuit sub terra, humavit, sepelivit.*

Nom. דְּפַן defn *sepultura.*

דאפן dafin *qui sepelit mortuos, libitinarius.*

מדפן madfan *sepulchrum.*

דפין *thesaurus absconditus.*

דפס Chald. דְּפוּס *typus, forma, exemplar, imago, modulus.*

דְּפַס *typis expressit, formavit, adumbravit.*

דופס *typographus.*

דפע Duo significat. I. Arab. דפע dafa *impulit,*

impulit ad cursum, cucurrit, incurrit, impetum fecit, invasit, commisit unum cum altero, irruit, ingruit, aggressus fuit, adortus est, pepulit, expulit, depulit, restitit.

Nom: דאפע dafi *depellens, expellens.*

דפאע dafa *invasio, incursio.* דפעה

Plur: דפעאת *vices.* מדפעה *resistentia.*

אנדפאע indifa *expulsio, separatio commixtorum.*

II. דפע dafa *dedit, tradidit, concessit, commisit.* דאפע *traditor, proditor.*

דפק דפק, Chald. דפק *impulit, impetum fecit, pulsavit, percussit.*

Rabb: דפק & דפקה *pulsus.*

Deinde דפק *cippus.* דופקים *latera sepulchri.* דפקא *ilia.*

Arab. דפאק *contractio.*

דפר Arab. דפר daffar *scalpsit.* Avicen: דפר *fœtor.*

דצל Arab. דוצלה dausala *zizanium, lolium.*

דקק דק & דק, Chald: דקק, Piel Chal: דקק & דקק, Hiphil הדק, Chald. אדק & הדק *comminuit, contudit, attenuavit, subtilem & tenuem corpore reddidit.*

Nom: דק, Fœm. דקה *tenuis, comminutus, res tenuis, gracilis, minutum aliquid.* דק & דק *pellis, pellicula tenuis.*

Rabb. דקות & דקיקות *subtilitas, tenuitas.* דקים & דקין *pelliculæ, diaphragma, mediastini.*

Chald: דקיק *comminutus.*

דקדק & דרדק *parvulus, puer.*

Arab. דקיק *tenuis, exilis.*

דקק daccac *in farinam redegit.* דקיק & אקאק *farina.*

דקיקה daquiqua *momentum, minutum astrologicum, punctum temporis.*

דק *minutus.* Item, *hectica.*

Rabb. הדקה *idem.*

מדקה mudacca *pistillum.*

דקל Chald. דקר *ferbuit.* דקור *fervor, ebullitio.* דקל *palma* arbor. דקולא *canistrum.*

דקם Arab. דקם ducm, & דקאם ducam *os, bucca, orificium.*

דקן Arab. דקן daqquan *stipavit, condensavit, constrinxit, obturavit, farcivit, confarcivit, implevit.*

תדקון tedacun *impletio.*

דקר דקר, Syr: דקר *fodit, transfodit, confodit, pupugit, transfixit gladio.*

Nom. מדקרות *transfossiones, vulnera.*

Rabb: דקר *clavus.*

דקרן *furcula transfodiens: splendor.*

דקרא *latus.* דקור *congregatio avium.*

Arab: דקר daqcar *imporcavit.*

תדקיר tadquir *imporcatio.*

דרר דרור *puritas, libertas.* Deinde דרור *hirundo.* Tertiò tribuitur *myrrhæ.*

דר, Chald. דור *partus.*

Arab: דרה darra *margarita.*

דרדר *carduus.*

Rabb. דרדור *tina.* דרדא *fundamentum, origo.*

Arab. דרר darar *provocavit.* דרור & אדראר *provocatio, coactio.* דרר darar *in pulvere redegit.* דרירה darira, & דרורא, & דרור *pulvis aromaticus, aroma.*

דרור *exuberantia.* דרדאר dirdar *ulmus.*

דרא Inde דראון (instar זכרון) & דראון *abominatio, reprobatio, contemtus.*

Rabb. דורא, & דירא, & דרן *vermis abominabilis, gurgulio.*

דרב Duo significat. I. Inde דרבן *stimulus.*

Chald. דורבן *custos, dux, princeps.*

דורבנא *furfur.*

II. Arab. דרב darab *exercuit.* דרב אלקרעה *sortitus fuit.* תדריב tadrib *exercitatio.*

מדרבה *laterificina.* מדרבי madrabi *qui facit lateres.*

דרוב darub *horreum, penus.*

מדרבה mudarabba *cervical, pulvinus, culcitra.*

III. דרב *fudit, effudit.*

דרב *solutio ventris, diarrhæa.*

מדרבה madrâba *phiala, ampulla.*

דרב darb *histrix.*

דרג Inde מדרגה *gradus, gradatio, gressus, incessus.*

Rabb. בהדרגה *gradatim.* דרגון *ductor, dux.*

Arab: מדרג mudarrag *gradatus.*

דרג darag *gradus.*

מדרג madrag *scala lapidea, cochlea.*

דרגה darga *gradus.*

Mat. 27. ואדרגה *& involvit illud.*

מדרגה madrâga *volumen.*

דרד Rabb. דרד, Arab: דרדי durdi *fæx.* דרד *incineravit.*

דרה Arab: דרי derî *scivit, novit, conscivit, exercitatus, solitus fuit, consuevit, assuefactus fuit.*

Nom. דרי duri *scientia, doctrina, exercitium.*

דרוה darava *mos, officiũ, consuetudo,*

דריה *generatio, posteritas.*

Deinde דרי dri *ferrugo.* מדירי muderi *ferruginosus.*

מדרי mudri *furca.*

דרוה darva *laurus.*

דרז Arab: דרז *ador, commissura.* מדרוז madruz *strictus.*

דרח Arab: דרוח daruch, & דראריח dararich *cantharides*.

דרך Duo significat. I. דָּרַךְ *calcavit, incessit, ambulavit, tetendit, extendit, mustum aut oleum calcando expressit*.

Nom. דֶּרֶךְ, Arab. טריק tariq, & טרקה *calcatio, ambulatio, semita, iter, via, iter, intervallum:* דֶּרֶךְ *via.* משפט ועסק *vitæ cursus, vitæ institutum, vivendi ratio, disciplina, studium, mos, consuetudo, factum, opus, modus, causa, ratio, ritus*.

מִדְרָךְ *calcatio pedis, vestigium*.

Syr: רוּרְכָא *vestigium, incessus.* דִּרְכָא *trituratio.* דְּרוּכָא *concubina*.

מַדְרְכִית *baculus*.

Arab. טריק tariq *via, secta, religio, lex.* טארק *regularis.* מן טריק *ex parte*.

Verb. טרק taraq *iter fecit.* אדרך adarrac *ambulavit.* ידרך *perveniet*.

דַּרְכָּה durca *lamia, strix, saga*.

II. Syr. אַדְרֵיךְ, Arab: דרך derêc, & אדרך adrach *prehendit, apprehendit, comprehendit, prævenit, antevertit, assecutus, consecutus, consecutus, potitus, adeptus, expertus fuit, comperit, occupavit, obtinuit*.

Nom: Arab. אִדְרָאךְ idraq *assecutio.* תַּדָארַךְ *succurit.* Avic. מדרך *ultimò maturatus*.

Rabb: אַדְרַכְתָּן *literæ executoriales judicij*.

דרם Duo significat. I. דָּרוֹם, Chald: דָּרוֹם et דְּרָם *auster, meridies*.

II. Syr: מַרְמָם *improbus, fallax*.

Arab. דרם *defraudatus est, fefellit.* דרום *fraus, iniquitas*.

דרן Rabb: דּוֹרוֹן, est græcum δῶρον *donum, munus*.

Verb: הִדְרִין *donavit, dono dedit*.

Arab: דרן *vermis*.

דרס Rabb: דָּרַס, Chald. דְּרַס *calcavit more avium rapacium, conculcavit, pressit, compressit, dilaceravit*.

דָּרָס *avis rapax.* הַדְרִיסָה *rapacitas avium*.

Arab. דרס daras *trivit pistillo aut molâ*.

Nom: דראס *trituratio, tritura, commolitio*.

דרס dars, et דרסה darsa, et תדריס tadris *maceratio, conculcatio, embamma*.

דראס darras *molitor colorum.* מדרוס madrus *contusus, maceratus*.

דרע Deinde דרע darra, et אדרע adarra *armavit, induit*.

מדרע mudarra *armatus, indutus, indutus, loricatus.* דראע dara *armatura*.

Avic דריע *superfluus*.

דרף Arab: דריף darif *pulcher, elegans, bellus*.

דרף daraf *pulchritudo, formositas, elegantia*.

דרק Arab. דַּרְקָה darâca *scutum, pelta.* דַּרְקִי Avicenna *scutalis, peltalis.* מְדַרַּק darrac *scutatus*.

תַּדְרִיק tadriq *scutatio*.

דַּראק darrac *faciens scuta.* אַדְרַק adarrac *scuto munivit*.

דרקה durqua *strix.* דִּרְקָ *stercus*.

דרש Duo significat. I. דָּרַשׁ *quæsivit, exquisivit, investigavit, sciscitatus, scrutatus est, interrogavit cognoscendi aut discendi causâ consuluit, consilium aut opem petijt*.

Nom. מִדְרָשׁ, Arab: מַדְרַסָה madrasa *repertorium, archivū, historia, annales*.

II. Chald: et Syr. דְּרַשׁ, Arab: דרס daras *communi sermone quæsivit, disquisivit, disputavit, sententias contulit, disseruit, exposuit, prædicavit, concionatus est, docuit, erudivit, instituit, informavit, studuit*.

Nom: דְּרָשׁ et דְּרָשָׁה, et דְּרָשָׁה, Rabb: מִדְרָשׁ vel מִדְרַשׁ *inquisitio, formatio, expositio*.

בַּעַל הַמִּדְרָשׁ et דַּרְשָׁן, & רוּרְשָׁא *concionator, prædicator*.

Arab: מַדְרַסָה madrâsa *academia, universitas.* דראש *melis*.

דרת Arab: דרת darat *pepedit*.

דַּרְתָּה darta, Plur: דַּרְתָּאת dartat *crepitus*.

דשש Arab. דשש daschasch *contudit, comminuit, fregit fabas aut hordeum*.

דשאש dischish *ptisana*.

מדשש mudaschasch *contusus*.

דשא דְּשָׁא, Chald. דִּתְאָ *herba, herba germinans, herba tenella*.

Verb. דָּשָׁא, Hiphil הִדְשִׁיא, Chald. אַדְתָּא *germinavit, herbam produxit*.

Chald: דִּתְאֵי *germinans, virens*.

דשה אדשי adaschi *ructavit, eructavit, regurgitavit, exgurgitavit, vomuit*.

דשוה deschue *ructus*.

דשן Duo significat. I. דָּשֵׁן *pinguis fuit, pinguefactus est, delicijs affectus est*.

Nom. דֶּשֶׁן *pinguedo*.

II. דֶּשֶׁן *cinis*.

Verb. דִּשֵּׁן *in cinerem redegit, incineravit, cinifecit, in cinerem dissolvit.* Aliás דִּשֵּׁן *decineravit, cinerem removit, à cinere repurgavit*,

דשא

דשר Arab: דשאר daschir *montosa terra, mons.*

דתר Arab. דתר dathar *fovit, confovit, amplexus, complexus fuit, apricatus fuit, in sole versatus fuit, vestibus operuit.* תדתור tedathur *complexus, apricatio, locus apricus.* מדתר mudathar *apricatus, soli expositus, apricus.*

Avicen. יסתדתר *aspergetur.*

FINIS LITERÆ DALETH.

LITERA
ה He.

הא. הָא, Rabb: et Chald: הָא, Arab. הא ha *en, ecce, eja, ergo, igitur.*

Deinde Rabb: הָא & הָאי *hic, iste, ille.* Syr. הָא *an, num?*

הבב Tria significat. I. Inde הַבְהַב *cocta, ustulata, adustum.* Chald. הַבְהֵב *ussit, ustulavit, torrefecit igne.*

Arabic. הבב habab *assatura.* מהבב muhabab *coctus super prunis.* תהאב *inflammatio.* הבהבי habhabi *qui torret.*

II. Syr. הַבַּב *floruit, floribus vestivit.*

הַבָּב & הַבְבָא *flos, coma arboris.*

Chald. הוֹבִי *spina, urtica.*

Rabb. הַבָאי *hyperbole.*

III. Arab. הבב habab & הב habb *flavit, spiravit, aspiravit.*

Nom. הבוב hubub *inspirationes, exufflationes.*

הבא habba *halitus.* רבא מִנְבְהָא *atomus..*

Talmud. מהבהב *qui movet caput.*

הבג Avic. תהבג *cachexia.*

הבט Arab. הַבַט habât *descendit ex alto, demisit se, cecidit, prostratus fuit, procubuit.*

Nom: הבוט hubut *descensus, demissio, prostratio.* מהבט *scopulus.*

הבל הֲבַל *vanuit, evanuit.*

Nom. הֶבֶל & הֲבַל, Chald. הֲבַל & הַבְלוּת *vanitas.* הֲבַל *aura, exhalatio.*

Talm. הבל *incaluit, calefactus fuit.* הַבְלוּת *calefactio.* הַבְלִילָא *venter* intra calidus, aut *pulmo.*

Deinde הֶבֶל *vanitas,* dicitur *idolū.*

Rabb. הבִיל *citò, mox, illicò.*

הבן הָבְנִים *lignum, Ebenus,* instar אֶבֶן *lapidis.*

הבר Duo significata habet. I. Inde הֹבְרִים *astrologi prognostici.*

Rabb. הַבָּרִים *pontifices & sacerdotes Persarum.*

II. Chald. הֲבַר *obscuratus, nigris vestibus indutus fuit.* הַבְרְבַר *obscuravit.*

הַבִיר *obscurus, caliginosus, tristis.*

הַבִירָא *caligo, tenebræ, obscuritas.*

Rabb: קוֹל הֲבָרָה *vox obscura submissa, echo, syllaba.* Plur. הֲבָרוֹת *vocales,* puncta vocalia.

הבת Arab. הבת habat *stupuit obstupuit.*

הגג Inde הָגִיג *meditatio, sermo, gemitus, murmur.*

הגה Duo significata habet. I. הָגָה, Chald: הֲגָא *locutus est; gemuit, sonuit, protulit, disseruit, disputavit, interpretatus est; meditatus, imaginatus, intentus, occupatus, molitus fuit, cogitavit, didicit; ingemuit, fremuit, garrivit, mussitavit, conquestus fuit.*

Nom. הֶגֶה, Chald: הֶגְיָא *meditatio, locutio, prolatio, gemitus, sonus oris, murmur, sermo, halitus.*

הָגוּת & הִגָּיוֹן, Const. הֶגְיוֹן *idem.*

Rabb. הִגָּיוֹן *Logica, Rhetorica.* חָכְמַת הַהִגָּיוֹן *ars Rhetorica.* הֶגְיוֹנִי *logicus, rhetor, dialecticus.*

Chald: הָגֵי *intentus.*

Arab: הגו hagu *cantus, oratio, fama, libellus famosus.* האגי hegi *cantor.*

אתהגי *pronunciavit, consonuit literas, legit jungendo literas.* הגא higi *pronunciatio.*

II. הָגָה *removit, amolitus fuit.*

Chald. הִינִי & הִינִית *spinæ genus.*

הגם Syr: הַגַם *destruxit.*

הגן Inde הֲגִינָה *recta, directa, decenter facta*. Rabb. הָגוּן *rectus, aptus, idoneus, licitus, decens, honestus*. הֲגָן *rectitudo, decorū*. כְּהָגָן *juxta decorum*. הָגָן *ansa*. הוגין *anchora*. הוגן *camelus minor*.

הגע Arab: הגעדה *vigilia, custodia*. הגע *expiravit*.

הגר Arab: הגר hagar, *fugit, peregrinatus fuit*.

Nom. הִגְרָה hagira *fuga*.

מְהַאגְרִין *peregrinantes*. פהגארוא *& peregrinati fuerunt*.

הדד Duo significata habet. I. הֵידָד et הֵד *acclamatio, clamor*.

II. Arab. הדד hadad *meditatus, minatus fuit, intentavit*.

Nom. תהרידה tahdida *mina*. מהדד muhaddid *minitans*.

הד hadd *alveus rivi*.

Deinde הדד hadad, & אתהדד athadad *cessavit facere aliquid*.

הֻדְהוּד hudhud *upupa*.

הדב Arab: הֻדְאב *fimbria*. הֻדְבָה hudebe *intybus, cichorium*.

הדה הָדָה idem quod יָדָה *misit, emisit, porrexit, extendit*.

Arab: הדא vel הדי hadi *duxit, deduxit iter ingredientem, iter ostendit, comitatus est, induxit, illexit, docuit, instituit*. Nom. האדי hadi *dux, ductor*. מְהַדְיָן *dux itineris*. מְהַדִי muhadi *deductor, comes, docens*.

הֻדָא hude, & הדי *ductus, institutio, imperium*.

הַדִיָה hadia *oblatio, libamen, munus, strena*. הֶדְיוֹן *bonum, beneficium*.

הדי *milvus*. מֻהַדִי muhaddi *donator*, הדיה hudaia *munusculum*. הדו *tranquilitas*. הדיאן *mens, mentis abalienatio*. הֶדְיָא *decor*. בְּהֶדְיָא *clarè, dilucidè*.

הדך הֲדַךְ *contudit, contrivit*.

הדם Duo significata habet. I. הֲדוֹם *scabellum*.

II. Chald: et Syr. הֲדַם, Arab. הדם hadam: Piel Chald. הַדֵם *partitus fuit, dissecuit, diffidit, disrupit, discerpsit, destruxit, dissipavit, perdidit, delevit*.

Nom: Arab: הַדְם hedm, & הַדְמָה hedma *destructio*.

Chald: et Syr: הַדָם *pars, frustum, membrum*.

הדס הֲדַס *myrtus*.

Rabb. הָדַס *artavit, festivavit*.

הדף הָדַף, Chald. הֲדַף *impulit, depulit*.

הדר Duo habet significata. I. הָדַר, Chald. הֲדַר, Piel Chal. הַדַר *decoravit, ornavit, honestavit, honoravit*.

Nom. הָדוּר *honoratus*.

הדר & הָדָר, Chald. הֲדַר, Rabb: הִדּוּר *decor, ornatus, honor, gloria*.

II. Chal. & Rabb. הֲדַר *rediit*, in חזר vide.

הו הוֹ *va*.

הוא Duo significata habet. I. Hebr. & Chald: הוא, Syr: הוּ & הִי, Arab. הו hu *hic, is, ille, idem*. Plur. הֵם & הֵמָּה, Chald. הִמּוֹ, & הִמּוֹן, & הִנּוּן, Syr: הֶנּוּן, Arab: הם hum *hi, illi, isti*. Fœm הִיא, Chald. הִי, Syr. הִי & הֵי, Arab. הי hi *hæc, ea, illa*. Plur. הֵן & הֵנָּה, Chald. הֵנִּין & הִנֵּין, & אִנִּין, Syr. אִנֵּין, & הֵנֵּן, Ara: הנאת hunnat *hæ, eæ, illæ*. Arab: Dual. commun. המא *illi duo, & illæ duæ*. האתין *illæ duæ*.

II. Arab. הוא hava, & הוי *ventus, aër*. הואי *aëreus*. אהויה *aërei*. הואייה *aëritas*. אלהוא *inaniter*. הָוָיָה *chaos*.

הוב Arab: הוב hub, & האב hib *timuit, territus, reveritus fuit*.

Nom. הִיבָה hiba *timor, reverentia*. מְהִיב muhib *terribilis*.

Deinde הָוְבִי haubi *ferus, ferox*.

חַיְבָה haube *feritas, ferocitas, barbaries*.

Avicenna יְהִיב *aptum reddet*.

הוג Arab. הוג hug, & האג hig *motus, commotus, concitatus, excitatus fuit*.

Nom. מְהִיג *excitans*. הַאִיג *inflatus*. הִיגָאן *commotio, æstuatio*.

הִיג *fœdus*. הַגָה haga *supellex*.

הוד הוד *potentia, majestas, gloria, dignitas, splendor, pulchritudo*.

Arabicè הוד havad *associavit, adjunxit se socium*.

מְהוֹאד muvahed, & הואד hivid *socius, commilito*.

מהוארה muhaveda *societas*. הוד haud *idem*. הוארה *acceptio*.

הוה Duo significata habet. I. הָוָה & הָוָא, Chald. הֲוָה & הֲוָא *fuit, factus, ortus, natus est*.

Nom. הַוָּה *accidens, ementus, calamitas, ærumna, pernicies, interitus, noxa, damnum, malum*. הֹוָה *idem*.

Arab: Verb: תהוון *desiderabitis facere*. הוו *desiderium, voluntas, appetitus*.

Rabb. הֲוָיָה *generatio*.

הִי *fletus, ululatus*.

יְהֹוָה ὁ ὢν *ens*.

Rabb. הֹוֶה *præsens tempus*. הִתְהַוָּה *factus fuit*. הוּוִים *generati*. הֲוָיוֹת *generata*. הֲוָיָה *essentia*.

Syr. לָא אִוָא *minimè*.

הַוְתָא *abyssus, vorago, hiatus*. Arab. הוה ... Hebr.

Hebr. הוי, & per apocopen הו *heu, va!*

I I. Arab. הוה *voluit, dilexit, appetijt, desideravit.*

Nom: הוי *voluntas, appetitus.*

הוז Arab. הוז hus, & האז *despexit, contemsit.*

מהואז muhaves *despectus, spretus.*

הואז hives *contemptus.*

האיז heis *illusio nocturna, pollutio nocturna, sperma.*

הוז *strepitus pedis, explosio.* הזה hasa *stercus.* היז *suspicio.*

הוך Chald: הוך vel הך *ivit, ambulavit.*

Nom: מהכא *iter, semita.* היכא *ambulatio.* הכא *huc.*

הול Arab. הואל haul, & חולה haule, & האילה *sonus, stridor, fragor, fremitus, tumultus, fluctus, tempestas, turbo:* אתהאל *clamor.*

הואל havel *versavit, turbavit, inquietavit, evertit, subvertit.* מהואל muhavel *eversor.* תהוילה tahvila *eversio.* אתהואל ethavel *turbatus fuit.*

הום הום vel הם *turbavit.*

Nom: מהומה *calamitas, turbatio, turba, tumultus, seditio.*

Arab. האם *ciconia, herodius.*

הואם *vermes venenosi, serpentes, reptilia.*

האמה *vertex: item noctua.*

הון Tria significata habet. I. הין. Inde ההין *incepit, ausus, conatus fuit, voluit, contendit.*

Nom. הון *copia, possessio, facultas, divitiæ.*

הין *Hin* mensura.

I I. Syr: הבן *intellexit.* הונא *intellectus, judiciũ, mens.* מתהוני *intelligibilis.* נמהונין *& sobrij simus.*

Chald: הינא *difficultas.*

I I I. Arab: הון & האן *despexit, contemsit, aspernatus fuit, sprevit.*

Nom. הואן haven *contemptus, dedecus, ludibrium, despectus.* Item *Mortariũ.*

הין hein *facilis.*

היונה hujuna *facilitas, enchiridion, manuale.*

פיאלהין fialhin *facilè, mox, statim.*

הוץ Arab: היצה haida *colica, passio:* item היצה hayda *menstruum.*

הור Arab. היר hajar *impedivit.*

הירה haira *impedimentum.*

מהיר muhajar *locus occupatus.*

הות Arab. הות hut, & האת hit *attulit, intulit, admovit.*

הזז Arab. הזז hazaz *movit, commovit.*

Nom. הז hazz, & הזה hazza *motus, tremor.* אהתזאז ihtesis *commotio.*

Deinde, הזז hazez *miscuit, confudit, commiscuit.*

אהתזז ahtazaz *mixtus, commixtus, confusus fuit.*

הזה hazza *mixtura.*

הזיזה haziza *impetigo.* מהזז muhazzez *impetiginosus.*

Tertiò, הזז hazaz *insidiatus, speculatus fuit.*

הזה Duo significat. I. הזה *dormivit, dormiturijt, somniavit, in somno locutus fuit.*

I I. Arab: הזה & הזא hazi, & אהזא ahzi *neglexit, dedignatus fuit, sprevit, contempsit, derisit, illusit.*

Nom: הזו הזא husu *illusio, subsannatio, deliramentum.*

מסתהזא mustahzi *neglectus, negligens.* אסתהזא istihzi *negligentia.*

מסתהזיין *derisores.*

הזל Arab: הזל hazal *attenuatus, extenuatus, macer fuit.*

מוהזל mazhul *extenuatus, macer.*

הזאל & תוהזל *extenuatio, macies.*

הזם Arab. הזם hazem *fregit, rupit.*

Nom. תהזימה tahzima *fractio, ruptura.* מהזם mahzam *idem.*

Rabb. הזמי *lolium.* חזמה *manipulus.*

הזר Chald. הזרא, potiùs חזרא *furfur.* Item *genus longæ spinæ.*

הטל Arab. הטל hatal *stillavit, destillavit, pluit.*

הטל hatal: Fœm. הטלה hatlâ *destillatio, gutta, stillicidium, catarrhus.*

היה היה idem quod הוה, *fuit, factus est, evenit, accidit.*

Rabb. הויה *essentia.* הוני, sicut ישני, *est.*

Arab. היא *præparavit.*

מהיי *præparatorius.* תהייה *præparationes, aptationes.*

Avicen: היה *forma, figura.*

היך היך *quomodo, sicut, juxta, secundũ.*

Chald. היכא & היכן *ubi.* Syr: מהיכן *unde.* היכי *propterea.* היאך *quomodo?* היכן & הכות & הכנת *similiter, sic.* היכנא *quomodo?* כהיכנא *eodem modo.* היכמא *quemadmodum.* הכך *hic.* הכי *tamen, sic.*

היכל Inde היכל, Chald. היכל, Syr: היכל, Arab. היכל heical *palatium, atrium, regia, aula, basilica.* Deinde *tabernaculum, templum Hierosolymitanum; pars hujus exterior & major.*

הכר הכר *agnitus, cognitus fuit, innotuit.*

G Arab.

Arab: הכר *impudentia.*

הלל Quinque significat. I. הָלַל *splendit, fulsit, luxit, claruit, nituit.*

Nom: הֵילֵל *lucifer.*

Arab. הלאל hilil *luna nova.*

תְּהִלָּה *splendor, lux, lumen.*

II. Metaphoricè: Piel הִלֵּל, Arab: הַלַּל *splendidum, illustrem, clarum, nobilem, celebrem reddidit, illustravit, laudavit, prædicavit, celebravit, ornavit, decoravit, honestavit.*

Arab. אתהלל athallal *gavisus, latatus fuit, exultavit.*

Nom: הִלּוּלִים *laudes, gaudia, tripudia, choreæ.* Rabb. הילולים *epithalamia.*

הילולא *lætitia nuptialis, chorea, nuptia.*

תְּהִלָּה *laus, et celebratio, prædicatio.*

Rabb: תְּהִלִּים *Psalmi.*

מְהֻלָּל, Arab: תהליל tahlil *laus, canticum, hymnus.*

הַל *an? num, nunquid? si.*

Rabb. verb. התהיל *laudavit.*

III. Per antiphrasin, הֹלֵל *inglorius, indecorus, insanus. furore actus fuit, indecorè, indecenter se gessit, insanivit, furijt.*

Nom. הוֹלֵלוֹת *insaniæ, stultitiæ, furores.* נְהֳלָלִים *indecora* seu *ingloria ligna.*

Arab. אהלואל *rumores bellorum.*

מְהַלֵּה mahalle *bellum, pugna, castra.*

IV. Arab. הלל hallal *laudavit, blanditus, adulatus, assentatus fuit, allexit, demulsit, delinivit, mitigavit, reconciliavit, indulsit, pexit.*

האליל halil, & מהללל *laudans, blandus, adulator, assentator, demulciens.*

תהליל tahlil, & הלילה *blanditiæ, indulgentia, adulatio.*

V. Chald: & Syr: אהל *vituperavit, conviciatus est, contempsit, vilipendit.*

הלא הָלְאָה et מֵהָלְאָה, Chald: הלא, et לְהַלָּא, et לְהַלָּן, Syr: לְהַל *ultra, trans, ulterius, longè, deinceps.*

הלג Arab: הלג *irruit, æstuavit.*

הלה תְּהָלָה *ingloria, indecentia, dedecus.*

הלך Duo significat. I. הָלַךְ, Chald. הֲלַךְ *incessit, ambulavit, ivit, abijt, profectus est, perrexit, venit.* Inde Arab: הלך halac *perijt, interijt, vastatus, destructus fuit.* האלך halic *periens, perdens, vastator.* הלכה halaca, et הלאך helec *perditio, interitus, mors, miseria, vastatio.*

Nom: הֵלֶךְ *ambulator, viator.* הֲלִיךְ *ambulatio.*

הָלִיךְ, Fœm. הֲלִיכָה *ambulatio, iter, incessus, vestigium.*

מַהֲלָךְ, Chal. הֲלָךְ *iter, via, itinerarium, deambulatorium.* Rabb: *motus.*

Rab. הִלְכָה, Chal. הִלְכָא, et הִתְהַלְּכוּת *via, mos, consuetudo, lex, jus, ritus, lectio continua* aut *usitata, paragraphus.* כְּהִלְכָא *juxta morem.*

Rabb: הִלּוּךְ *pestis.*

Chald: הִלָּךְ *reditus.*

II. Arab: הלך hallac *ambijt, obsepivit, vallavit, vallo circumdedit.*

חַלְכָה halàca *ambitus, circus, circulus.*

תְּהַלִּיכָה tahlîca *circuitus palatij, obsidio, anfractus, flexus, ambages, circuitio, via.*

הֻלַיְכָה hulaica *fibula rotunda*: item, *lorica.* אבו הלך abu halac *reduvia, paronychia.* הִלְכָה hilca *digitale.*

הלם Duo habet significata. I. הָלַם *contudit, contrivit, fregit, quassavit. percussit, pulsavit.*

Nom: הֶלֶם *contusio, res contundenda, percussio, ferrum incudis.* הַלְמוּת *malleus.* מַהֲלֻמוֹת *contusiones, contritiones.*

יַהֲלוֹם, Chald: סִבְהֲלוֹם *Adamas.*

הֲלוֹם *huc, illuc.*

II. Arab: הלם halam *venit.*

הלם halm *sensus.* בהלם bihilm *pacificè.*

הלן Arab: לְהַלָּן *ibi, illic.*

הלס Arab: הלס *macer factus est.*

המם Tria significat. I. הָמַם, Chald: הֲמַם *tumultum fecit, turbavit, conturbavit, concurrit, debacchatus fuit.*

Nom: הֲמָם *tumultus, turbatio.*

הֵם & הֵמָּה, Chald: הִמּוֹ et הִמּוֹן, et הִנּוּן, Syr: הֶנּוּן, Arab. הֻם hum, Dual. המא humma *hi, illi, ipsi.*

Rabb: הֲמָמִי *perniciosus.*

II. Chald. הָמַם *verrit, scopis purgavit.*

Nom. הֲמָמָא *furfur, quisquiliæ, purgamentum.*

III. Arab: המם hamam, et הם hamm *cogitavit, decrevit, constituit, meditatus, imaginatus, opinatus, suspicatus, solicitus fuit, curavit.*

Nom: המם hamam, et הם hemm, et המה himma *cogitatio, meditatio, opinio, solicitudo, tristitia, tædium, cura, consilium, decretũ, studium.* תהמה tuhma *suspicio.* מהם muhimm *cogitabundus, tristis, solicitus, furiosus.* מהתם muhetem *solicitus, tristis.*

המה Tria significat. I. הָמָה, Chald. הֲמָא idem quod הָמַם, *tumultuatus est, sonuit, strepuit, obstrepuit, murmuravit, fremuit, garrivit.*

Nom. הוֹמִי *tumultuarius, sonorus, garrulus.*

הֲמָה et הֲמָיָה, Chald. הֲמוּת, Syr: מְהַמְיָנוּת *tumultus, sonus, strepitus, murmur*. Chald. הֶמְיָן, Arab: המאין hamain *baltheus, cingulum*.

II. Syr: per antiphrasin, הֲמָא, Hiphil אַהֲמִי *quievit, non curavit, neglexit, contemsit, abominatus est, permisit, concessit*.

Nom: מְהַמְיָנוּת *contemptus, negligentia, fastus*.

III. Arab. המא, vel המי hamî, & אהמא ahmî, & אהתמא ahtemî *defendit, protexit, fovit, calefecit*.

האמי hami, & מהמי muhami *defensor, protector, fautor*.

המיה himeîa *defensio, protectio, favor*.

המל הֲמֻלָּה & הֲמוּלָה *sermo, loquela, sonitus, tumultus*.

Arab המל hamal, & אהמל ahmal *sprevit, aspernatus fuit*.

המן הָמַן *tumultuatus, rixatus fuit, turbavit*.

Nomen הָמוֹן *tumultus, strepitus, turba, rixa, seditio, et multitudo*.

Rabb. הֲמוֹנִי *vulgaris*.

Arabic. המיאנא *pera, sacculus*.

המס Inde הֲמָסִים *liquefactiones*.

המר Inde מַהֲמֹרוֹת *foveæ profundæ*.

המת Arab: המת *vertex*.

הנן Quatuor significat. I. הֵן et הֵנָּה, Chald. הִנּוּן et הֵנּוּן, Syr. אֶנִּין, et הָנֵין, et הָנִין *hæ, illæ*. Arab. הֻנַּאת hunnat *hæ, illæ, istæ*.

II. הֵן et הֵנָּה *huc*. עַד־הֵן, et עַד־הֵנָּה, et עֲדֶנָה, עֲדֶן, Rabb. עֲדַיִן *adhuc, hucusque*. Chald. לָהֵן *propterea, nisi*.

III. הֵן et הִנֵּה *en, ecce*.

IV. Chald: הֵן *si*. הֵן לָא *si non, nisi*. לָהֵן *propterea, prætcrea, præterquam, nisi*.

הנד Arab. תהניד tahnid *gemitus*.

הנדא handa *ecce*.

הנד hind, est הֹדּוּ *India*.

הנה Rabb: הֲנָה, Chald. הֲנָה, Syr: הֲנָא, Pass. אִתְהֲנֵי et אִתְהֲנָא. Hiphil אַהֲנִי *profuit, utile, gratum, suave, dulce fuit, delectavit*. Rabb: נֶהֱנָה *frui* sive *uti*.

הֲנָאָה et הֲנָיָא, Chald. הַנְיָא, Syr: הֶנְיָן *utilitas, profectus, delectatio*.

הַנָּאִין *delicia, commoda*. הֲנִיחוֹ *suavitas odoris*, aut *saporis*. הֲנִי et מְהַנֵּי *utile, gratum, suave dulce*.

Rabb: הִנָּה *ligustrū*. Arab. הניה *hora*.

הנך Arab. הנאך *ibi*.

הנק Arab: הנק hanaq *acutus cum malitia*.

הסם Chald: הסס *hæsitavit, dubitavit*.

הסה Inde Piel הַסָּה *siluit, tacuit, timuit, reveritus fuit*.

הפד Arab. Marci 11. הפואתכם *debita vestra*.

הפך הָפַךְ, Chald. הֲפַךְ et אֲפַךְ *vertit, convertit, evertit; subvertit, pervertit, convertit*.

Nom. הֶפֶךְ *versio; diversum, contrarium, inversio, conversio*. Rabb: הֵפֶךְ *antiphrasis, contrarium; refutatio, contradictio*. מְהֻפָּךְ et הָפוּךְ *conversus*.

הֲפֵכָה, Chald. הַפְכָא, et cum מ heemanthi, מַהְפֵּכָה, Chald. מַהְפְּכָא *versio, eversio, subversio*.

מַהְפֶּכֶת *carcer, cyppus*.

תַּהְפֻּכוֹת *perversitates*. הֲפַכְפַּךְ *perversus, versatus*.

Rabb. הִפּוּךְ *conversio; mutatio*.

Syr: הֻפְכָּא *oppositio, contradictio*. הוּפָךְ et הוּפְכָא *conversatio*, actio vitæ.

הצם Arab: הצם hadam, et אהצם ahdam *digessit cibum, coxit, concoxit*.

האצם hadim *digerens*.

מְהֻצּוֹם mahdum *digestus*. הציּם hadim *idem*.

הצם hadam, & הצמא hadma, & אהצאם ihdam, & אנהצאם inhidam *digestio*.

Avic. יחצם *claudetur*: de pyloro.

הצן הֹצֶן *species armorum; arma*.

הקה Arab: תהקיה tahquia *lusus, illusio*. מהקי muhaqui *illusor, impostor*.

הקף הקף *signum*.

הרר Duo significat. I. הַר *mons*. הֲרָרִי *montanus*. הַר *mons*.

II. Syr. הַרַר, Piel הַרְהַר, Hiphil אהר *molestavit, irritavit, afflixit, læsit, nocuit, vexavit*.

הרא Arab: הרא hori *horreum*.

הרב Arab. הרב harab *fugit, aufugit*.

Nom. הארב *fugiens*. הרב harab, & הרוב hurub, & הַרְבָה harba *fuga*.

הראב harrab *fugitivus*.

מַהְרַב maharab *refugium, asylon, ara*.

Avic. הרב *abominatio, nocumentum*.

הרג הָרַג *occidit, interfecit*.

Nom. הוֹרֵג *homicida*.

הֶרֶג *occisio, cædes, interfectio*. Rabb. הֶרֶג *decollatio*. הֲרֵגָה *idem*.

הרה Quatuor significat. I. הָרָה *concepit, uterum gessit, gravida fuit*.

Nom. הוֹרָה *genitor, parens*.

הָרָה *gravida*. Rabb: הָרָה *matrix mulieris* aut *gallina*.

הֵרָיוֹן & הֵרוֹן *conceptio*.

II. Chald. הַרְהֵר *concepit mente, cogitavit, imagi-*

imaginatus fuit. Nom. הִרְהוּר *mentis conceptus, cogitatio, imaginatio*. הֲרֵי *ecce*.
III. Syr: הַרְהַר & הֲרָא in malum, *irritavit, læsit, nocuit, molestus fuit, vexavit*.
IV. Arab. הרי harri *diffuit, discidit, dilaniavit, dissolvit*.

מֻהַרִּי muharri *dissolvens*. תַהְרִיָה taharia *dilaniatio*.

הרם Arab. הַרַם haram *consenuit*.

הרם *senex, decrepitus*. הֶרֶם *senium*.

הרס הָרַס, Arab: הרס harras *diruit, destruxit, fregit, effregit, confregit, trivit, contrivit*.

Nom: הֲרִיסָה & הֲרִיסוּת *destructio*.

Arab. תהריסה taharisa *contritio, fractio*. מהרס maharas *mortariū*. הריסא harisa *triticum contritum*.

הרק Arab: הַרַק haraq, Piel הַרַּק harr.q Hiphil אַהְרַק âraq *fudit, effudit, diffudit, sparsit, aspersit, conspersit, evacuavit*.

הִרְק herq, & אִהְתִרַאק ihtiraq *fusio, effusio*. תהריקה taharica *confusio, mixtio*.

מתראק *pullus equi*.

הרקה hiraca *urina*.

הרקה hairaca *urinale, matula, lusanum*.

השש Arab: השש haschasch *fregit*.

השאשה *pulverizatio*.

השם Arab. השים *rota*.

השר Inde ואהשר *& gyrum faciã*. Alc.

התת Piel הותת *deliberavit, sermones produxit*.

Arab: Psal. 6. ויהת *& conturbentur*.

הת *multiloquus*.

התך Arab: התך hatac *attrivit, contrivit*.

Nom. התך *attritio, contritio*. אנהתאך *ruptio*.

התל Piel הִתֵּל & הֵתֵל *illusit, derisit, subsannavit, fefellit*.

Nom. הותל *falsus*. הֲתֻלִּים *falsitates, fallacia, deceptiones*. מַהֲתַלּוֹת *idem*.

Rabb. התול *derisio, fraus*. דֶרֶךְ הִתּוּל *per illusionem*.

התף Arab. התף *occlamavit*.

התק Arab: מהתק mahteq *volutabrum*.

FINIS LITERÆ HE.

LITERA ו VAV.

וו INDE Plurale וָוִים, Chal: וָוִין *uncini*.

ולא Syr: וְלָא & וְלִי, Rab: ואל (ad ילד refer) *æquus, dignus, conveniens, necessarius, debitus*.

בְוָלִיתָא וָלִיתָא *convenientia*. לא ואלי *convenienter, dignè*. וָלְיָאִית *idem*. Aruch exponit: לא אָרִיךְ *non conveniens est*.

FINIS LITERÆ VAV.

LITERA

LITERA
ז ZAIN.

זאב דאב, Chald. דאב & דיב, Syr: דאב & דיב, Arab: דאב & דיב dib *lupus*.

זבב Tria significat. I. זבוב, Chald: דבב, Arab: דבב dhebeb, & דבינה dubbina *musca*.

II. Arab: זבב zabab *crispus, intortus fuit*: Piel זבב zabbab *crispavit, intorsit*.

Nom. זביבה zabiba *crispitudo, capillus intortus, cincinnus, floccus*.

תזביב tazbib *crispatio, intorsio*.

זב zubb *pubes*.

III. Arab. זביבה zibiba *passula*.

זבג Arab: זבגה zabaga *Gagates*.

זבד Duo significat. I. זבד, Chald: זבד *dedit, donavit*.

Nom: זבד *donum, munus*.

II. Arab: זבד zabad *spumavit*.

Nom: זבד zabd *spuma, spumositas*.

Deinde זבד zubd *butyrum crudum, colostrum*.

זבח זבח, Chald: et Syr: דבח, Arab: דבח dabah *mactavit, jugulavit, decollavit; occidit*.

Nom: Subst: זבח, Chald: דבח, Arab: דבח dabh, Rabb. זבוח, Fœm. זבחה, Syr. דבחיות, Arab. דבחה dabha, & דביחה dabiha *mactatio, jugulatio, decollatio, occisio, cædes; convivium, sacrificium, victima*.

Arab. דבח dabh *angina*.

דבאח dabbah mactator pecudum, *lanius*.

Heem. מזבח, Chald. & Syr. מדבח, Arab: מדבח madbah *ara, altare*.

זבל Duo significat. I. זבל *habitavit*. Subst. זבול & זבל, est דירה, *habitaculum, hospitium*.

Rabb. זביל *habitaculum, membrana* seu *involucrum*.

Arab. זביל zibil, & זנביל *sporta*.

II. Chald: et Syr: זבל & זבל, Arab. זבל zebel, Matth. zebel, hebel, *stercus, fimus*.

מזבלה mazbâla *sterquilinium, fimetum*.

Verb. Rabb. in Piel זבל, Arab. זבל zabbal, Syr. in Hiphil אזבל, Arab. אזבל azbal *stercoravit*. זבילא *pala*.

Arab תזבלה tazbila *stercoratio*.

זבן Duo significat. I. Chald: et Syr. זבן *emit, redemit*. Piel זבן *vendidit*.

Nom. זבן & זבון *emptor, obsonator*. זבינא & זבנא *emptio*. מזבן & מזבנן *venditor*. זבון *venditio*. זבין *merx*.

II. Syr: זבן *tempus*.

זבק Arab. זיבק zaibach *argentum vivum*.

זבר Arab זבר zabar *putavit*.

זבאר zabbar *putator, frondator, pampinator*.

מזבר mazbar *falx putatoria, arboraria, vineatica*.

זבארה zabbara *idem*.

זבור דאוד zabur David *psalterium Davidis*. זבר quoq; *psalteriũ* significat.

Rabb. זבורית *manubrium*.

Syr: זבורא *patina* & *thuribulum*.

זגג Chald. et Arab. זגג *vitriarius*.

זגב Arab. זגבה zagba *pilus velleris, villus, lanugo*.

מזגב muzaggab *villosus*.

זגה Alcor: אללה יזגי סחאבא *Deus disgregat nubes*.

זגל Arab. זגל zagal *animosus, magnanimus, audax, temerarius, ferox, potens*.

זגלה zogla *animositas, audacia, temeritas, incogitantia*.

זגל zagal *concio, carmen*.

תזגל tazgal *poesis, scriptura contra alterum. processus juris*.

זגר Syr: זגר, Arab. זגר zagar *increpuit, reprehendit, cohibuit, compescuit, silentium imposuit*.

זגרה zogra *increpatio, reprehensio*.

Avic. זגיר *tenasmus*.

זגת Chald. זגת *balneum, lavacrum*.

זגתא *gallina*.

זדד Arab. תזדיד tazdid *æstimatio, taxatio*.

זדה Arab. תזדיה tazdia *flamen*.

LITERA
ד DALETH.

דדה IN DE Hithpael הִתְדַּדָּה *motus fuit, seipsum movit, pedetentim ambulavit, incessit.*
Nom. דַּד, Inde Plur: דַּדִּים, Chald: דַּדִּין *ubera, mammæ.*

דא Arab: דָּא di, & דּוּ, & דִּי di *habens, possidens rem aliquam, & ea præditus.*

דאב דָּאַב, Chald: דְּאֵב, Syr: דְּאֵב, & דִּב, & דָּב *infirmus, debilis, fatigatus fuit, doluit, laboravit.*
Nom: דְּאָבוֹן, & דַּאֲבָה, & דְּאָבָה, Chald: דָּבוֹן & דְּדִיבוּת *infirmitas, debilitas, languor, tabes.*

דאג דָּאַג *sollicitus fuit, metuit, timuit, doluit de futuro.*
Nom: דְּאָגָה *sollicitudo, metus.*

דאה דָּאָה *volavit, advolavit, involavit.*
Nom: דָּאָה *milvus.*
Arab: ראורה *ros.*

דבב Duo significata habet. I. דָּבַב *murmuravit, mussitavit, sonuit, meditatus, locutus fuit.*
Nom: דֹּב, Chaldaic: דֻּבָּא, Arab: דֹּב dubb *ursus.*
דִּבָּה *murmur, sermo, fama, rumor.*
Chald: et Syr: דְּבַב *inimicitia, odium.* דְּבָבִין *odia, inimicitiæ.* דְּבָבוּת et דְּבָבוּ *idem.* בְּעֵל דְּבָבָא *inimicus.*
Verb. דְּבַב *odit, inimicus fuit, adversatus est.*
Arab: רביב *negocium.*

דבא דֹּבֶא *senectus.*

דבה Inde דִּבְיוֹן, Plur. דִּבְיוֹנִים *stercora columbarum.*

דבך Chald: נדבך *ordo, stria.*

דבל Inde דְּבֵלָה & דְּבֶלֶת, Chald: דְּבֶלְתָּא *carica, ficus passa.*
Verb. Arab: דבל dabal *aruit, exaruit, siccatus, exiccatus, attenuatus fuit, marcuit, emarcuit, flaccidus fuit, tabuit.*
Nom: דבול debul *ariditas, exiccatio, extenuatio, flacciditas, marcor, marasmus.* דְּבִילָה dubila *abscessus.* אנדבאל indibel *flacciditas, marcor.* מַדְבוּל madbul *flaccidus, marcidus.*

דבס Arab. דַּבּוּס *clava.*

דבע Arab: דַּבַּע dabag *coria aptavit, concinnavit, præparavit, depsit, mollivit, emollivit, mollificavit coria* vel *pelles.*
דִּבָאע dibag *præparatio coriorum, ars pelles concinnandi.*
דַּבָּאע dabbag *coriarius, pellio, alutarius.*

דבק דָּבַק & דָּבֵק, Chald: et Syr: דְּבַק *hæsit, adhæsit, inhæsit, junctus, conjunctus fuit, attigit, affixus, commissus fuit.*
Nom. דָּבֵק *adhærens, adhæsor, sectator, assecla.*
דֶּבֶק, Chald: דְּבַק, et דִּבּוּק, & מִדְבַּק *junctura, commissura, adhæsio, adglutinatio.* Chald: מִדְבְּקִין *axillæ.*
Rabb: מִתְדַּבֵּק *cohærens, continuus.* מְדֻבָּק *copulatus, copulativus.* דִּבּוּק & דְּבִיקָה *adhæsio stellarum.* קַדַּחַת הַדְּבֵקָה *febris continua.* דְּבֵקוּת *cohærentia.* הַמְּדַבֵּק *disjunctiva.*
Chald: דִּבְקָא, Arab. דבק dabc *gluten, colla, viscus.*

דבר Tria significata habet. I. דִּבֶּר *locutus, elocutus est, dixit.*
Nom: דָּבָר *verbum, sermo, doctrina, consilium, mandatum, rei gestæ narratio, historia, res ipsa, negotium, causa, aliquid.*
דִּבֵּר *locutio, loquela, sermo.*
דְּבִיר *adytum* seu *oraculum.*
דִּבְּרוֹת *eloquia.*
מִדְבָּר *eloquium,* vel *colloquium.*
דְּבוֹרָה, Chal: זִבּוּרָא & דְּבוּרָא, Arab: דבורה dabôra, & זנבור *apis,* à susurro: complectitur *vespas, & crabrones.*
Rabb: דבור *locutio, vox articulata, sermo.* מְדַבֵּר, & דַּבְּרִי *loquens, rationalis.* דַּבְּרָנִי *loquax.*
II. Hiphil הִדְבִּיר, Chald. אַדְבַּר *in ordinem redegit, ordinavit, subegit, subjecit, gubernavit, rexit, duxit, deduxit, conversatus est.*

Chald:

Chald. item et Syr. דְּבַר, Piel דַּבַּר, Hiphil אַדְבַּר *duxit, deduxit, abduxit, accepit, tulit:* de navi, *remigavit, navigavit.*

Arab. דבר dabbar *rexit, gubernavit. duxit, administravit, præfuit.*

Nom: דִּבְרָה *ordo.*

דֹּבֶר *gubernatio, ordinatio, rectio: caula*

דֹּבְרוֹת *rates.*

מִדְבָּר locus ubi pecora ad pabula ducuntur et gubernantur; *desertum* seu *solitudo.*

Rabb. מִדְבָּרִי *sylvestris.*

Syriacè דַּבְרָא *ager, campus.*

Chald: דִּבְרָא *præda.*

דַּבְרִין *duces, præfecti, consiliarij.*

מְדַבְּרָנוּת *consilium.* מְדַבְּרָן *gubernator:*

מְדַבַּר, Arab. מְדַבַּר mudabbir *temperans, dux, gubernator, satrapa.*

תַּדְבִּיר tabdir *gubernatio, politia, dispensatio, administratio, regimen, diæta, temperantia.* תדבירה tabdîra *ordinatio, ordo, constitutio, statutum.* דֻּבּוּר dubur *tergum, posterius, podex, anus.* מפתדבר *retro.* בְּדֻבּוּר *in tergo, post.* Alcor. דַּאבר *postremus.* Avicenna, אלדבארי aldabari *stella luminosa.*

Chald: et Syr: דּוּבַר, & דֻּבְרָא, & דֻּבְרָא, & מְדַבְּרָנוּת *gubernatio, ductus, conversatio.*

מְדַבּוּר *fax, candela cereata.*

III. Piel דַּבֵּר *in ordinem redegit, subegit:* in malum, *perdidit, sustulit, interfecit, excidit.*

Nom: דֶּבֶר *pestis, pestilentia.*

Arab. דבר dabbar *mactavit pecus.*

דברה dabâra *mactatio.*

Rabb: דִּבְרִי *pestilentialis.*

דבש דְּבַשׁ, Chald: דובשׁ *mel.*

דַּבֶּשֶׁת *gibbus cameli.*

דגג Duo significata habet. I. Chald: דָּגַת *navigium, halieutica.*

II. Arab: דאגה didîga *gallina.* דאגג digig *gallinarius.*

דגה דָּגָה *multiplicatus instar piscium, auctus fuit.*

Nom. דָּג *piscis.*

דגל Duo significata habet. I. דֶּגֶל *vexillum.* דָּגַל *vexillavit, vexillum erexit.*

II. Chald. et Syr: דְּגַל, Piel דַּגֵּל *negavit, falsum dixit, fefellit, mentitus fuit.*

Nom. דַּגָּל *mendax, fallax.*

דִּגְלוּת & דִּגְלָא *mendacium, fallacia.* דִּגְלָאָה & דִּגְלִי *falsus.*

דגן דָּגָן *frumentum.*

דגר דָּגַר, Chald. דְּגַר *acervavit, collegit,* *congregavit, convolvit, contraxit, calefecit, fovit ova.*

Nom. Chald. דְּגוּר *acervus, cumulus.*

דגש Chald. דְּגַשׁ *gravavit, aggravavit.* Syr: *pupugit, confodit.*

דָּגֵשׁ *gravans.* דְּגִישׁוּת *gravitas.*

דהה Inde דַּי *sufficientia.*

דהא Chald. דְּהָא *dissolvit.*

דהב Duo significata habet. I. מַדְהֵבָה *aurum tributi.*

II. Arab. דהב dahab *ivit, abijt, discessit, ablatus fuit, vadit, secutus, sectatus fuit.*

דאהב dahib *abiens, peregrinus.*

דהאב dehib *abitio, ablatio.*

מדהב madhâd *opinio, hæresis, secta, religio.*

מְדַהֵב mudehib *sectator, regularis.*

דהך Chald. דְּהַךְ *risit, derisit, subsannavit.* דַּהֲכָא *risus, subsannatio.*

דהל Arab. דהל dahal *turbavit, perturbavit, conturbavit, impedivit.*

דהם Niphal, נִדְהַם *territus, stupefactus, attonitus, nesciens quid faciat.*

דהן Duo significata habet. I. Chald: דְּהַן *pinguis fuit.*

Nom. דְּהַן *pinguis.* דוהן *pinguedo.*

דִּיהִן *oleum.*

Arab. דהן dahan *unxit, inunxit, linivit, illinivit.*

מדהין madhun *unctus.* דֻּהְן duhen *unguentum, emplastrum.*

דאהן dahin *unctor, unguentarius.*

דהנה dahana *unctio.* דֻּהְן duhn *oleũ.*

II. דהן dihen vel dihn, cum ד punctato, *mens, ratio, ingenium, memoria, anima sentiens.* דאהן dahin *pictor.*

דהס Arab: דהס *turbatus fuit.*

Nom: דהאס dihas *limus.*

דהק Arab. דהק dahac *comprehendit.* מדהוק madhuc *comprehensus.*

דהר Duo habet significata. I. דָּהַר *calcavit terram, fremuit, calcitravit.*

Nom. דַּהֲרוֹת *fremitus, strepitus.*

תִּדְהָר *laurus.*

II. Arab: דהר dahar, idem quod דּוֹר *generatio, seculum, mundus.* דהרי *æternus.*

דוב Arab: דוב dob, vel דאב dib *repsit.* דאבה diba, & דובא duba *reptile, bestia, animal.*

דוג דוג vel דָּג, Hiphil הִדִּיג *piscatus fuit.*

Nom. דַּוָּג דַּיָּג *piscator.* דוגה *piscatio.* דוגית *navis piscatoria.*

Syr: דוגא *surdus & mutus.*

דוד Quatuor significata habet. I. דּוֹד *amicus, dilectus quicunq̃, amator, propinquus.* דּוֹדִים *amores.* Deinde דּוֹד *patruus patruelis.*

Arab:

Arab: ראד did *nutritius, pædagogus.*

II. דוד *olla, lebes, caniſtrum, caldarium.*

דוּדָאִים *mandragoræ.*

III. Arab: דוד dud, Fœm. דודה duda *vermis, eruca, muſca, pediculus, gurgulio, bombyx.* דואידה duaida *vermiculus.*

מדואד mudebed *vermiculoſus.*

מִדְוַד medued *præſepium.*

IV. Syr: דַוַד *turbavit, impedivit.*

דוה Tria ſignificata habet. I. דָּוָה, Chald. דְּוָה & דְּוִי *doluit, condoluit, mœſtus, debilis, debilitatus fuit, languit.*

Nom: דָּוֶה & דְּוַי, Chald. דְּוָן, Arab: דוא *debilis, languidus, mœſtus, miſer.*

דְּוַי & מַדְוֶה, Chald: דְּוָא & דְּוָן, Syr: דוון & דְּוָן *debilitas, dolor, mœſtitia.*

Syr: דַּוְיָא *reus, ſons.* דַּוְיוּת *reatus, culpa.* Deinde מַדְוֶה, idem quod מַדּ *veſtis.*

II. Arab. דָּוָה, & דְּוָא, & דוא daia *ſanavit, medicatus eſt.*

מדוי mudevi *medicus.* תדוידה tadvia *cura ægrotorum.*

דוא & דוי devi *medicina, remedium.*

דוי *potens, validus.*

III. Arab: דוי davi *ſonuit, ſtrepuit, bombilavit.* דוי devi *ſonitus.*

דוידה dauia *armamentarium.*

דו *habens aliquid.* דויא *ſomnium.*

דוז Syr: דָּוַז *exultavit.*

דוח דּוּחַ, Chald. דָּח *impulſus, propulſus, repulſus fuit.*

Arab: דיח daîah *deſtruxit, perdidit.*

דוך Duo ſignificata habet. I. דּוּךְ, Chal. דּוּךְ, Arab. דוך *contudit.*

Nom: מְדוֹכָה, Chald: מְדוֹכָא & מְדוֹכִית *pila, mortarium.*

Syr: דּוּךְ, Fœm. דוכא θῶκος *locus.*

Rabb: מְדוֹךְ *piſtillum.*

II. Arab: דיך dic *gallus gallinaceus.*

דול Chald. דּוּל *hauſtrum.*

Arab. דאל dil *calculus.*

דילה deile *lectio.*

דיל deîl *chorda teſtitudinis inferior.*

דִּילָה deila *juba.* Avicenna דואלי *varices.*

דום Duo ſignificata habet. I. דּוּם vel דָּמַם *ſiluit.*

Nom: דּוּמָה *ſilentium.*

Heemant. דּוּמָם *in ſilentio, tacitè.*

Inde Rabb: דוממים *ſunt lapides & metalla.* דּוֹמֵם *ſilens, tacitus, mutus.*

II. Arab: דום dum, vel דאם dim *manſit, remanſit, permanſit, perſeveravit, frequentavit, duravit, continuavit, perpetuavit.* דאים dêim *perdurabilis, perennis, continuus, perpetuus*

דואם devem *duratio, mora, continuatio, perſeverantia, longitudo, reſiduum.*

דים dim *aſſiduus.* דום *aſſiduitas.* דָּיְמָא *aſſiduè.* ארום *durabilior.* מא דאם *quamdiu?* דיאמה diâmia *adamas.*

דומה deume *palmæ ſpecies.* דוּמִי daumi *palmaris.* דואמה davime *trochus, turbo.*

דון דון, & דין, & דָּן, Syr: דָּן *judicavit, jus dixit, ſententiam tulit: rexit, gubernavit, adminiſtravit:* Item *coram judice, ſeu in judicio contendit, diſceptavit, cauſam egit, litigavit, altercatus fuit.*

Nom. דַּיָּן, Arab. דיאן daian *judex, decanus.* דון & דין *judicium, cauſa judicialis, lis, controverſia.* Arab. *lex communis.*

מָדוֹן, Chald. מְדָן *judicium, contentio, lis, rixa, contradictio, reprehenſio.*

מדין *tribunal.*

מְדִינָה, Chald. מְדִינָא, Syr: מְדִינְתָּא, Arab. מְדִינָה medina *urbs, metropolis, municipium, provincia, regio, civitas, villa.*

Rabb: מְדִינִי *provincialis, civilis, politicus.*

Arab: מדאן *civis, villanus, oppidanus.* מדאני medeni *civilis.* דין daian *villa.* דין din *judicium.* מדואנה mudevena *decretale.*

Deinde, Arab: דון dun *præter, ſine, pro, abſque.*

דין deien *debuit.* אדין adeien *debitor factus eſt.* מדין mudini *debitor.* דאין dêin *debitor, obæratus,* et *debitum.*

דוע Tria ſignificata habet. I. דוע vel דאע *innotuit, percrebuit, auditum fuit.*

II. Arab: דוע & דאע *reliquit, dereliquit, deſeruit.* דעה *mites, manſueti.*

דוף Arab. דוף *diſſolutus fuit.*

דופא *hyſſopus.*

דוץ Hebr: Chald. et Syr. דוץ & דָּץ *gaviſus fuit, exultavit.*

Nom: Chald. דיץ & דיצות, Syr. דיצא *gaudium, lætitia.*

דיצא *camelopardus.*

דוק Tria ſignificata habet. I. דּוּק, Chal. דָּק *comminutus, attenuatus fuit.*

Nom. דָּיֵק *machina.*

II. Rabb. Chald: et Syr: דּוּק & דָּק, idem quod דִּיֵּק, Piel דַּיֵּק et דִּקְדֵּק. Hiphil הֵדִיק, Chald. אֲדִיק, Syr: אדיק *ſpeculatus eſt, proſpexit, diligenter & accuratè inſpexit, intuitus eſt, conſideravit, attendit, intentus fuit, animadvertit.*

Rabb: דִּיּוּק et דִּקְדּוּק *intentio.* בדיוק *præcisè.*

דַּיָּקָן, Syr. דַּיָּקָא *intentus, inſpector, corrector, excubitor.* Rabb:

Rabb. דַוְקָא *maximè, præsertim.*
Chald. דִּיוּקַן *similitudo, imago.*
הַקְדוּק *Grammatica.* מְדַקְדֵּק *Grammaticus.* Syr: מְהָק *peritus.*
III. Arab: דוק duc, & דאק dic *gustavit, degustavit, libavit, probavit, expertus fuit.*
Nom: דוק dauc, & דויק dauic *gustus, degustatio, specimen, proba, experimentū.*
דואק davuac *degustator.*
מדאק madac, & מדאקה madaca *gustus, sapor.* דוד duc *pastinaca agrestis.*

דור Tria significata habet. I. דור, Chald: דָר *ordine, continuè & successivè vixit, habitavit, incoluit, mansit, duravit.*
Nom: דּוֹר, Chald: דָר *duratio, ætas, generatio, seculum.* Deinde דּוֹר, Chald: & Syr. דָּרָא, Arab: דאר & דר dar *habitatio, domus, atrium, vestibulum, palatium, officina, villa.*
דֵּאִיר deir *monasterium.* דורירה dauria *stabulum.*
Chald. דַּיָּר *incola, peregrinus.* Syr: *monachus.*
דִּיר, Fœm: דִּירָא, Syr: טירא *domus, stabulum, ovile, villa, ager.*
דִּיוּר *colonia, cultura.* דוּרָאי *oppidi præfectus.*
מְדַיֵּר דָּוְרִי *ostiarius, janitor, portitor.* *stabularius.*
Syr: מְדִירָא *contignatio.*
Chal: תְּדִירָא *continuitas, perpetuitas.*
בִּתְדִירָא *perpetuò, continuè.*
Arab. דורה dora *panicum.*
דאר אלצ׳יני dar alsini, et דָארצִין, Rab: דַרְצִין *cinnamomum.*
II. דור *ordinavit, struxit, construxit.*
Nom: מְדוּרָה, Chald. מְדוּרָא *focus.*
Chald. דָּרָא *linea*, vel *series.*
Rabb: דור *filorum perplexio.* דור & דָּר *lapis preciosus.*
III. דּוּר, Chald: דריר *sphæra, globus, pila, circulus, corona.*
Arab. דור dur *volvit, rotavit.* דור daur, Fœm: דורה daura *circulus, absis, rota, canthus.*
דאירה dayra *epicyclus, periodus.* דור dur, & תדויר taduir *rotatio, circumitio, circumgyratio, rotunditas.* דואר duar *vertigo.*
מדאר mudir *volubilis.* מדור mudavar *rotundus, sphericus, teres, longuus & rotundus, tornabilis.* מסתדיר *rotundus, circularis.* אסתדארה *rotunditas.*
Verb. דואר davar *ambŷt, circumdedit, obsedit, circumstitit, retardatus, remoratus fuit.*

דוראן dauran *gyratio.* דורה davara *rotunditas, circumferentia, ambitus.*

דוש דִּישׁ, vel דָּשׁ, vel דוש. Hiphil הֵדִישׁ, Arab: דוס dus, vel דאס dis, vel אדיס *calcavit, conculcavit, trituravit: occidit, interfecit.*
Nom: דַּיִשׁ *tritura.* מְדוּשָׁה *idem.*
דִּישׁוֹן *Dison, unicornis*, Lxx. πύγαργον *Pygargum.*
Arab: דיסא *triticum contritum.*
Chald: דְּשׁ *ostium.*
דַּיָּשׁ *consuetudo, mos.*

דות Duo significata habet. I. דָּת, Arab: דת vel דאת dat *regula, jus, lex, statutum, mandatum, edictum, tributum.*
II. Arab: דאת det *essentia, latus.*
דאתי *essentialis, substantialis.*

דחח Inde Niphal נִדַּח *impulsus fuit.*
Syr. דְּחִיחָא *quod impellitur, expellitur.*
Chald: כחוחין *impulsiones, commotiones.*

דחה דָּחָה, Chald: et Syr. דְּחָא *impulit, expulit, loco pepulit, depulit, repulit, propulit, amovit, propulsavit.* Rabb. *depulit, evertit, confutavit, refutavit, opposuit, excusavit.*
Nom. דֶּחִי & מִדְחֶה *impulsio, impetus, lapsus.*
Rabb. דְּחִיָּה & דחוי *depulsio, expulsio, refutatio, oppositio.* כח הַדּוֹחָה *vis expultrix.*
Chald. לְחֵם *mensa.*

דחל Duo significata habet. I. Chald: et Syr: דְּחַל *timuit, metuit, territus fuit, expavit, veritus est: coluit, veneratus est.*
Nom: דְּחִיל *timendus, terribilis, formidabilis: Deus.*
דְּחַל, & כְחִיל, & דְּחוּלְתָּן *timidus, pavidus, religiosus.*
דְּחִילוּ & דְּחִילָא, & דְחוּלָא, & דַּחֲלָא *timor, pavor, veneratiò, cultus, religio.*
דְּחִילְנָן *currus obtecti.*
II. Arab: דחל dachal *inivit, introivit, intravit, penetravit, ingressus est, advenit.*
Nom: דכלה dâchla *introitus, accessus.* דחול dochol *idem.*
מַדְחַל mâdchal *idem.* מדאחלה *penetratio.* מדאחל *intrinsecus.* תַּדְחַל tadchal *intromissio.*
דאחל *ingrediens; interior, interiora; intestina, viscera.*
דַחִיל dachil *proselytus, advena.*

דחן Duo habet significata. I. דְּחַן, Chal: דוחן, Arab: דְּחַן dochan, Ramban דוכן *milium, panicum.*

II. Arab: דחן dachan *fumigavit, fumum fecit*. Nom. דֻחָאן dochan *fumus*. דֻחָאנִי dochani *fumosus*. דֻחָאנִיָה dochania *fumositas*.

דַחְנָה dachâna *infumibulum, fumarium, caminus*.

מֻדַחַן mudâchan *fumosus*. מֻדַחִן mudachin *faciens fumum*.

דחס Arab. דאחס *panaritius, reduvia, paronychia*.

דחף דָחַף, Chald. דְחַף *impulit, compulit, expulit, ejecit*.

Nom. מַדְחֵפוֹת *impulsiones, pracipitia*.

Rabb. דְחִיפָה *expulsio, ejectio*.

דחץ Arab: דחץ *condemnavit*.

דחק דָחַק, Chald: et Syr: דְחַק *pressit, compressit, coegit, ursit, anxit, afflixit*: Syr: *repulit, repudiavit*.

Nom: Chald: דָחִיק *pressus, compressus, angustus*. דְחִיק et דוּחְקָא *oppressio, afflictio*.

דחר Arab: דַחַר dachar *congregavit, coacervavit, convolvit, reposuit, conservavit*.

Nom: דַחִרָה dachâra *thesaurus*.

דַהִירָה אַלְבַנִין *repositio filiorum*: adoptio. אִדְחָאר *repositio, conservatio*.

ארחר *squivanthi*. דַחַר *calciamentum*.

מרחור Alcor: *repulsus*.

דחש Syr: דַחְשָׁא *satellites, lictores*. ר

דיה Inde דַיָּה, Chald: דַיָּא, idem quod דָּאָה *vultur*.

דְיוֹ, Chald: דְיוֹת, Arab. דיה deia, et רויה devîa *atramentum*.

Syr: דַיְוָא *diabolus*. דַיְוָן *dæmoniacus*.

דכך דָכַךְ, Chald: דְכַךְ, Piel דַכְדֵךְ *contudit, comminuit, contrivit*.

Nom. דְכִיךְ *contusus*. דַךְ *contritus, attenuatus, miser, pauper*.

דכא דְכָא *contudit, contrivit, comminuit*.

Nom. דַכָּא et דַכּוֹ *contritus, contusus, miser*.

דכה Duo habet significata. I. דָכָה, Piel דִכָּה *contudit, comminuit*.

Nom: דֳכִי, Syr: תַרְכִית *contritio, contusio*. Chald: מַדְכוֹת *placenta*.

II. Arab: דכה *correxit, rectificavit*.

דכי *solers, scitus*.

דכי deqqui *destruxit ædem, decollavit, jugulavit*.

דכן Chald: דוּכָן *suggestus*.

דכס Chald: דוּכָס *dux*.

דכף דוּכִיפַת *gallus sylvestris*.

דלל Duo significata habet. I. דָלַל, Chald: דְלַל et דַל *levatus, elevatus, extractus, ex profundo tractus, eductus, haustus, exhaustus fuit; detractus, minutus, attenuatus, debilitatus, ad inopiam redactus fuit*.

Nom: דַל *tenuis, macilentus, debilis, ægrotus, pauper*.

דַלָּה *exhaustio, tenuitas, paupertas, morbus*.

Syr: דְלִיל *tenuis, rarus, levis, facilis*: item *filum tenue, funis*.

דוּלְלָא *repudium*.

Rabb: דִלְדֵל *debilitavit*.

II. דלל dalal *humiliatus, humilis, abjectus vilis, contemptus fuit*.

Nom: דל dull *humilitas, abjectio, destructio, subjectio, submissio*.

דִלָּה dilla *contemptus, disgratia*. דִיל dil *morbus, dolor*.

III. Arab. דלל dalal, et דל dal, אסתרל *significavit, indicavit, notum fecit, monstravit, publicavit bona, per præconem res vendidit, hastæ subjecit, licitatus, auctionatus fuit*.

Nom: דליל delil *signum, indicium, demonstratio*. אסתרלאל *significatio*.

דלל delel *cognovit*. דליל delil *speciŭ*.

אלל dalil *præco*, qui res vendit, *proxeneta, pararius, dux, pædagogus*. תדלול tadlul *præconium*.

דלב Chald: et Arab: דלוב dulub *platanus*: alijs *castanea arbor*.

דלג Duo significat. I. דָלַג, Piel דִלֵּג *saliit, subsiliit, transiliit, saltavit*.

Nom: Rabb: דִלּוּג *saltus*.

II. Arab: דלג dalag *manicavit, manè surrexit, manè venit*.

דלג dulegi *myrobolani*.

דלה דָלָה, Chald. דְלָא, Arab: דלא dalî, Piel דִלָּה *levavit, elevavit, traxit in altum, extraxit: hausit, exhausit*.

Nomen דְלִי et דֳלִי, Syr: דַלְיָא, Arab דלוא *haustrum, urna, situla*. Rabb: דְלִי, דלג dalu *aquarius*.

Arab: דלו dalu *siphon*.

דָלִיּוֹת rami, *frondes*.

דֶלֶת *janua, tabula*. דְלָתַיִם *januæ geminæ*.

Rabb: מִדְלִי *altitudo*. דְלִיוֹת *varices*.

דלח Duo significat. I. דָלַח, Syr: דְלַח *commovit, turbavit, perturbavit aquas*.

II. Chald: דְלַח *timuit, metuit*.

Nom: דְלוֹת *timor*.

דלך Arab: דלך dalac *fricavit, fricatus fuit*. דלך & דלכא *fricatio*. מַדְלָךְ madlac *instrumentum quo politur*. מֻדַלִּךְ mudallic *fricans*. דלך *illud*.

דלס Arab: דלס dallas *commentus fuit, falsavit*,

falſavit, miſcuit cum falſitate, corrupit. דלאס deles *falſitas*. מְדַלֵּס mudallis *falſarius*. מְדַלַּס mudallas *falſus*.

דלע Rabb: דְּלַע *cucurbita*.

Arab: דלאע dilla *ſpecies melonum, melo indus, anguria, citreolus*. דַּלְעַת *cucurbitæ ſpecies*.

דלף דלף, Chald. דְּלַף *ſtillavit, deſtillavit*. אִדְּלַף *ornatus fuit*.

Nom. דֶּלֶף, Chald: דְּלַף *ſtilla, gutta deſtillatio*.

Rabb: דִּלְפְּרָה *junctura, copulatio*. דלפני *lippus*.

דלק Duo ſignificata habet. I. דָּלַק, Chald. דְּלַק *ſecutus, inſecutus, perſecutus, inſectatus fuit, feſtinavit poſt aliquem*.

II. דלק, Chald: et Syr: דְּלַק *accenſus eſt, arſit, exarſit*.

Nom. דְּלֵקָה, Chald. אִדַּלְקוּת *incendium, inflammans ardor*.

In Avic: דלק, cum ד punctato, *flexit*. דלח *vitis alta & ſuſpenſa*.

דמם Duo ſignificata habet. I. דָּמַם et דַּם *ſiluit, tacuit, conticuit*: et ſignificat *ceſſationem, quietem, ſecuritatem, tranquillitatem, moram, commorationem, expectationem, patientiam, ſubjectionem*.

Nom: דְּמָמָה *ſilentium*.

II. Per Metonymiam, דָּמַם *ſiluit, everſus, vaſtatus, diſſipatus, deſtructus, peſſundatus, exciſus, conſumptus fuit*.

Arab: דמם demem *ſubjectus fuit, ſubmiſit ſe*. אדמם admem *ſubjecit, ſubmiſit*. מדמום madmum *vituperabilis*.

Rabb. דִּמְדֵּם de ſole, *occubuit*. דִּמְדּוּם *accaſus ſolis*.

דמג Arab. דמגה damâga *cataracta, porta*.

דמה Quatuor ſignificat. I. דָּמָה *ſiluit, tacuit, quievit, tranquillus fuit*.

Nom: דּוּמִיָּה, & דֳּמִי, & דְּמִי, & דמי, & דְּמָמָה *ſilentium, quies, ceſſatio, expectatio, patientia*.

II. Niphal נִדְמָה *in ſilentium redactus eſt ſemper, perijt, vaſtatus, exciſus, interfectus eſt*.

III. Piel דִּמָּה, Chald. et Syr. דמי *tacitè ſecum cogitavit, putavit, intentus fuit, conſideravit, obſervavit*.

Syr. מְדַמְּיָנוּת *conſideratio*. מְדַמְּיָנָאִית *conſideratè*. In malum, דִּמָּה *ſuſpicatus fuit, ſuſpectum habuit*.

דּוּמִי *ſuſpicio, infamia*.

IV. דָּמָה, Syr: דְּמָא *ſimilis fuit, aſſimilatus eſt, congruit, conſenſit, conformis fuit*.

דִּמְיוֹן *imaginatio*.

Nom. Hebr. דְּמוּת, Syr: דְּמוּ *ſimilitudo, forma, conformitas, modus, exemplum*. דִּמְיוֹן *idem*. דַּם *idem*.

Deinde דָּם & דַּם, Chald: אִדַּם, Arab. דם dem *ſanguis: cædes ſeu homicidium, mors*.

דמי demmi *ſanguinavit*. מְדַמִּי mudemmi *ſanguinolentus, cruentus*.

דמוי *ſanguineus*. דַּמְוִיָּה *ſanguineitas*.

Rabb. דָּמִים, Chal: דְּמִין *pretium, pecuniæ*.

דמי, Arab. רימא *precioſus*.

Rabbin. דומי *infamia*.

דמך Chald: & Syr. דְּמַךְ, idem quod Hebr. שָׁכַב, 1. *cubuit, diſcubuit, decubuit; jacuit*. 2. Per metonymiam, *dormivit*. 3. Syr. *mortuus fuit*.

Nom. דמיך *ſomno oppreſſus, mortuus*. דִּמְכָא *ſomnus*. דִּמְכִין *cubilia*. מִדְמָךְ *diſcubitus, accubitus*. בֵּית מִדְמְכָא *domus accubitus, cubiculum, dormitorium*.

דמל In Avic: דמל damal *conſolidavit*. אנדמאל *conſolidatio*.

אדרמאל & אַדְמָאל aldumel *carbunculus, furunculus*.

דמן Duo ſignificata habet. I. Inde דֹּמֶן *ſtercus*. מַדְמֵנָה *ſterquilinium, fimetum*.

II. Arab: דמן daman *conſtans, firmus, ſtabilis fuit*.

דמאן daman, et אדמאן adman *firmitas, ſtabilitas, aſſiduitas*.

דמס Chald. דִּימְסִין *thermæ*. Rabb. דִּימוֹס *ærarium fiſcus*. Item דִּימָס *balneum minerale*.

דמע Duo ſignificat. I. דָּמַע, Chald. דְּמַע, Arab: דמע dama *lacrymatus eſt, lacrymas emiſit*.

Nom. דִּמְעָה, Chald. דִּמְעָא, Syr. דֶּמְעָא et דִּמְעוּת, Arab: דמעה damâ *lacryma*.

II. Arab: דמעה damaga, et דמאע dimag *cerebrum, cerebellum*. אדמאע admag *cerebella*. דמאעי dimagi *cerebralis*.

דמר Tria ſignificat. I. Syr. דְּמַר *ſtupuit, obſtupuit, miratus, admiratus eſt*.

Nom. דומר et תְּדְמוּרְתָּא *ſtupor, admiratio*. תְּדְמֻרְתָּא *miraculum, prodigium*.

II. Arab. דמר damar, et אִדְּמַר ardammar *murmuravit, indignatus fuit*.

Nom: תדמר tadmar *murmuratio*.

III. Arab. דַּמַּר dammar *deſtruxit, labefecit, perdidit, diſſipavit bona, prodegit, profudit, abligurivit*.

מדמר mudammar *diſſipator bonorũ, decoctor, deſtructor, prodigus*.

תַּדְמִיר tadmir *deſtructio, perditio, profuſio,*

fusio, dissipatio bonorum, prodigalitas, luxus.

מדמרה mudmira *sylva.*

מדמר midmir *tonus musicus:* potiùs *pausa.*

דמש Hebr. 12. v. 18. שלמה דאמשה.

דנא Duo significata habet. I. Chald: דְּנָא *meditatus fuit, mussitavit.* Syr. *attendit, sollicitus fuit.*

Nom: דָּנִין *meditantes.* דְּנָיָא *solicitudo.*

II. Syr: דְּנָא, Arab: דנא dâni *accessit, appropinquavit, præsto fuit.* Arab: אדנא adni *adduxit, obtulit.*

דֻּנְיָא dunia *mundus, orbis, terra.*

דֻּנְיָאוִי duniavi *mundanus.*

דנב Ara: דנב danab, Hiph. אַדְנַב adnab *peccavit, peccatum, scelus commisit.*

Nom: מְדַנִּב mudannib *peccator, reus, flagitiosus.*

דֶּנְב denb *peccatum.*

דנג דונג *cera, sevum.* Rabb: דָּנָג *lex.*

דנח Chald: et Syr. דְּנַח *ortus, exortus fuit.*

Nom. מַדְנַח *ortus, oriens.* מַדְנְחַי & מַדְנְחָאָה *orientalis.*

Syr. דִּנְחָא *Epiphania.*

דְּנִיחַ *illustris.* דְּנִיחָאִית *manifestè, perspicuè.*

דנם Arab: דנם *accessit.*

Nom: דנומה danuma *accessus.*

דנס Arab: דנס danas *polluit, inquinavit, maculavit, prophanavit.*

Nom: דנס danas *pollutio, lascivia, macula.*

מדנס mudánnas *inquinatus.*

דנק Duo significata habet. I. Chald: דְּנַק Passiv אִדְּנַק *clamavit, gemuit, ingemuit.*

II. Arab: דַּנַק danac *luxuriatus est.* דָּאנִק danic *gulosus, prodigus, mando.*

דַּנָקָה danáca *gula, gulositas, cupedia.*

דנר Arab. דנאר dinar *denarius, florenus, moneta aurea, aureus ungaricus.*

דסס Arab. דסס dasas *tetigit manu, contrectavit;* metaphoricè, *exploravit, scrutatus est.*

תדסוסה *tactus, attractatio, specillum.*

דיסס daisus *explorator, speculator.*

דסם Arab. דַּסַם dasam *pinguis, unctuosus.* אַדְסַם *pinguior.*

דָּסוּמָה dasúma *pinguedo, unctuositas.*

דעע Arab: דעדעה dagdaga *agitatio, titillatio.*

דעדע *titillavit, irritavit, commovit.*

תדעדע *irritatur.*

דעא Arab: דעא daî *clamavit, vocavit, invocavit, citavit, incitavit, accusavit, appellavit, provocavit, oravit, precatus fuit, petiit.*

Nom: דְּעָא *vocatio.* דעוה *clamor, oratio, precatio.* מדעו *vocatus.*

דַּעְאוִי daaui *vocatio in jus, accusatio, provocatio, quæstio.* מדעי muddai *orator.*

דעך דְּעַךְ, Chald. et Syr: דְּעַךְ *extinctus fuit, defecit.*

Nom. Chald. דְּעִיךְ *extinctus.* Syr. לָא דָּעֵךְ *inextinguibilis.*

דעל Arab. דעל dagal *dolus, fraus, injuria.*

דעם Arab. דעם daam *sustentatus fuit.*

דעאמה diama *sustentaculum, fulcrum, pertica.*

מדעם mudaam *fulcitus.* תדעם tadaim *fultio.*

דען Arab. דען daan *afflixit.*

דעץ Chald: דְּעַץ *fixit, infixit.*

דעק Chald: דְּעַק *pressit, compressit.*

דער Syr: דְּעַר, Arab: דער daar *motus, commotus, turbatus fuit.*

Syr: דְּעָרָן & מְדַעְרָנִית *commotio, turbatio.* Arab. דערא *timor.*

דפף Chald. דַּף *asser, tabula.* Rabb: *folium libri, pagina.* Syr: דַּפָּא *titulus.*

Arab. דף duf *porta lignea.*

Deinde דפוף dufuf *tympana.*

דפה אל מזק duffet al mezq *gubernaculum navis.*

דפה Inde דְּפִי, Chald. דְּפְיָא *fama mala, probrum, vicium, convicium, contumelia.*

דפח Inde Chald. דְּפִיחַ *atrium.*

דפל Chald: דְּפַל *miscuit, commiscuit, conspersit.* Rabb: latinum *duplavit, duplicavit.*

Nom. דְּפִיל *conspersus.*

Rabb: דְּפְלִין & דופלין *duplum.*

Arab: אלדפלי *oleander.* Avicenna.

דפן Duo significata habet. I. Nom. דופן Syr: דְּפַן, Fœm. דַּפְנָא *latus, costa, paries, venter mulieris.* Rabb: דְּפָנוֹת *latera.*

דַּפְנֵי δάφνη *laurus.*

II. Arab. דפן dafan *volvit, involvit, convolvit, glomeravit, posuit sub terra, inhumavit, sepelivit.*

Nom. דַּפְן defn *sepultura.*

דאפן dafin *qui sepelit mortuos, libitinarius.*

מַדְפַן madfan *sepulchrum.*

דפין *thesaurus absconditus.*

דפס Chald. דְּפוּס *typus, forma, exemplar, imago, modulus.*

דְּפַס *typis expressit, formavit, adumbravit.* דופס *typographus.*

דפע Duo significat. I. Arab. דפע dafa *impulit,*

impulit ad cursum, cucurrit, incurrit, impetum fecit, invasit, commisit unum cum altero, irruit, ingruit, aggressus fuit, adortus est, pepulit, expulit, depulit, restitit.

Nom: דאפע דאפִע dafi *depellens, expellens.*

דפאע dafa *invasio, incursio.* דפעה

Plur: דפעאת *vices.* מרפעה *resistentia.*

אנרפאע indifa *expulsio, separatio commixtorum.*

II. דפע dafa *dedit, tradidit, concessit, commisit.* דאפע *traditor, proditor.*

דפק דפק, Chald. דְּפַק *impulit, impetum fecit, pulsavit, percussit.*

Rabb: דְּפַק & דְּפִקָה *pulsus.*

Deinde דֶּפֶק *cippus.* רופקים *latera sepulchri.* דִּפְקָא *ilia.*

Arab. רפאק *contractio.*

דפר Arab. רפר daffar *scalpsit.* Avicen: רפר *fœtor.*

דצל Arab. רצלה dâusala *zizanium, lolium.*

דקק דקק & דק, Chald: דְּקַק, Piel Chal: דַּקֵּק & דַּקְדֵּק, Hiphil הֵדַק, Chald. אַדֵּק & הַדֵּק *comminuit, contudit, attenuavit, subtilem & tenuem corpore reddidit.*

Nom: דַּק, Fœm. דַּקָּה *tenuis, comminutus, res tenuis, gracilis, minutum aliquid.* דֹּק & דק *pellis, pellicula tenuis.*

Rabb. דקות & דְּקִיקוּת *subtilitas, tenuitas.* דקים & דקין *pelliculæ, diaphragma, mediastini.*

Chald: דְּקִיק *comminutus.*

דקדק & דַּרְדַּק *parvulus, puer.*

Arab. דַּקִּיק *tenuis, exilis.*

דקק daccac *in farinam redegit.* דַּקִּיק & אקאק *farina.*

דקיקה daquiqua *momentum, minutum astrologicum, punctum temporis.*

דק *minutus.* Item, *hectica.*

Rabb. הַדַּקָּה *idem.*

מדקה mudacca *pistillum.*

דקל Chald. דְּקַר *ferbuit.* דְּקוּר *fervor, ebullitio.* דֶּקֶל *palma* arbor. דְּקוּלָא *canistrum.*

דקם Arab. דַּקָּם ducm, & דקאם ducam *os, bucca, orificium.*

דקן Arab. דַּקַּן daqquan *stipavit, condensavit, constrinxit, obturavit, farcivit, confarcivit, implevit.*

תדקון tedacun *impletio.*

דקר דָּקַר, Syr: דְּקַר *fodit, transfodit, confodit, pupugit, transfixit gladio.*

Nom. מַדְקְרוֹת *transfossiones, vulnera.*

Rabb: דֶּקֶר *clavus.*

דַּקְרָן *furcula transfodiens: splendor.*

דִּקְרָא *latus.* דִּקּוּר *congregatio avium.*

Arab: דקר daqcar *imporcavit.*

תדקיר tadquir *imporcatio.*

דרר דְּרוֹר *puritas, libertas.* Deinde דְּרוֹר *hirundo.* Tertiò tribuitur *myrrhæ.*

דַּר, Chald. דור *parius.*

Arab: דרה darra *margarita.*

דַּרְדַּר *carduus.*

Rabb. בִּדְרוֹר *tina.* דַּרְדָּא *fundamentum, origo.*

Arab. דרר darar *provocavit.* דרור & אדראר *provocatio, coactio.* דרר darar *in pulvere redegit.* דרירה darira, & דְּרוּרָא, & דרור *pulvis aromaticus, aroma.*

דרור *exuberantia.* דרדאר dirdar *ulmus.*

דרא Inde דֵּרָאוֹן (instar זִכָּרוֹן) & דִּרְאוֹן *abominatio, reprobatio, contemtus.*

Rabb. רוֹרָא, & דִּירָא, & דִּרָן *vermis abominabilis, gurgulio.*

דרב Duo significat. I. Inde דָּרְבָן *stimulus.*

Chald. דּוּרְבָן *custos, dux, princeps.*

דּוּרְבְנָא *furfur.*

II. Arab. דרב darab *exercuit.* דרב אלקרע *fortitus fuit.* תדריב tadrib *exercitatio.*

מַדְרְבָה *laterificina.* מַדְרְבִי madrabi *qui facit lateres.*

דרוב darub *horreum, penus.*

מִדְרַבָּה mudarabba *cervical, pulvinus, culcitra.*

III. דרב *fudit, effudit.*

דרב *solutio ventris, diarrhœa.*

מִדְרַבָה madrâba *phiala, ampulla.*

דרב darb *histrix.*

הדג Inde מַדְרֵגָה *gradus, gradatio, gressus, incessus.*

Rabb. בְּהַדְרָגָה *gradatim.* דַּרְגוֹן *ductor, dux.*

Arab: מדרג mudarrag *gradatus.*

דרג darag *gradus.*

מדרג madrag *scala lapidea, cochlea.*

דרגה darga *gradus.*

Mat. 27. ואדרגה *& involvit illud.*

מדרגה madrâga *volumen.*

דרד Rabb. דַּרְדָּר, Arab: דרדי durdi *fax.*

דַּרְדַּר *incineravit.*

דרה Arab: דרי derî *scivit, novit, conscivit, exercitatus, solitus fuit, consuevit, assuefactus fuit.*

Nom. דְּרִי duri *scientia, doctrina, exercitium.*

דַּרְוָה darava *mos, officiū, consuetudo.*

דְּרִיָּה *generatio, posteritas.*

Deinde דרי dri *ferrugo.* מדרי muderi *ferruginosus.*

מִדְרִי mudri *furca.*

דַּרְוָה darva *laurus.*

דרז Arab: דרז *ador, commissura.* מדרוז madruz *strictus.*

דשר Arab: רשאר daschir *montosa terra, mons.*

דתר. Arab. רתר dathar *fovit, confovit, amplexus, complexus fuit, apricatus fuit, in sole versatus fuit, vestibus operuit.*

תרתור tedathur *complexus, apricatio, locus apricus.* מרתר mudathar *apricatus, soli expositus, apricus.*

Avicen. יסתרתר *aspergetur.*

FINIS
LITERÆ DALETH.

LITERA
ה He.

הא. הָא, Rabb: et Chald: הָא, Arab. הא ha *en, ecce, eja, ergo, igitur.*

Deinde Rabb: הָא & הָאי *hic, iste, ille.* Syr. הָא *an, num?*

הבב Tria significat. I. Inde הַבְהָב *cocta, ustulata, adustum.* Chald. הַבְהֵב *ussit, ustulavit, torrefecit igne.*

Arabic. הבב habab *assatura.* מהבב muhabab *coctus super prunis.* תהאב *inflammatio.* הבהבי habhabi *qui torret.*

II. Syr. הַבַּב *floruit, floribus vestivit.*

הַבַּב & הַבְּבָא *flos, coma arboris.*

Chald. הוּבִי *spina, urtica.*

Rabb. הַבַּאי *hyperbole.*

III. Arab. הבב habab & הב habb *flavit, spiravit, aspiravit.*

Nom. הבוב hubub *inspirationes, exsufflationes.*

הבא habba *halitus.* רבא מִנְבְהָא *atomus.*

Talmud. מהבהב *qui movet caput.*

הבג Avic. תהבג *cachexia.*

הבט Arab. הַבַט habât *descendit ex alto, demisit se, cecidit, prostratus fuit, procubuit.*

Nom: הָבוּט hubut *descensus, demissio, prostratio.* מהבט *scopulus.*

הבל הָבַל *vanuit, evanuit.*

Nom. הֶבֶל & הֲבָל, Chald. הֲבַל & הַבְלוּת *vanitas.* הַבְלָא *aura, exhalatio.*

Talm. הבל *incaluit, calefactus fuit.* הַבְלוּת *calefactio.* הַבְלִילָא *venter intra calidus, aut pulmo.*

Deinde הֶבֶל *vanitas,* dicitur *idolū.*

Rabb. הבִיל *citò, mox, illicò.*

הבן הָבְנִים *lignum, Ebenus,* instar אֶבֶן *lapidis.*

הבר Duo significata habet. I. Inde הֹבְרִים *astrologi prognostici.*

Rabb. הַבָּרִים *pontifices & sacerdotes Persarum.*

II. Chald. הֲבַר *obscuratus, nigris vestibus indutus fuit.* הַבְהַבַּר *obscuravit.*

הֲבִיר *obscurus, caliginosus, tristis.*

הֲבִירָא *caligo, tenebræ, obscuritas.*

Rabb: קוֹל הֲבָרָה *vox obscura submissa, echo, syllaba.* Plur. הֲבָרוֹת *vocales, puncta vocalia.*

הבת Arab. הבת habat *stupuit obstupuit.*

הגג Inde הָגִיג *meditatio, sermo, gemitus, murmur.*

הגה Duo significata habet. I. הָגָה, Chald: הֲגָא *locutus est; gemuit, sonuit, protulit, disseruit, disputavit, interpretatus est; meditatus, imaginatus, intentus, occupatus, molitus fuit, cogitavit, didicit; ingemuit, fremuit, garrivit, mussitavit, conquestus fuit.*

Nom. הֶגֶה, Chald: הֶגְיָא *meditatio, locutio, prolatio, gemitus, sonus oris, murmur, sermo, halitus.*

הָגוּת & הִגָּיוֹן, Const. הֶגְיוֹן *idem.*

Rabb. הִגָּיוֹן *Logica, Rhetorica.* חָכְמַת הַהִגָּיוֹן *ars Rhetorica.* הֶגְיוֹנִי *logicus, rhetor, dialecticus.*

Chald: הָגֵי *intentus.*

Arab: הגו hagu *cantus, oratio, fama, libellus famosus.* האגי hegi *cantor.*

אתְהַגִּי *pronunciavit, consonuit literas, legit jungendo literas.* הגא higi *pronunciatio.*

II. הָגָה *removit, amolitus fuit.*

Chald. הֵיגֵי & הֵיגִית *spinæ genus.*

הגם Syr: הַגַם *destruxit.*

הגן

הגן Inde הֲגִינָה *recta, directa, decenter facta.* Rabb. הָגוּן *rectus, aptus, idoneus, licitus, decens, honestus.* הֹגֶן *rectitudo, decorū.* כְּהֹגֶן *juxta decorum.* הָגָן *ansa.* הוגין *anchora.* הוגן *camelus minor.*

הגע. Arab: הגעה *vigilia, custodia.* הגע *expiravit.*

הגר Arab: הגר hagar, *fugit, peregrinatus fuit.*

Nom. הגירה hagira *fuga.* מהאגרין *peregrinantes.* פהגארוא & *peregrinati fuerunt.*

הדד Duo significata habet. I. הֵידָד et הֵד *acclamatio, clamor.*

II. Arab. הדד hadad *meditatus, minatus fuit, intentavit.*

Nom. תהדידה tahdida *mina.* מהדד muhaddid *minitans.*

הד hadd *alveus rivi.*

Deinde הדד hadad, & אתהדד athadad *cessavit facere aliquid.*

הֻדְהֻד hudhud *upupa.*

הדב Arab: הדאב *fimbria.* הֻדְבָה hudebe *intybus, cichorium.*

הדה הָדָה idem quod יָדָה *misit, emisit, porrexit, extendit.*

Arab: הדא vel הדי hadi *duxit, deduxit iter ingredientem, iter ostendit, comitatus est, induxit, illexit, docuit, instituit.* Nom. האדי hadi *dux, ductor.* מְהַדְיָן *dux itineris.* מֻהַדִּי muhadi *deductor, comes, docens.*

הֻדָא hude, & הדי *ductus, institutio, imperium.*

הדיה hadia *oblatio, libamen, munus, strena.* הֶדְיוֹן *bonum, beneficium.*

הדי *milvus.* מֻהַדִּי muhaddi *donator,* הדיה hudaia *munusculum.* הדו *tranquillitas.* הדיאן *mens, mentis abalienatio.* הֶדְיָא *decor.* בְּהֶדְיָא *clarè, dilucidè.*

הדך הָדַךְ *contudit, contrivit.*

הדם Duo significata habet. I. הֲדֹם *scabellum.*

II. Chald: et Syr. הֲדַם, Arab. הדם hadam: Piel Chald. הַדֵּם *partitus fuit, dissecuit, diffidit, disrupit, discerpsit, destruxit, dissipavit, perdidit, delevit.*

Nom: Arab: הֶדְם hedm, & הֶדְמָה hedma *destructio.*

Chald: et Syr: הַדָּם *pars, frustum, membrum.*

הדס הֲדַס *myrtus.*

Rabb. הִדֵּס *artavit, festivavit.*

הדף הָדַף, Chald. הֲדַף *impulit, depulit.*

הדר Duo habet significata. I. הָדַר, Chald. הֲדַר, Piel Chal. הַדַּר *decoravit, ornavit, honestavit, honoravit.*

Nom. הדור *honoratus.*

הָדָר & הֲדָר, Chald. הֲדַר, Rabb: הִדּוּר *decor, ornatus, honor, gloria.*

II. Chal. & Rabb. הֲדַר *rediit,* in הָדַר vide.

הו הוֹ *va.*

הוא Duo significata habet. I. Hebr. & Chald: הוא, Syr: הו & הוּ, Arab. הו hu *hic, is, ille, idem.* Plur. הֵם & הֵמָּה, Chald. הִמּוֹ, & הִמּוֹן, & הנון, Syr: הָנוּן, Arab: הם hum *hi, illi, isti.* Fœm. הִיא, Chald. הִי, Syr. הי & הִי, Arab. הי hi *hæc, ea, illa.* Plur. הֵן & הֵנָּה, Chald. הִנִּין, & הִנִּין & אִנִּין, Syr. אִנֵּן & הנון, Ara: הנאת hunnat *hæ, eæ, illæ.* Arab: Dual. commun. המא *illi duo, & illæ duæ.* האתין *illæ duæ.*

II. Arab. הוא hava, & הוי *ventus, aër.* הואי *aëreus.* אהוירה *aërei.* הואייה *aëritas.* אלהוא *inaniter.* הֻוֵיָה *chaos.*

הוב Arab: הוב hub, & האב hib *timuit, territus, reveritus fuit.*

Nom. הִיבָה hiba *timor, reverentia.* מֻהִיב muhib *terribilis.*

Deinde הוּבִי haubi *ferus, ferox.* הוּבָה haube *feritas, ferocitas, barbaries.*

Avicenna יְהִיב *aptum reddet.*

הוג Arab. הוג hug, & האג hig *motus, commotus, concitatus, excitatus fuit.*

Nom. מְהִיג *excitans.* הָאִיג *inflatus.* הִיגָאן *commotio, æstuatio.*

הִיג *fœdus.* הַגָּה haga *supellex.*

הוד הוֹד *potentia, majestas, gloria, dignitas, splendor, pulchritudo.*

Arabicè הוד havad *associavit, adjunxit se socium.*

מהואר muvahed, & הואר hivid *socius, commilito.*

מהוארה muhaveda *societas.* הוד haud *idem.* הוארה *acceptio.*

הוה Duo significata habet. I. הָוָה & הָיָה, Chald. הֲוָה & הֲוָא *fuit, factus, ortus, natus est.*

Nom. הֹוָה *accidens, eventus, calamitas, ærumna, pernicies, interitus, noxa, damnum, malum.* הַוָּה *idem.*

Arab: Verb: תהוון *desiderabitis facere.* הוו *desiderium, voluntas, appetitus.*

Rabb. הֲוָיָה *generatio.*

הי *fletus, ululatus.*

יְהוָה ὁ ὢν *ens.*

Rabb. הֹוֶה *præsens tempus.* הִתְהַוָּה *factus fuit.* הוֹוִים *generati.* הֲוָיוֹת *generata.* הֲוָיָה *essentia.*

Syr. לָא אִוָּא *minimè.*

הַוְתָא *abyssus, vorago, hiatus.* Arab. הוה ... Hebr.

Hebr. הוי, & per apocopen הו *heu, væ!*

II. Arab. הוה *voluit, dilexit, appetijt, desideravit.*

Nom: הוי *voluntas, appetitus.*

הוז Arab. הוז hus, & האז *despexit, contemsit.*

מהואז muhaves *despectus, spretus.* הואז hives *contemptus.*

האיז heis *illusio nocturna, pollutio nocturna, sperma.*

הוז *strepitus pedis, explosio.* הזה hasa *stercus.* הייז *suspicio.*

הוך Chald: הוך vel הך *ivit, ambulavit.*

Nom: מהכא *iter, semita.* היכא *ambulatio.* הכא *huc.*

הול Arab. הואל haul, & הולה haule, & האילה *sonus, stridor, fragor, fremitus, tumultus, fluctus, tempestas, turbo:* אתהאל *clamor.*

הואל havel *versavit, turbavit, inquietavit, evertit, subvertit.* מהואל muhavel *eversor.* תהוילה tahvila *eversio.* אתהואל ethavel *turbatus fuit.*

הום הום vel הם *turbavit.*

Nom: מהומה *calamitas, turbatio, turba, tumultus, seditio.*

Arab. האם *ciconia, herodius.*

הואם *vermes venenosi, serpentes, reptilia.*

האמה *vertex: item noctua.*

הון Tria significata habet. I. הון. Inde ההין *incepit, ausus, conatus fuit, voluit, contendit.*

Nom. הון *copia, possessio, facultas, divitiæ.*

הין *Hin mensura.*

II. Syr: הבן *intellexit.* הונא *intellectus, judiciũ, mens.* מתהונין *intelligibilis.* נתהונן *& sobrij simus.*

Chald: הונא *difficultas.*

III. Arab: הון & האן *despexit, contemsit, aspernatus fuit, sprevit.*

Nom. הואן haven *contemptus, dedecus, ludibrium, despectus.* Item *Mortariũ.* הין hein *facilis.*

היונה hujuna *facilitas, enchiridion, manuale.*

פיאלהין falhin *facilè, mox, statim.*

הוץ Arab: היצה haida *colica, passio:* item היצה hayda *menstruum.*

הור Arab. היר hajar *impedivit.*

הירה haira *impedimentum.*

מהיר muhajar *locus occupatus.*

הות Arab. הות hut, & האת hit *attulit, intulit, admovit.*

הזז Arab. הזז hazaz *movit, commovit.*

Nom. הז hazz, & הזה hazza *motus, tremor.* אהתזאז ihtezis *commotio.*

Deinde, הזז hazez *miscuit, confudit, commiscuit.*

אהתזז ahtazaz *mixtus, commixtus, confusus fuit.*

הזה hazza *mixtura.*

הזיזה haziza *impetigo.* מהזז muhazzez *impetiginosus.*

Tertiò, הזז hazaz *insidiatus, speculatus fuit.*

הזה Duo significat. I. הזה *dormivit, dormiturijt, somniavit, in somno locutus fuit.*

II. Arab: הזה & הזא hazi, & אהזא ahzi *neglexit, dedignatus fuit, sprevit, contempsit, derisit, illusit.*

Nom: הזו הזא husu *illusio, subsannatio, deliramentum.*

מסתהזי mustahzi *neglectus, negligens.* אסתהזא istihzi *negligentia.*

מסתהזיין *derisores.*

הזל Arab: הזל hazal *attenuatus, extenuatus, macer fuit.*

מהזול mazhul *extenuatus, macer.*

תהזיל & הזאל *extenuatio, macies.*

הזם Arab. הזם hazem *fregit, rupit.*

Nom. תהזימה tahzima *fractio, ruptura.* מהזם mahzam *idem.*

Rabb. הזמי *lolium.* חזמה *manipulus.*

הזר Chald. הזרא, potiùs חזרא *furfur.* Item *genus longæ spinæ.*

הטל Arab. הטל hatâl *stillavit, destillavit, pluit.*

הטל hâtal: Fœm. הטלה hatlâ *destillatio, gutta, stillicidium, catarrhus.*

היה היה idem quod הוה, *fuit, factus est, evenit, accidit.*

Rabb. הויה *essentia.* הוי, sicut ישנו, *est.*

Arab. היא *preparavit.*

מהיי *præparatorius.* תהייה *præparationes, aptationes.*

Avicen: היה *forma, figura.*

היך היך *quomodo, sicut, juxta, secundũ.*

Chald. היכא & היכן *ubi.* Syr: מהיכן *unde.* היכי *propterea.* היאך *quomodo?* היכן & הכות & הכות *similiter, sic.* היכנא *quomodo?* כהיכנא *eodem modo.* היכמא *quemadmodum.* הכך *sic.* הכי *tamen, sic.*

היכל Inde היכל, Chald. היכל, Syr: היכל, Arab. היכל heical *palatium, atrium, regia, aula, basilica.* Deinde *tabernaculum, templum Hierosolymitanum; pars hujus exterior & major.*

הכר הכר *agnitus, cognitus fuit, innotuit.*

 Arab.

Arab: הכר *impudentia.*

הלל Quinque significat. I. הָלַל *splendit, fulsit, luxit, claruit, nituit.*

Nom: הֵילֵל *lucifer.*

Arab. הלאל hilil *luna nova.*

תְּהִלָּה *splendor, lux, lumen.*

II. Metaphoricè: Piel הִלֵּל, Arab: הַלַּל *splendidum, illustrem, clarum, nobilem, celebrem reddidit, illustravit, laudavit, prædicavit, celebravit, ornavit, decoravit, honestavit.*

Arab. אִתְהַלַּל athallal *gavisus, lætatus fuit, exultavit.*

Nom: הִלּוּלִים *laudes, gaudia, tripudia, choreæ.* Rabb. הִלּוּלִים *epithalamia.*

הִלּוּלָא *lætitia nuptialis, choreæ, nuptiæ.*

תְּהִלָּה *laus, et celebratio, prædicatio.*

Rabb: תְּהִלִּים *Psalmi.*

מְהֻלָּל, Arab: תהליל tahlil *laus, canticum, hymnus.*

הֲלֹא *an? num, nunquid? si.*

Rabb. verb. הִתְהִיל *laudavit.*

III. Per antiphrasin, הוֹלֵל *inglorius, indecorus, insanus. furore actus fuit, indecorè, indecenter se gessit, insanivit, furijt.*

Nom. הוֹלֵלוֹת *insaniæ, stultitia, furores.* וְהֹלְלִים *indecora* seu *ingloria ligna.*

Arab. אהלואל *rumores bellorum.*

מַחֲלָה mahalle *bellum, pugna, castra.*

IV. Arab. הַלַּל hallal *laudavit, blanditus, adulatus, assentatus fuit, allexit, demulsit, delinivit, mitigavit, reconciliavit, indulsit, pexit.*

הָאִלֵּל halil, & מְהַלְלֵל *laudans, blandus, adulator, assentator, demulcens.*

תְּהִלִּיל tahlil, & הַלִּילָה *blanditiæ, indulgentia, adulatio.*

V. Chald: & Syr: אַהֵל *vituperavit, convitiatus est, contempsit, vilipendit.*

הלא הָלְאָה et מֵהָלְאָה, Chald: הָלְא, et לְהַלָּא, et לְהַלְּן, Syr: לְהַל *ultra, trans, ulterius, longè, deinceps.*

הלג Arab: הלג *irruit, æstuavit.*

הלה תְּהֳלָה *ingloria, indecentia, dedecus.*

הלך Duo significat. I. הָלַךְ, Chald. הֲלַךְ *incessit, ambulavit, ivit, abijt, profectus est, perrexit, venit.* Inde Arab: הָלַךְ halac *perijt, interijt, vastatus, destructus fuit.* הָאלִךְ halic *periens, perdens, vastator.* הַלְכָה halaca, et הַלַּאךְ helce *perditio, interitus, mors, miseria, vastatio.*

Nom: הֵלֶךְ *ambulator, viator.* הָלִךְ *ambulatio.*

הֲלִיךְ, Fœm. הֲלִיכָה *ambulatio, iter, incessus, vestigium.*

מַהֲלָךְ, Chal. לְךָ. *iter, via, itinerarium, deambulatorium.* Rabb: *motus.*

Rab. הֲלָכָה, Chal. הִלְכָא, et הִתְהַלְּכוּת *via, mos, consuetudo, lex, jus, ritus, lectio continua* aut *usitata, paragraphus.* כְּהִלְכָא *juxta morem.*

Rabb: הִלּוּךְ *pestis.*

Chald: הֲלָךְ *reditus.*

II. Arab: הלך hallac *ambijt, obsepivit, vallavit, vallo circumdedit.*

חַלְכָה halàca *ambitus, circus, circulus.*

תַּהְלִיכָה tahlica *circuitus palatij, obsidio, anfractus, flexus, ambages, circuitio, via.*

הֻלַיְכָה hulaica *fibula rotunda*: item, *lorica.* אבו הלך abu halac *reduvia, paronychia.* הִלְכָה hilca *digitale.*

הלם Duo habet significata. I. הָלַם *contudit, contrivit, fregit, quassavit, percussit, pulsavit.*

Nom: הֶלֶם *contusio, res contundenda, percussio, ferrum incudis.* הַלְמוּת *malleus.* מַהֲלֻמוֹת *contusiones, contritiones.*

יַהֲלֹם, Chald: סְבַהֲלוֹם *Adamas.*

הֲלוֹם *huc, illuc.*

II. Arab: הלם halam *venit.*

הלם halm *sensus.* בהלם bihilm *pacificè.*

הלן Arab: לְהַלָּן *ibi, illic.*

הלס Arab: הלס *macer factus est.*

המם Tria significat. I. הָמַם, Chald: הֲמַם *tumultum fecit, turbavit, conturbavit, concurrit, debachatus fuit.*

Nom: הָמָם *tumultus, turbatio.*

הֵם & הֵמָּה, Chald: הִמּוֹ et הִמּוֹן, et הִנּוּן, Syr: הֶנּוּן, Arab. הֻם hum, Dual. הֻמָּא humma *hi, illi, ipsi.*

Rabb: הַמָּמִי *perniciosus.*

II. Chald. הֲמַם *verrit, scopis purgavit.*

Nom. הַמְמָא *furfur, quisquiliæ, purgamentum.*

III. Arab: המם hamam, et הם hamm *cogitavit, decrevit, constituit, meditatus, imaginatus, opinatus, suspicatus, solicitus fuit, curavit.*

Nom: המם hamam, et הם hemm, et המה himma *cogitatio, meditatio, opinio, solicitudo, tristitia, tædium, cura, consilium, decretū, studium.* תהמה tuhma *suspicio.* מהם muhimm *cogitabundus, tristis, solicitus, furiosus.* מהתם muhetem *solicitus, tristis.*

המה Tria significat. I. הָמָה, Chald. הֲמָא idem quod הָמַם, *tumultuatus est, sonuit, strepuit, obstrepuit, murmuravit, fremuit, garrivit.*

Nom. הוֹמִי *tumultuarius, sonorus, garrulus.*

הָמְיָה et הָמָּה, Chald. הָמוּת, Syr: מַהְמְיָנוּת *tumultus, sonus, strepitus, murmur*. Chald. הֶמְיָן, Arab: המאין hamaia *baltheus, cingulum*.

II. Syr: per antiphrasin, הַמִּיא, Hiphil אַהְמִי *quievit, non curavit, neglexit, contemsit, abominatus est, permisit, concessit*.

Nom: מַהְמְיָנוּת *contemptus, negligentia, fastus*.

III. Arab. המא, vel המי hamî, & אהמא ahmî, & אהתמא ahtemî *defendit, protexit, fovit, calefecit*.

האמי hami, & מהמי muhami *defensor, protector, fautor*.

המיה himeîa *defensio, protectio, favor*.

המל הֲמֻלָּה & הֲמוּלָה *sermo, loquela, sonitus, tumultus*.

Arab המל hamal, & אהמל ahmal *sprevit, aspernatus fuit*.

המן הָמַן *tumultuatus, rixatus fuit, turbavit*.

Nomen הָמוֹן *tumultus, strepitus, turba, rixa, seditio, et multitudo*.

Rabb. הֲמוֹנִי *vulgaris*.

Arabic. המיאנא *pera, facculus*.

המס Inde הֲמָסִים *liquefactiones*.

המר Inde מַהֲמֹרוֹת *fovea profundæ*.

המת Arab: המת *vertex*.

הנן Quatuor significat. I. הֵן et הֵנָּה, Chald. הֵן et הַגֵּן, הָנִּין, Syr. אֵנִּין, et הֵנִּין, et הָנִּין *hæ, illæ*. Arab. הֻנָּאת hunnat *hæ, illæ, istæ*.

II. הֵן et הֵנָּה *huc*. עַד־הֵן, et עַד־הֵנָּה, et עֵדֶן, et עֲדֶנָּה, Rabb. עֲדַיִן *adhuc, hucusq́*. Chald. לָהֵן *propterea, nisi*.

III. הֵן et הִנֵּה *en, ecce*.

IV. Chald: הֵן *si*. הֵן לָא *si non, nisi*. לָהֵן *propterea, præterea, præterquam, nisi*.

הנד Arab. תהניד tahnid *gemitus*.

הנדא handa *ecce*.

הנד hind, est הֹדּוּ *India*.

הנה Rabb: הָנָה, Chald. הֲנָה, Syr: הֲנָא, Pass. אִתְהֲנִי et אִתְהֲנָא: Hiphil אַהְנִי *profuit, utile, gratum, suave, dulce fuit, delectavit*. Rabb: נֶהֱנָה *frui sive uti*.

הֲנָאָה et הַנָּאָה, Chald. הֲנָיָא, Syr: הֶנְיָן *utilitas, profectus, delectatio*.

הֲנָאִין *delicia, commoda*. הֲנָיוֹת *suavitas odoris*, aut *saporis*. הֲנִי et מְהַנִּי *utile, gratum, suave dulce*.

Rabb: הֶנָּה *ligustrū*. Arab. הניה *hora*.

הנך Arab. הנאך *ibi*.

הנק Arab: הנק hanaq *acutus cum malitia*.

הסס Chald: הַסֵּס *hæsitavit, dubitavit*.

הסה Inde Piel הַסָּה *siluit, tacuit, ti-*

muit, reveritus fuit.

הפה Arab. Marci 11. הפואתכם *debita vestra*.

הפך הָפַךְ, Chald. הֲפַךְ et אַפֵּךְ *vertit, convertit, evertit; subvertit, pervertit, convertit*.

Nom. הֶפֶךְ *versio; diversum, contrarium, inversio, conversio*. Rabb: הֶפֶךְ *antiphrasis, contrarium; refutatio, contradictio*. הָפוּךְ et מְהֻפָּךְ *conversus*.

הֲפֵכָה, Chald. הֲפֵכָא, et cum מ heemanthi, מַהְפֵּכָה, Chald. מַהְפֵּכָא *versio, eversio, subversio*.

מַהְפֶּכֶת *carcer, cyppus*.

תַּהְפֻּכוֹת *perversitates*. הֲפַכְפַּךְ *perversus; versatus*.

Rabb. הִפּוּךְ *conversio; mutatio*.

Syr: הֻפָּכָא *oppositio, contradictio*. הוּפָּךְ et הוּפָּכָא *conversatio*, actio vitæ.

הצם Arab: הצם hadam, et אהצם ahdam *digessit cibum, coxit, concoxit*.

האצם hadim *digerens*.

מהצום mahdum *digestus*. הציםhadim *idem*.

הצם hadam, & הצמא hadma, & אהצם ihdam, & אנהצאם inhidam *digestio*.

Avic. יהצם *claudetur*: de pyloro.

הצן הֹצֶן *species armorum; arma*.

הקה Arab: תהקיה tahquîa *lusus, illusio*. מהקי muhaqui *illusor, impostor*.

הקף היקף *signum*.

הרר Duo significat. I. הַר *mons*. הֲרָרִי *montanus*. הָר *mons*.

II. Syr. הַרַר, Piel הַרְהַר, Hiphil אהר *molestavit, irritavit, afflixit, læsit, nocuit, vexavit*.

הרא Arab: הרא hori *horreum*.

הרב Arab. הרב harab *fugit, aufugit*.

Nom. הארב *fugiens*. הרב harab, & הרוב hurub, & הרבה hârba *fuga*.

הראב harrab *fugitivus*.

מהרב mahârab *refugium, asylon, ara*.

Avic. הרב *abominatio, nocumentum*.

הרג הָרַג *occidit, interfecit*.

Nom. הוֹרֵג *homicida*.

הֶרֶג *occisio; cædes, interfectio*. Rabb. הֶרֶג *decollatio*. הֲרֵגָה *idem*.

הרה Quatuor significat. I. הָרָה *concepit, uterum gessit, gravida fuit*.

Nom. הוֹרָה *genitor, parens*.

הָרָה *gravida*. Rabb: הֶרְיוֹן *matrix mulieris* aut *gallina*.

הֵרָיוֹן & הֵרוֹן *conceptio*.

II. Chald. הַרְהֵר *concepit mente, cogitavit, imagi-*

LITERA

ז Zain.

זאב זְאֵב, Chald. דְּאֵב & דֵּיב, Syr: דאב & דֵּיב, Arab: דאב & דֵּיב dib *lupus*.

זבב Tria significat. I. זְבוּב, Chald: דְּבָב, Arab: דבב dhebeb, & דְּבִּינָה dubbina *musca*.

II. Arab: זַבַב zabab *crispus, intortus fuit*: Piel זַבַּב zabbab *crispavit, intorsit*.

Nom. זְבִיבָה zabiba *crispitudo, capillus intortus, cincinnus, floccus*.

תַּזְבִיב tazbib *crispatio, intorsio*.

זֻב zubb *pubes*.

III. Arab. זביבה zibiba *passula*.

זבג Arab: זַבַגָה zabaga *Gagates*.

זבד Duo significat. I. זָבַד, Chald: זְבַד *dedit, donavit*.

Nom: זֶבֶד *donum, munus*.

II. Arab: זַבַד zabad *spumavit*.

Nom: זַבְד zabd *spuma, spumositas*.

Deinde זֻבְד zubd *butyrum crudum, colostrum*.

זבח זָבַח, Chald: et Syr: דְּבַח, Arab: דבח dabah *mactavit, jugulavit, decollavit; occidit*.

Nom: Subst: זֶבַח, Chald: דִּבְחָ, Ara: דַבְחְ dabh, Rabb. זִבּוּחַ, Fœm. זִבְחָה, Syr. דִּבְחִיות, Arab. דַבְחָה dabha, & דַבִיחָה dabiha *mactatio, jugulatio, decollatio, occisio, cædes; convivium, sacrificium, victima*.

Arab. דבח dabh *angina*.

דַבָּאח dabbah mactator pecudum, *lanius*.

Heem. מִזְבֵּחַ, Chald. & Syr. מַדְבַּח, Arab: מַדְבַּח madbah *ara, altare*.

זבל Duo significat I. זָבַל *habitavit*. Subst. זְבוּל & זֶבֶל, est דִּירָה, *habitaculum, hospitium*.

Rabb. זְבִיל *habitaculum, membrana* seu *involucrum*.

Arab. זביל zibil, & זנביל *sporta*.

II. Chald: et Syr: זְבַל & זֶבֶל, Arab. זִבְל zebel, Matth. zebel, hebel, *stercus, fimus*.

מַזְבָּלָה mazbâla *sterquilinium, fimetum*.

Verb. Rabb. in Piel זִבֵּל, Arab. זַבַּל zabbal, Syr. in Hiphil אַזְבֵּל, Arab. אַזְבַל azbal *stercoravit*. זְבִילָא *pala*.

Arab תזבלה tazbila *stercoratio*.

זבן Duo significat. I. Chald: et Syr. זְבַן *emit, redemit*. Piel זַבֵּן *vendidit*.

Nom. זַבָּן & זַבּוֹן *emptor, obsonator*. זְבִינָא & זְבוּנָא *emptio*. מְזַבְּנָן & מְזַבֵּן *venditor*. זִבּוּן *venditio*. זְבִין *merx*.

II. Syr: זְבַן *tempus*.

זבק Arab. זיבק zaibach *argentum vivum*.

זבר Arab. זַבַר zabar *putavit*.

זַבַּאר zabbar *putator, frondator, pampinator*.

מִזְבַּר mazbar *falx putatoria, arboraria, vineatica*.

זַבַּארָה zabbara *idem*.

זבור דאוד zabur David *psalterium Davidis*. זְבַר quoq; *psalterium* significat.

Rabb. זְבוּרִית *manubrium*.

Syr: זְבוּרָא *patina* & *thuribulum*.

זגג Chald. et Arab. זַגָּג *vitriarius*.

זגב Arab. זגבה zagba *pilus velleris, villus, lanugo*.

מְזַגַּב muzaggab *villosus*.

זגה Alcor: אַללָה יָזְגִי סַחַאבָא *Deus disgregat nubes*.

זגל Arab. זגל zagal *animosus, magnanimus, audax, temerarius, ferox, potens*.

זגלה zogla *animositas, audacia, temeritas, incogitantia*.

זגל zagal *concio, carmen*.

תַּזְגָל tazgal *poesis, scriptura contra alterum. processus juris*.

זגר Syr: זְגַר, Arab. זגר zagar *increpuit, reprehendit, cohibuit, compescuit, silentium imposuit*.

זַגְרָה zogra *increpatio, reprehensio*.

Avic. זגיר *tenasmus*.

זגת Chald. זוּגַת *balneum, lavacrum*.

זַגְתָּא *gallina*.

זדד Arab. תַּזְדִיד tazdid *æstimatio, taxatio*.

זדה Arab. תזדיה tazdia *stamen*.

זדח Syr: זְדַח *ſuperbijt*. מְזַדְחָנוּתָא *ſuperbia*.

Arab. אִזְדַח izdach *maxilla*.

זדם Arab: זַדַם zadam *cepit, accepit, ſumſit, aſſumſit*.

זדע Arab מַזְדַע mazda *circus & circulus*.

זדר Arab: זַדַר zadar *reprehendit*. מַזְדַר mazdar *gerundium*.

זהה זֶה & זוּ, Chald. Syr: & Arab. דִי, & Chald. דּוּ & דֵּי, & הַן, & הָדֵן, & דֵּיךְ, & דִּיכִי, & דְּכַן *hic, is, iſte*.

Verb: Rabb: זָהַר & זְהָא *calefecit*. זִיהָא *æſtus, calor, radius ſolis, coruſcatio*.

Syr. זְהָא *ſuperbus, magnificus, curioſus, circumſpectus, cautus fuit*. זְהָיָאִית *cautè, circumſpectè*.

זָהִין *alacris*.

זהב זָהָב, Chald: & Syr: דְּהַב, Arab: דַּהַב dcheb *aurum*.

Heem: מַדְהֵבָה *aurum, tributum, aureum*.

Rabb. זַהֲבִי *aurifaber*.

Verb. זָהַב, Arab. דַּהַב dahab *inauravit*.

מדהב mudahib *inaurator, aurarius*. מדהב mudahab *inauratus*. תַּדְהִיב tadhib, & תַּדְהִבָה tadhiba *inauratio*.

זהד Arab. זאהד zahid *conſtans, firmus, ſtabilis*.

זהם זָהַם, Chald. זְהַם *inquinavit, fœdavit*.

Rabb. מְזוֹהָם *inquinatus, ſordidatus*.

Chald: זוּהֲמָא et זִיהוּמָא *ſordes, excrementum, recrementum, ſcoria, ſudor, ſpuma*.

Chald: זְהִים *inquinatus, fœdus*.

Arab. זהים zehim *inſulſus, inſuavis mores*. זהמה zehema *inſipiditas, inſulſitas*. זהומאת *inſipida, pinguia*.

זהק Arab. זהק zahaq *illapſus fuit, incidit, influxit*.

זהקה zahca, et מזהקה mazhaca *influxus, illapſus*.

זהר Tria ſignificat. I. זָהַר, Chald. זְהַר *ſplenduit, clarus fuit, fulſit, refulſit*.

Subſt: זֹהַר, Chald. זִיהוֹר *ſplendor, fulgur, lux, claritas*.

Chald: זִיהוֹרָא *luna*.

Arab. אזהרה azohora *lucifer*.

זְהוֹרִית et זְהָרִית, Syr. זהורית *coccinũ*.

זְהוֹרָא *pulchritudo*. זְהֹרִי *toxicum*.

II. Per metaphoram, זָהַר *præadmonuit, commonefecit*.

Rabb. זְהִירִים, Chald: זְהִירִין et זְהָרִין *admonitores, adhortatores, exactores, præfecti, cuſtodes*.

אַזְהָר et מַזְהָר *ſpeculator*.

Rabb. הַזְהָרָה, Chald: אַזְהָרָה et זִיהוּרָא *admonitio, cautio*.

זְהִירָאִית *cautè, diligenter, benè*.

III. Chald. זְהַר, Arab. זהר zahar *floruit*.

Arab. זַהַר zahar *flos*.

זוב זוּב et זָב, Chald. דּוּב et דְּאַב, Arab. דאב dib et דוב dub *fluxit, effluxit, diffluxit, liquefactus fuit*.

זוֹב, Chald. דּוֹב *fluxus*. Rabb. זִיבָה *fluxus, gonorrhæa, menſtruum, profluviũ*.

זוֹבָן, Arab. זֻבָּן *mentula*.

Arab. מְדִאב mudib *liqueſcens, fluens*.

In 2. conjug. דַּיַּב dajab: in 3. conjug. אדיב & אַדְאַב adib *liquefecit, diſſolvit, reſolvit, relegavit, diluit, fudit metalla*.

תדייב tadjib, et אדאבה adiba *liquefactio*.

Avicen. דאבאני dibani *liquefactivus*. דוּבאן *liquefactio*.

זוג Duo ſignificat. I. per cholem Rabb: Chald. et Syr. זוֹג, Arab. זוג zeug, vel זאג zig, eſt Græcum ζυγὸς (à ζεῦγος) *jugum, junctura*. In 2. conjugat. זוג, Arab. זוג zauveg *jugavit, junxit, conjunxit, copulavit matrimonio, elocavit, combinavit, miſcuit*.

Rabb. זווּת, Syr: זוּוָג, Arab. זויג zivig, et תזויג tazuig *conjugium, matrimonium, elocatio*.

Chal: מְזוּוָג, Arab. מזוג muzauvag, et מתזוג mutzauvag *combinatus, conjugatus*. זוֹג zeug *maritus*. Avicen. *viſcoſitas, cohærentia*.

II. Per ſchurec, Rabb. זוּג, Chald. זג *tintinnabulum, nola*. זַג *acini tunica*, vel *folliculus*.

Arab. זאג *attramentum ſutorium: gummi, et vitriolum, rubrica*.

זוד Quatuor ſignificat. I. זוד et זָד *ferbuit, efferbuit, bullivit, ebullivit, coxit*.

II. Per metaphoram, זיד, in 3. conjugat. הזיד, Chald. אזיד *efferbuit, intumuit, ſuperbivit, ſuperbè egit, ſciens & prudens peccavit, iniquè egit*.

Adject. זד et זדון *ſuperbus, audax, temerarius, impius*.

Subſt. זָדוֹן, Chald: זדון et זְדָנוּת *ſuperbia*. Rabb: מֵזִיד *temerarius*.

III. Arab: זוד zud, vel זאד zid in 3. conjug: אזיד azid *addidit, adjunxit, appoſuit, adjecit, auxit, multiplicavit, extendit*.

זאיד zaid, et מְזִיד muzid *additus, ſuperfluus, nimius, abundans*.

זיאדה zieda *additio, incrementum, augmentum, melioratio, ſuperfluitas, abundantia; porticus*. מְזוֹד *ſaccus*.

זוה Hinc זָוִית, Chald: et Syr. זָוִית et זְוִי Arab.

Arab: זאויה zavija *angulus*. מְזוִים *anguli, cellæ, promptuaria, penuria*. Arab: etiam זאויה zavija *monasterium*.

זין זיו *secundus mensis anni*. Chald. זיו, Fœm: זִיוָא *splendor, decor, forma, figura, facies*.

זִיוְתָן *splendidus, decorus*.

זין זיו *fera*. מְזוּזָה, Chald. מְזוּזְתָא *postis*.

Rabb. item verbum זוז vel זז *motus, agitatus fuit* è loco in locum, *recessit, discessit*.

זוז *drachma* seu *denarius Romanus*.

Chald. זְאַז *ramus*.

זז et זיז *thalamus, appendix*.

זוח Chald: זוח & זָח, idem quod זָחַח, *levatus, elevatus, sublatus, remotus fuit*.

Rabb: מֵזִיחַ *tollens, abolens*.

Syr. זוּחָא & זוּיְחָא, & זְוִיחָא *elatio, superbia, applausus*.

זוט Rabb: זוט *parvus, abbreviatus*.

זוטו *fundus, solum, fundamentum*.

זוטא et זט *vive, prosit*.

מזוט mezuet *pera*.

זול Duo significat. I. זול vel זָל in 3. conjug. הֵזִיל *vilipendit, contemsit*.

Rabb. זול, Chald: זְלוּת *vilitas*.

II. Arab: זול zul et זאל zil, sicut hebr: אָזַל *abijt, paulatim cessavit, desijt, destitit, perijt, evanuit, amotus, ablatus, sublatus amissus fuit*.

מזאול muzaval *amotus*.

זאול zivil, et אזאלה, et תזואל tazvil *sublatio, remotio, abolitio*.

זום Syr. זָם *sonuit, resonuit*. זַמְזִין *tibiæ*.

זון Quatuor significat. I. זון. Inde nom. זָן, Fœm: זוֹנָה: et cum מ heemanthi מָזוֹן, Rabb. זִיוּן *cibus, esca, nutrimentum*.

זוֹנָה *caupona, tabernaria, hospita*.

Verbum Chald. זָן *pavit, cibavit, aluit, nutrivit, enutrivit*.

זִוּן *nutribile*.

II. זיונות et זיונים *arma, instrumenta bellica*.

Chald: Verb. זָן: In 2. conjug: זַיֵּן *armavit*.

Rabb: מְזוּיָּן, Syr: מְזַיַּן, Chald: מְזָיַּן *armatus*.

Subst. זַיִן et זַיִּן *armatura, tela, sagitta, jaculum*. זִינָא *carcer*.

III. Arab. זין zajan *formavit, formosum redaidit, ornavit, adornavit, comsit, composuit, disposuit, correxit, emendavit, illustravit, polivit*.

מְזַיֵּן muzajan *dispositus, illustratus, politus*.

זין zein, et זִינָה zeina; et תזיין tezein *ornatus, dispositio, politio*.

IV. Rabb. זְוָן, Arab. זואן, Matth. zeven

lolium, zizanium.

זוע זוע vel זע, Chal. זוע et זע, Arab: זאע za *movit se, motus, commotus fuit, tremuit, contremuit, metuit, timuit, expavit*.

זֵעָה, Chald. זֵיעָא, Arab: רויעא *sudor*.

זְוָעָה pro זַעֲוָה, Chald. זִיעָא, & זיע & זיע *commotio, tremor: & σεισμὸς terræ motus*.

זוף Duo significat. I. Rabb: זִיֵּף, Chald: זַיֵּף *falsificavit, vitiavit, adulteravit*.

זַיְפָן *falsarius*.

זִיּוּף *falsificatio, falsitas, error*.

זיף *stylus*.

II. Syr: זופָא, Arab. זוף zuf *hyssopus*.

זוק זִיקוֹת *scintillæ, favillæ*.

Verb. Arab. זאוק zavac *delineavit, pinxit, illuminavit libros*. מְזַאוַק muzavac *pictus, illuminatus*.

תזויק tazuic *pictura*. זואק *pictor*.

זִיבְקָה zevce *argentum vivum*.

זור Quatuor significat. I. זור et זָר *compressit, comprimendo expressit*.

Substant: מְזוֹר *compressio, expressio*.

II. זור & זָר cum מ constructum, *aversus, alienus, abalienatus fuit, à re aliqua abhorruit*.

Adject. זָר *alius, alienus, alienigena, extraneus, paganus, profanus*. Rabb: *anomalus*.

Subst. זָרָה & זָרָא, literis א ה permutatis, *abalienatio, nausea, fastidium*.

מְזוֹר *idem*.

III. Chald: זִיר *maculis respersus*.

זִיר *paxillus*. זִירָא *genus phalerarum*.

IV. Arab: זור *rugivit*.

Math. 25. 43. וְלֹא תְזוּרוּנִי *& non visitastis me*.

זות זֵית, Arab. זיתונה zeituna *olea & oliva*.

Arab: זֵית zeit *oleum olivarum, olivũ*.

זיאת zeet *olearius*.

זחח Duo significat. I. זָחַח, Passiv. נִזָּח *levatus, allevatus, elevatus fuit*.

II. Metaphoricè, Chald: זְחַח *elatus, superbus fuit, superbivit*.

Rabb: זְחוּחִים, Chald. זְחוּחִין *elati, superbi*. זְחוּחָא *elatio, superbia*.

זחה זְחָה, Syr: זְחָא, idem quod Chal: זְחַח *elatus fuit*. 3. conjugat. אַזְחִי *extulit, laudavit*.

זחל Tria significat. I. זָחַל, Chald: זְחַל *repsit, serpsit, cucurrit*.

זוחל, Chal. זַחֲלָא *vermis, serpens, locusta repens, bruchus, eruca, tinea, limax*.

Rabb: זְחִילָה, *cursus*.

II. Metaphoricè, Rabb. זָחַל, Chald. זְחַל *fluxit*.

Chald.

Chald: מְחַל et מְחִילָה *locus declivis.*

III. Metaphoricè, זְחַל *humi repsit, veritus fuit, timuit, expavit.*

זחם Arab. זחם zaham *pressit, compressit.* זחם ziham *impetus, celeritas.*

זחף Arab: זחאפאת *reptilia.*

זטם Syr. זִטְמָא *falsitas*, vel *folium.*

זטר Chald. זוטר *parvus, junior.* Arab: מֻזְטַר mostar *mustum.* מִזטרה maztàra *ferula, hostorium.*

זכך. זָכַךְ & זַךְ *mundus, purus, clarus fuit.* Adject. זַךְ *mundus, purus.* זְכוּכִית, Chald. זְגוּגִית & זוגית, Arab: זגאג zugig *vitrum, speculum.* Rabb: זַגָּג, Arab: זַגאג zugegi *vitriarius.* Arab: זאג zeg *vitriolum, attramentum.* זְגָאגָה *vitrum.*

זכה Duo significat. I. זְכָה, Chald: et Syr. זְכָא et דְּכָא, Arab. זכא zaci *mundus, purus, immaculatus, irreprehensibilis, innocens, pius, justus, meritus, dignus fuit.*

Chald. זַכִּי, et דַּכִּי, et זַכַּי, Arab. זַכִּי zacci *mundus, purus, irreprehensibilis, innocens, pius, justus, meritus, dignus.*

Chald: זְכוּת, et זַכּוּ, Syr. זָכוּתָא, & זְכָאוּת, et דְּכִיוּת, Arab. זַכָּוָה zaccava *puritàs, innocentia, justitia, dignitas, meritum, præmium.*

Arab. זְכָוָה *eleemosyna.* Alcor.

Syr. דוכיא et הַדְכִּיָה *purgatio, expiatio.* הַדְכִּיתָא *latrina.* דַּכְיָאִית *purè, sincerè.* מְדַכְיָא *novacula*, à mundando. מְדַכְּיָן *mundator, purificator.*

Rabb: זָכָה *dignus fuit.*

II. Per metalepsin, Syr: זְכָא *dignior fuit, superavit, vicit, devicit.*

Subst. זָכוּת *victoria, virtus.*

זכם Arab: זֻכָאם zukem *coryza.*

זכר זָכַר, Chal. זְכַר et דְּכַר, Arab. דַּכַר dacar *recordatus est, memor fuit, meminit, mentionem fecit: cum* ל, *vertere aliquid alicui* vel *in bonum* vel *in malum.*

Subst. זֵכֶר & זָכָר & זִכָּרוֹן & אַזְכָּרָה, Chald: דִּכְרָן, & דָּכְרָן, & אַדְכָּרָא, & אַדְכָּרוּת, Arab. זכר *memoria privata, & publica.*

Aliud זָכָר & זְכוּר, Chald. & Syr: דְּכַר, Arab. דַּכַר dacar, & דְּכוּר ducur *mas, masculus.*

Chald: דְּכַר *aries, hircus.*

דְּכוֹר & זָכוֹר, Rabb. זַכּוּרוּ, Syr: דְּכוּרוּ & זכורו *recordator, divinator, ariolus, pytho.*

Arab. דַּכַּר dacar *penis, mentula.* דכורי *virilitas.*

דְּכְרָאנִי ducrani *virilis fœmina, virago.*

מַדְכּוּר madcur *memoratus.* תַּדְכָּרָה tadcàra *commonefactio.*

מִדְכַּר madcar *testiculus.*

דכר dacar *thus masculum.* דכיר dacir *suavis.* דֻּכָּרָה ducara *caprificus.* תַּדְכִּיר tadcir *caprificatio.*

זלל Duo significat. I. Adject. זוֹלֵל, idem quod זַל *vilis, contemptus, despectus, ignobilis.*

Subst: זֻלּוּת *vilitates, homines leves.* זַלְזַלִּים *racemi.*

Verb. Chald: זָלַל & זַל 1.2 conjug. *vilipendit, contemsit, despexit.*

זְלִיל *vilis, contemtus.* זלות *vilitas, despectio.* Syr: זְלִילָאִית *per contemtum.*

Rabb. זִלְזוּל *vilipensio, despectio.* מְזֻלְזָל *despectus, execrabilis.*

II. Arab. זלל zalal *motus, commotus fuit.* Subst. זלזלה zalzala *motus.* זלזאל zalzil *terræ motus.*

זַלָּה zallah *excessus, delictum.*

זל zell *phtisis, tabes.* מזלול mazlul *phtisicus, tabidus.*

זלג מַזְלֵג, Arab. מִזְלַג *uncinus, fuscinula, fuscina.*

Verb. Chald. זְלַג 3. conjug. Syr: אִזְלַג *fluxit, defluxit, stillavit.*

Rabb. מַזְלְגוֹת *cataractæ.*

זלח Chald. זְלַח, Pass. אִזְדְּלַח *fluxit, defluxit, stillavit, scaturivit.*

זַלְחִין *defluxus, imbres.*

זלט Arab. אנזלט anzalat *pauper factus est.* זלט zalt *paupertas.* מזלוט mazlut *pauper.*

זלם Arab: זְלֻמָה zuluma *proboscis.* אִזְלֵם izlem *Mauritania.*

זלע Duo significat. I. Syr: זְלַע *hausit.* Chald: זוליג *bombylius.*

II. Arab: זָלַע zala *calvus fuit.* אזלע azla *calvities.* זְלוע zoloa *calva.*

אזלע azalla *parasitus fuit.* זלע zulla *parasitus, joculator.* תזלע tezela *parasitatio.* זילעאן *species caricæ.*

זלף Duo significat. I. Chald: זְלַף *stillavit, effudit.*

Arab: זלפא zalfa *lubricum.*

II. Arab. Hiphil, אַזְלַף azlaf *mutuavit, mutuum dedit, commodavit, credidit.*

מַזְלוּף mazluf *mutuus.* זאלף zalif *mutuator.* זֵלֶף zelf *mutuum.*

זלק Chal: זְלִיקִין *scintillæ.* Item *radij solis.* Arab. זלק *lenitas, levitas, lubricitas.* Verb. זְלַק *lubricitabit.* מַזְלֵק *lubricitativus.*

זלת זוּלַת & זוּלָתִי *prater, nisi, excepto.* Chald. זַלְקָא *arca, canistrum.*

זמם Tria significat. I. זָמַם et זַם *cogitavit,*

tavit, excogitavit, machinatus est.

Subst. זִמָּם, Fœm. זִמָּה & מְזִמָּה *cogitatio, consilium*; plærunque in malum, *cogitatio prava, consilium malum, machinatio, practica, malicia, scelus*: κατ' ἐξοχὴν *scortatio.*

Rabb. זוֹמֵם *falsus testis.* הַזּוֹמָה *scelerata cogitatio.*

Arab: מזמום mazmum *iniquus, sceleratus.*

II. Chald: זְמָם *capistrum, et annulus in naribus bubali.*

Verb. אִתְזַמַּם *refrenatus fuit.* זמין *nares.*

III. Arab: זמם zamam *cogitavit, computavit, supputavit, rationem accepti & expensi subduxit, inscripsit, matriculavit.*

זמים zemim *liber rationum, codex rationarius, inventarium, matricula, catalogus.* Deinde זמם zamam *toleravit, sustinuit, passus est.*

זמם zemm *patientia.* זאמים zamim *patiens.*

זמג Arab: זמג zemag *mergulus.*

זמה Chald: אַזְמָרָה et זמין *cogitatio mala, machinatio.*

Rabb: זְמִיּוֹת *tributa,*

זמל Chald: אִזְמֵל *novacula.*

Arab: זמאל zemil *caballus, equus clitellarius.* זאמל zamil *agaso, mulio.* מִזְמָל *idem.* Alcor: *propheta.*

זמן זְמַן, Chald: זְמָן, Syr: זְמָן, Arab: זמן zaman, et אַזְמָנָה azmana *tempus certũ.*

Rabb: זְמָנִי, Arab: זמני zamani *temporalis.*

Verb: 2. conjugat: זִמֵּן, Chald: זַמִּן. 3. conjug: Rabb: הוֹמִין, Chald: אזמן *constituit certum tempus, vocavit, convocavit, inuitauit, citavit, parauit præparauit.*

מְזֻמָּן, Chald: מְזַמַּן et מְזֻמְּנָן *invitatus, paratus, opportunus, commodus.*

Chald זְמִין *paratus.*

הַזְמָנָה *invitatio, citatio, pactum.*

זמן et מְזֻמָּן *convivium & benedictio: triclinium.*

זמע Arab: מזמע muzama *futurus, necessarius.*

זמר Duo significat. I. זָמַר, Chald. זְמַר *incidit, secuit, resecuit, putavit, amputavit.*

Substant: זְמֹרָה *palmes, sarmentum.* מַזְמֵרוֹת *falces putatoriæ.*

מְזַמְּרוֹת, Chal: מְזַמְּרִין *forcipes, emunctoria.* Al. *Psalteria.* Al. *cultri magni.*

זֶמֶר *capra rupricola, dama.*

II. Metaphoricè, 2. conjug. זִמֵּר, Chald. et Syr: זַמַּר, Arab. זמר zammar *cecinit, modulatus est, carmine celebravit, decantavit.*

Subst. זָמִיר *cantus avium*, seu *tempus vernum.*

זִמְרָה & זִמְרָת, מִזְמוֹר, Syr: מְזְמוּר, Arab: מִזְמַר mazmar *cantio, carmen, versus, psalmus.*

זְמוֹרָה *crepitus ventris.*

Chald: זְמַר *cantio, musica.*

זַמָּר, Syr: זָמָר, Arab. זאמר zamir *cantor, musicus, tibicen.*

זְמָרָא *musica, convivium, saltatio, lascivia.*

Arab. זְמָר zamr *instrumentum musicum.*

תזמיר tazmir, et מזמאר mazmar *Psalterium.*

זמרה zumara, & מזמאר mazamar *fistula, tibia.* Item *trachæa arteria.*

זנב זָנָב, Chald. דּוּנְבָּא & דְּנַב, Arab. דנב deneb *cauda* animalis, & *penis.*

זִנֵּב, Chald: זנב *decaudavit, caudam præcidit, extremitatem amputavit, agmen extremum carpsit.*

זנד Arab: מזנד mezned *cervical, pulvinus, focile.*

זנה זָנָה, Chald: et Syr: זְנָא, Arab. זנא zanî. Piel זִנָּה, Syr. זַנִּי *fornicatus, scortatus, meretricatus fuit.*

Nom. זוֹנָה, Chald. זַנִּי & זָנִי, Arab. זאני zani *fornicator, scortator, adulter, corrivalis.*

זְנוּת & תַּזְנוּת, Chald. זְנוּ, Syr. זָנְיוּת, Arab. זנא zîne *scortatio, lascivia, libido, adulterium.*

זנאני zenini *adulterinus, spurius, nothus.* תזנון tezmun *illegitima nativitas.*

זנים *aromata libidinem excitantia odore suo.*

Chald. זַן *modus, species.*

זנח זנח *contemsit, abominatus est, rejecit, repulit, amovit, removit, elongavit.*

Arab. זנח *rancidus, abominabilis.*

זנק Inde Piel זנק *erupit, inundavit.*

Rabb. זִנּוּק *impetus aquæ.*

אזנקא *prominentia*, aut *expensa ædificij.*

Arab: זנקה zanâca *callis, via trita, via publica.*

זעב Arab. זעב *pilus, lanugo, pilosus.*

זעה Inde זְוָעָה idem quod זַעֲוָה, *commotio.*

זעח Arab. זעח zaah *turbavit, confudit.*

זעט Chald. זְעַט & זְעָטוּטִין *axilla.* זעטוט, &c, ע absorpto, זוט *parvus.* זוטרא *parva.*

זעך Inde נִזְעָךְ *excisus, extinctus, consumtus, amputatus fuit.*

זעם Duo ſignificat. I. זעם indignatus, deteſtatus, abominatus, iratus fuit, contemſit, ſprevit.

Nom. זעם indignatio, deteſtatio, ira.

II. Arab: זעם zaam ſuperbè dixit, affirmavit, jactavit, gloriatus fuit.

זעים zaim glorioſus, jactabundus, vaniloquus.

זעמה zaama jactantia, vana gloria, ſuperbia.

זען Arab. זען zaan extulit laudibus.

זעף זעף, Chald. זעף, eſt קצף וכעס triſtis, contriſtatus, iratus fuit, furiit.

Nom. זעף, iratus, triſtis. זעף, Chald: זעף ira: æſtus ventus furens, tempeſtas.

Syr: זעפאית iracundè, vehementer.

זעק Duo ſignificat. I. זעק, Chal. & Syr. זעק clamavit, exclamavit, acclamavit, vocavit.

Nom. זעק & זעקה clamor.

II. Arab. זעק zaac fœdavit, defœdavit, deformavit, deturpavit.

Nom זעק zaiac fœdus, deformis, ferus

זעקה zaàca fœditas, deformitas, feritas, barbaries.

זער Inde זער & מזער parum, modicum, paululum.

Verb: Chald: זער parum aut modicum fuit, minutus, imminutus fuit.

זער, Syr: זעור parvus, minor.

זעור minor ætas, pueritia.

זערות paucitas. זעיר זעיר paulatim.

כזער ferè. בזעור ירא paucis, breviter.

Rabb. זרת pro זערת μικρὸς minimus digitus: & palmus.

Arab. אזער levis, ſine pilis.

זפה Inde זפת, Chald: זפתא, Arab. זפת zeft, pix nigra de pino.

Vnde Verb. Rabb. זפת, Arab: זפת zaffat picavit, oppicavit.

Arab. מזפת muzaffat oppicatus.

תזפית tazfit oppicatio.

זפק Rabb. זפק, Arab: זפק zifac veſica, matrix, et veſica gallinæ, ſtruma, tunica, panniculus.

זפר Arab. זפר zafar ſibilavit, exibilavit.

זפרה zifra ſibilus, gemitus, clamor.

תזפירה tazfira ſibilus.

מזפר muzâffir ſibilans.

זקק Tria ſignificat. I. זקק, Chald. זקק & זק, Arab. זקק zacac fudit, fundendo purgavit, activè: item, percolatus, excolatus, defæcatus fuit.

Nom. Chald. et Syr זק, Arab. זק zec uter, colum, ſaccus picatus, culeus.

Rabb: זקוק & מזוקק colatus, percolatus,

purus. Deinde Arab: זקאק vicus, platea, angulus.

II. זקים, Chald: זקין compedes, vincula, laquei, catenæ.

Verb. Chald. זקק ligavit, vincivit.

זקיק ligatus, vinctus.

Deinde זקים, Chald: זיקוקין favillæ, ſcintillæ.

III. Rabb. נזקק mixtus, commixtus fuit, coivit.

זקן זקן ſenuit, conſenuit, ſenio confectus fuit.

Nom. זקן ſenex, ſenecio. Rabb: avus. זקן & זקנה, Chald: זקנא ſenectus, ſenium. זקונים ſenectus.

זקן, Chald. דקן, Arab. דקן dacan barba, mentum cum barba.

Talm. זלדקן habens זקן barbam זל raram: vilem. עבדקן habens עב denſam זקן barbam.

זקף זקף, Chald. זקף levavit, elevavit, erexit, exaltavit.

Nom. Chald. זקף erigens, erector.

זקיף erectus, ſuſpenſus. Syr. cruci fixus, crux.

זקפות & זקיפות elevatio. Syr. crucifixio.

Rab: זקפא pollex. מזקף ſtrigil. אזדקפות elevatio, excellentia.

זקר Talm. אזדקר ſaltavit. אזדיקור ſaltare.

Syr: זקר texuit, contexit. זקור textor.

זקר textus, contextus.

זקת Chal. זקת baculus, ſtimulus, aculeus.

Rabb. זקיתא fera quædam.

זרר Inde Piel זרר ſternutavit.

Chald. זרירין ſternutationes.

Arab: זרר zarar crepuit porta vel janua

זרורה zoròra roſa ſylveſtris: fraga.

זרארה zarrea pituita gallinarum.

זרזור ſturnus.

זרב Inde Pual זרב contractus, coarctatus fuit.

Rabb. זרבוב roſtrum. זרובא anguſtia

Talm. אזדרבוי ſcaturire, odorem ſpargere.

Arab. זרבה zêrba retentio lactis.

זרד Chald: זרד, Arab: זרד zarâd lòrica, & oculus loricæ, ſeu retis.

Verb. Arab: זרד zarad loricatus fuit, loricam induit. מזרד muzarrad loricatus, fibulatus. זראד zarrad qui loricas facit. אזדראד deglutitio.

Rab: זרד corium. זירוד genus frumenti.

זרד ſecuit, incidit, putavit. זרדים ſarmenta.

Chald: זרדא ſorbus, arbor.

זרה Duo ſignificat. I. זרה, Chald. & Syr: דרא, Arab: דרא deri, literis ז ד

per-

permutatis, *sparsit, dispersit, dissipavit, sparsim abjecit* aut *projecit, ventilavit frumentum, evannuit.*

Nom. זורים *ventilatores.*

מִזְרֶה, Chal: מִזְרָא & מִדְרָא, Syr. מַדְרָא, Arab: מִדְרִי midri *ventilabrum, vannus.*

Verb. Chald: מְזַר *ventilavit.*

Arab. דריא derì *furca, merga:* item, *ventilatio.*

דְּרִיָּה *semen, posteritas.*

II. Per antiphrasin, זָרַד: Piel זֵרָה *auxit, circumdedit, complicavit.*

Nom: זֵר, Chald: דר *peripheria, circumferentia, corona.*

זַרְזִיר *canis leporarius.* זַרְזִיר *pica.*

זרז Chald: זְרַז, Piel זָרֵז *cinxit, accinxit, expedivit, paravit, instruxit, excitavit, solicitavit, admonuit, exhortatus fuit.*

Nom: זְרִיז *cinctus, expeditus, excitatus, alacer:* Plur: זְרִיזִין *cincti, expediti.*

זְרָז *cingulum, succinctorium.*

מְזָרְזִין *cincti, accincti, expediti, armati.*

זירוז & זְרִיזוּת *solicitudo, excitatio, alacritas.*

זרח זָרַח *ortus, exortus fuit, diffudit sese, lucem sparsit.*

Nom. זֶרַח, & מִזְרָח, & מִזְרַח *ortus, oriens.*

אֶזְרָח *indigena: arbor.*

Rabb: זְרִיחָה & הִזָּרְחָה *ortus, exortus.*

זרם זָרַם *inundavit, abripuit.*

Nom. זֶרֶם, Fœm: זִרְמָה, Chal. זרמית *fluxus, fluctuatio, imber rapidus.*

זְרָמִים *idem.*

זרן Inde Arab. מִזְרַן mazran *intestinum: jejunum & rectum.*

זרע זָרַע, Chald: זְרַע, Arab. זרע zara *seminavit, semen sparsit* aut *projecit.*

Nom. זֶרַע, Chald: זַרְעָ, Arab: זרע zara *semen*, herbarum et animantium; *nucleus, granum.* Per synecdochen, זֶרַע, *soboles, posteritas, filij, nepotes.*

זֵרוּעַ idem. זרוע *satum.* מִזְרָע *sementis.*

Rab. זְרִיעָה *seminatio, satio.*

זֵרֹעִים, et per epenthesin, זֵרְעֹנִים, Syr. זַרְעוּנִין *legumina.* Syr. זרוע *seminator.* Chal: זַרְעִית, Arab: זֻרִּיָּה *familia, cognatio.*

זְרֹעַ, Chald: אֶדְרָא & אֶזְרוֹעַ, Syr אֶדְרָע, Arab. דרע *brachium hominis:* et *armus an malis, humerus.* Per metaphoram, גְבוּרָה *robur, vis, virtus, fortitudo, gloria, majestas, principatus, auxilium, subsidium.*

Arab: דרע dara *cubitus, mensura 24. cubitorum.* דרעה *lacerti.*

זרף Arab. זַרְאפָה *selizatorium:* item *Camelopardalus.*

Chald: זְרַף *incidit, succidit.*

Arab. זרף zarraff *disjunxit, separavit diversa, expedivit.*

זרף zarrat *catulivit.*

זרק Tria significat. I. זָרַק, Chald. זְרַק, et זְרַק *sparsit, aspersit.*

Nom. מִזְרָק, Chald. מִזְרְקָא *pelvis, phiala, crater, scyphus.*

זֶרֶק et מִזְרָק *caro* hærens cuti, aut caro mortua.

מוֹרֶק *bos sylvestris.*

Alcor. זַרְקָא *pallor.*

Arab. זרק zarac *projecit lanceam,* aut *lapidem, jaculatus fuit.*

זרקה zarca *jaculatio.*

זראקה *injectio.*

מזרק mazrac *jaculum, lancea, hasta.*

Rabb. זַרְקָא *balista.*

III. Arab. זרק zarq *cæsius, cæruleus, subcæruleus, lividus.*

זרקה zarca *glaucedo oculi.* זרקון *minium*

זרת זֶרֶת, Chald: זרת *palmus major,* σπιθαμή, *dodrans pedis.*

VOCABVLA QVATVOR LITERARVM.

זלעפה זלעפה *tempestas.*

זרזיף זרזיף *humor destillans, destillatio, stilla, pluvia.*

זרזיר *leopardus: regula.*

Arab. זרזור *sturnus.*

זרזל Arab. זרזל zerzel *terræmotus.*

FINIS LITERÆ ZAIN.

LITERA
ח Heth.

חבב Tria significat. I. חָבַב idem quod חָבָה & חָבָא, *absconditit, abdidit, occultavit.*

Nom. חב *sinus, gremium, recessus, latibulum.*

II. Chald; et Syr: חבב, חָבַב, Arab. חבב habab *in sinu tenuit* aut *gestavit, fovit, complexus, amplexus fuit, in precio, in delitiis habuit, amavit, dilexit, elegit, desideravit, voluit.*

Nom: Chald. חָבִיב, Arab: חביב habib *amabilis, amicus, dilectus, electus, peculiaris.*

חִבּוּב, Fœm. חִבָּא & חִבּוּת, Syr: חוּב *amor, dilectio, electio.*

Arab: חֻב hubb, & חֻבָּה hubba, & מַחַבָּה mahabba *amor, dilectio, voluntas, concordia.*

מְחִב muhibb *amans, amator, amicus, proximus, benevolus.*

מַחְבוּב mahbub, et מֻסְתַחַב mustahab *amatus, dilectus, familiaris, domesticus.*

III. Syr: חבב חָבַב *fovit, calefecit, accendit.*

Nom. חַבָּא *stipula.*

Arab. חבאב *calefactus:* Item *diaphragma*, in Avicenna.

IV. Arab: חב habb *granum, pilula, atomus, legumen.* חֻבַיְבָה hubaiba *vinaceus acinus, granulum.*

חבא Inde Niphal נֶחְבָּא *absconditus fuit, sese abdididit.*

Nom: מַחֲבֵא *latibulum.*

Rabb: חֲבִיאָה *absconsio.*

חבה idem quod חָבָא *absconditus, abditus fuit, latuit.* Arab. Piel חבי chabbi, Hiphil אחבי achbi *abscondidit, abdidit, condidit, recondidit, celavit, occultavit, negavit.*

Nom. חֶבְיוֹן *latibulum, latebra.*

חָבִית *dolium.*

Arab: מֻחְבִי muchbi, et מֻחַבִּי muchabbi *absconditus.* מַחְבִי machbi *absconsio*, locus occultus.

חִבִּיא chabi *pellis, cortina, velum, papilio.*

חבז Arab: חַבַּז chabaz *pinsuit.*

Nom: חַבַּאז chabiz *pistor, panifex.*

מַחְבַּז machbaz *ars pinsendi, panificium.*

חֻבְז chobz, Fœm: חֻבְזָה *panis.*

חֻבַיְזָה chobaiza *parvus panis.*

חֻבַּאזִי chubezi *malva.*

חבט חָבַט, Chald: חבט *baculo vel virga excussit frumenta aut legumina ex folliculis; aut olivas aliosve fructus ex arboribus.*

Nom. Rabb: חִבּוּט *excussio.*

Alcor. 2. חַבְטַת & תְּחְבַּט *perdes.*

Rabbinis insuper, חָבַט *prostravit se super ventrem.*

חובב *venter.* חָבָט *corrigia.*

חבך Syr. חַבַּךְ *conjunxit.*

חבל Tria significat. I. חָבַל *ligavit, colligavit, alligavit, constrinxit, pigneravit.*

Nom: חֲבֹל et חֲבָל, Fœm. חֲבֹלָה *accep̄tio pignoris, pignus.*

חֶבֶל, Chald: חֶבֶל, Arab: חבל habel *funis, funiculus, laqueus, ligula, capistrum.* Deinde חֶבֶל *funis*, et חֶבֶל מִדָּה *funis mensuræ.* Per synecdochen, *fors, terminus, spacium, portio agrorum, proprius alicujus fundus, hæreditas.* Præterea חֶבֶל significat *cœtum, cohortem, catervam, turbam.*

חִבֵּל *malus.*

חֹבֵל et חִבֵּל חוֹבֵל *gubernator navis.*

תַּחְבּוּלוֹת *gubernationes navis, astutia, consilia.*

Verb. חִבֵּל chabbel *ligavit, colligavit, implicavit, intricavit, involvit, turbavit, discordavit, dissonuit.*

מְחַבָּל muhabbal *ligatus, implicitus, perplexus, intricatus, involutus, turbatus.*

מְחַבִּל muchabbil *turbatio.*

חבלה chabbala, et תַּחְבִּיל tachbil *implicatio, perplexitas, turbatio, luxatio.*

II. Metaphoricè חֵבֶל *dolor.*

Verbum חָבַל, Syr: חַבַּל *cum dolore enixa est, peperit, parturivit.*

Nom: חבלה hubla, et חבלי hubli *gravida, pregnans fœmina.*

חבילה habila *conceptio.*

מחבל *locus conceptionis.*

Chald:

Chald. חֲבוּל, Syr: חוּבָל & חוּבְלָא
τόκος usura, fœnus.

Chald. חָבָל interjectio dolentis, væ.

III. Per antiphrasin, חֲבַל, Chald: חֲבַל solutus, dissolutus, dissipatus, disperditus; ruptus, corruptus, dirutus, destructus, eversus fuit. Arab. חַבַּל habbal solvit, dissolvit, dissipavit, perdidit, disperdidit, rupit, corrupit, diruit, evertit, destruxit.

Nom: חֶבֶל & חֲבוּל, Chald: חֲבַל & חִבּוּל: Fœm. חֲבָלָה, Syr. חֲבָלָא corruptio, vastatio, læsio, nocumentum, lues, tabes, interitus.

Syr. לָא מֶתְחַבַּל incorruptibilis.
מֶתְחַבְּלָנוּת corruptibilitas.

חבן Syr. חֲבַן piger factus est, otio torpuit. חַבְנָן piger, otiosus. חַבְנָנוּת pigritia.
חֲבִינָא serpens complicatus.

חבס Arab. חבס habas ligavit, alligavit.

חבץ Rabb. et Chald. חבץ pressit, expressit, butyrum de lacte, oppressit, compressit, constrinxit, premendo contendit.
Nom: Syr. חֲבִיצָא pressura.
Rabb. חֲבִיצָא cibus ex farina, oleo et melle confectus.

חבק Inde Piel חִבֵּק complicavit, brachijs inclusit, complexus, amplexatus fuit.
Nom. חִבּוּק complicatio, amplexus.
Rabb: חֶבֶק cingulum asinorum sub ventre.
Arab: חבקה vel חבכה habâca ozymum herba.

חבר Quinque significat. I. חָבַר, Chal: חֲבַר sociatus, consociatus, junctus, conjunctus, copulatus, compositus fuit, convenit.
Nomen חָבֵר, Chald. חֲבַר socius, sodalis, amicus, collega, consors, particeps. Rabb: חָבֵר doctus. חבר idem.
חֶבֶר; Fœm. חֶבְרָה societas, collegium, communio, communitas.
הִתְחַבְּרוּת et מְחַבֶּרֶת, חֹבֶרֶת, et הִתְחַבְּרוּת conso ciatio, conjunctio, junctura, commissura.
מַחְבְּרוֹת junctura, commissura.
Rabb. חִבּוּר continuum.
חַבּוּרָה livor, ulcus.
חֲבַרְבֻּרוֹת macula pardi.
Rabb: חֲבַרְבּוּרָה procreatum ex serpente & bufone.
Arab: מַחְבַּרְתָּא vitrum attramentariū.

II. חוֹבֵר incantator, conjurator.
Nom. חֶבֶר conjuratio, incantatio.
Chald. חֲבוּרָא incantatio.

III. Rabb: חִבֵּר composuit & edidit librū.
מְחַבֵּר compositor.
חִבּוּר compositio, editio, opus.

הִתְחַבְּרוּת conjunctio. מִתְחַבֵּר conjunctivus.

IV. Arab: חבר chabar nunciavit, annunciavit; denunciavit, prædicavit, divulgavit, dixit, condixit, narravit, declaravit, concionatus fuit.
Nom. חבר chabar fama, rumor, narratio, nuncium.
חָבִיר chabir, et חַאבר châbir, et מחבר muchbir eloquens, narrans, narrator.
מחתבר muchtabir visitator, examinator. אסתחבאר istichbar examen, proba, visitatio, quæstio tormenti. מסתחבר mustachbar probabilis.
מחתבר muchtabbar probatus, examinatus. אחבאר Sacerdotes Persarum.

IV. Arab: חבאר attramentum.
מחברה machbara attramentarium, calamarium.

חבש חָבַשׁ Chald. חֲבַשׁ, Arab. חבס habas. Piel חִבֵּשׁ, Syr. חַבֵּשׁ, Arab. חַבַּס habbas ligavit, alligavit, obligavit, colligavit, circumligavit, superalligavit, superimposuit, constrinxit, coercuit, clausit, inclusit, conclusit, exclusit, obsedit, compegit, tenuit, detinuit, retinuit, sustinuit.
De captivis, Syr: חֲבַשׁ, Ar: חבס chabas
Nom. Rab: חוֹבֵשׁ medicus, chirurgus.
Chal. חֲבוּשְׁיָה, Arab: חבס habs carcer
Syr: חֲבוּשְׁיָא angustia, coërtio, claustrū
Rabb. חַבּוּשׁ malum cotoneū. תַּחְבּוֹשֶׁת emplastrum.
Arab. חַבְּס habs detentio, contractio, mora. מַחְבּוּס mahbus vinctus, prehensus, incarceratus, captivus.
מַחְבַּס mahbas receptaculum.
מֻחְתַּבַס muhtabas prehensus, incarceratus, retentus. אִחְתִּבַאס ihtebes retentio.

חבת Duo significat. I. חֲבִית & מַחֲבַת sartago, craticula.

II. Arab. חבית chabith malignus, malus, improbus, reprobus.
חבת chabath scoria.
Verbum חבת chabat castigavit.
אחבת achbat repsit, perrepsit, irrepsit.
Avic. חבית amabilis.

חגג Duo significat. I. חָגַג, Chald. חֲגַג motus, commotus, circumgyratus, circumagitatus, circumactus fuit, saltavit, subsilijt, tripudiavit.
Nom. חַגָּא, pro חָגְרָה, commotio, circumactio.
Chald. חַגָּא, et dagesch in ג resoluto, חִנְגָּא, & חִנְגָּא, & חִנְגִּירָה circuitus, gyrus, tripudium, chorus, mercatus, nundinæ.
Rabb: חָגָג piscina rotunda.

II. Per metonymiam, חָגַג, Chald: חֲגַג *festivavit.*
Nom. חַג *festum, dies latus.*
III. Arab. חָגַג hagag *compulit.*
Nom. חֻגָּה & אִחְתִּגָאג *ratio, causa, occasio, excusatio, accusatio, condemnatio.*
Deinde חַגַג hageg *peregrinatus fuit.*
חִגָּה higga *peregrinatio.*
חַג hag *peregrinus.*

חגב Duo significat. I. חָגָב, Chald: חַגְבָא *cicada, locusta.*
II. Arab. חַגַב hagab *velavit, occultavit.*
מַחְגוּב *velatus, occultatus.*
חִגָאב higeb *velum, velamen, operimentum, tegumentum, diaphragma.* Deinde חַגָאב hagib *supercilium.*
חִגָאב *latibulum, velamen.*

חגה Inde חַגְוֵי *foramina, fissura.*
Arab. אתחגי athagi *legit adminiculo literarum.*

חגו In Avic. חגו *distinctio.*

חגט Arab. חגט *exivit.*
חגוט *exitura.*

חגל Arab: חַגְלָה hagêla *perdix.*
Avic. יחגל חגלא *saliat super pedem.*
Rabb. חָגַל *apprehendit.*
Arab: חגל chagel *tremuit, palpitavit.* אחגל achagal *occupatus fuit re aliqua.*

חגם Arabicè חגם hagam *magnitudo, quantitas.*
Verb. אחתגם *vento satus fuit.*
חגאם *ventosa, cucurbitula.* חגמה higema *idem.* מַחְגָמָה maghema *ventositas.*
אַחְגָאם *corpora rotunda.*

חגס Chald: חֲגַס *cuniculus.* Syr. חְגִיס *claudus.*

חגר Tria significat. I. חָגַר, Chald. חֲגַר *cinxit, pracinxit, accinxit, constrinxit, clausit, cohibuit, ligavit, vinctum tenuit.*
Nom: חֲגוֹר, Fœm: חֲגֹרָה & מַחֲגֹרֶת *cingulum, cinctura, cinctorium, baltheus, militare cingulum, cinctus, lata zona.*
II. Metaphoricè, Chald: חֲגַר *claudicavit; aut linguâ seu ore, balbutijt.*
Nom. חָגִיר, & חֲגִיר, & מְחַגַּר *claudus, balbus.*
III. Arab. חגר hagar *lapis, petra.*
חֻגַיר hugajar *lapillus.*
מַחְגָרָה mahgara *locus petrosus.*
מֻחְגַר muhagar *petrosus, calculosus.*
תַּחְגַר *petrosus, calculosus.*
תַּחְגַר tahgar *lapidositas.*
חַגָאר haggar *lapicida, latomus.*
חַגְרִי hagri *lapideus, lapidosus.*
Verb. חַגַר hagar *lapidibus stravit:* Item *lapidescit, induruit.* חֻגוּר *fovea.*

חדד Duo significat. I. חָדַד & חַד *acutus fuit.*
Nom: חַד, Arab: חאד chod *acutus.*
חדודים *acumina.*
Syr: חֲדַד *univit, cohibuit, continuit.*
חֲדָדָא *unà, simul.*
Arab: חד *acies.* תחדיד tahdid *acuminatio.* חדה *acuitas.* מחדוד mahdud *acutus.*
חדיד hadid *ferrum.* חדאד haddad *ferrarius faber.*
II. Arab: חדד hadad *definivit, terminavit.* יתחד *extendet.*
Nom. חד hadd *terminus, meta, limes, territorium, definitio, assignatio, regula, pars.* חדוד & מחדוד mahdud *terminatus, definitus, distinctus.*
Deinde חד *maxilla, gena, mandibula.*
חדיד *tunc.* חד hadd *dies Dominica.*

חדב Arab. חֻדְבָה hadube *gibbus.*
חֻדְבִּי haddubi *gibbosus, gibber, arquatus.* מְחַדַּב muhaddab *gibbosus, convexus.*
Verb. אִחְתַּדַב *constrinxit.*
חַדַב *acuitas, acor.*

חדה חָדָה, Chald. & Syr: חֲדָא *gavisus, exhilaratus, latatus fuit.*
Nom. חֶדְוָה, Chald: חֶדְוָא, Syr. חוּדָא, et חֲדוּת, et חֵדוּת *gaudium, latitia, hilaritas.* Syr. חַדְיָ *hilaris.* חַדְיָאִית *hilariter, alacriter.*
Arab. חאדי *est in directo, opponitur.*
יחאדי *opponetur.*
חדא *calceamentum.*
אחדי ahdî *traxit.*

חדל Duo significat. I. חָדַל *cessavit, desijt, destitit, defecit, abstinuit.*
Nom. חָדֵל & חֶדֶל *cessans, deficiens, abjectus, caducus.* חֶדֶל *cessatio.*
Arab. מחתדל muhtedel *abstemius, sobrius.* אחתדאל ihtedel *temperantia in vino, abstinentia.*
II. Arab. אִנְחַדַל anchadel *miratus fuit.*
מַחְדוּל machdul *mirandus.*

חדם Arab. חַדַם chadam, Hiphil אַחְדַם achdam *servijt, ministravit, administravit, operatus est, laboravit, rei alicui incubuit, coluit agrum, vineam* aut *arborē.*
Nom. חֲדִים & חֻדָּאם chadim, et חַדַם chadam *minister, servus, famulus, puer, operarius, mancipium, pedissequus.* חִדְמָה chidma *servitus, administratio, cultus, labor, operatio, ministerium.*
מַחְדוּם machdum *cui ministratur.*
חדמי chidmi *culter.*

חדן Arab. חַדַן hadan *quievit, tranquillus,*

lus, pacatus, mansuetus, placidus, sedatus, mitis, lenis fuit. מְהַדַּן muhadan *pacatus, recreatus, fotus.*

הֻדְנָה hudna *tranquillitas maris* aut *ventorum, flustrum, malacia, quies.*

תַּהְדִין tahdin *pacificatio, mansuefactio*

מְהַדָּנָה muhaddana *fotum ovum, pullificium.*

חדס Arab. חדס hadas *perscrutatio.*

חדע Arab. חדע chada *fefellit, decepit, imposuit, illusit, seduxit.*

Nom: חַדָּאע hadda *deceptor, impostor, astutus* חַדִיעָה *deceptio impostura, illusio.*

מַחְדַע machda *penetrale, cubiculum.*

חדק Duo significat. I. חֵדֶק & חֲדַק, Chald: חַדְקָ *spinæ genus, paliurus.*

Verb. Rabb. חָדַק *oppilavit.*

חדוק *operculum dolij.* חֶדֶק *ruga.*

II. Arab. חדק hadac *intentus fuit.*

חארק hadic *acutus, ingeniosus, docilis, discretus.* חרחק haddac *res intricata.*

חדקה hadâca *intricatio, acumen, ingenium.* חנדק chandaq *vallus.*

חדקה hadaca *pupilla oculi.*

חדר Quatuor significat. I. חֶדֶר & חֲדַר, Chald. et Syr: אִדְּרָ & אִדְּרוֹן, Arab. חדר hadar *penetrale, locus secretus, thalamus, cubiculum, conclave, cœnaculum, horreum, area.* Rabb. חדרים de corde, *ventriculi cordis, thalami.*

Verb. חָדַר *penetravit.* Arab: verò חדר hadar; Pass: אִנְחַדַר anhadar *descendit.*

מנחדר *descendens:* item, *radix montis.* אנחדאר *descensus.*

II. Arab. חדר chadar *stupuit, stupefactus fuit.*

מחדר *stupefaciens, narcoticus.*

חַדַר chaur *stupor* et *tortura faciei, convulsio canina.*

חַדָּאר chaddar *propola, institor.*

III. Arab: חדר *vidit, consideravit, observavit, attendit, cavit.*

IV. Rabb: חַדְרוֹן *bufo.*

חדש Quatuor significat. I. חָדַשׁ. Inde Piel חִדֵּשׁ, Chald: חַדַּת, literis ש ת permutatis, *novavit, innovavit, renovavit.*

Nom: חָדָשׁ, Chald. et Syr: חֲדַת, Arab. חדית hadith *novus.*

Arab. חדתא *puer, adolescens.* חַדָאתָה hadathe *adolescentia.*

חֹדֶשׁ *novilunium.*

Rabb. חִדּוּשׁ, Chald: חַדְתּוּת *novitas, innovatio:* Item *rasura.*

Syr. חַדְתָּאִית *noviter, recens, denuò.*

חונכת *renovatio, ἐγκαίνια encania, initiatio, dedicatio.*

Verb. חָנַךְ *initiavit, dedicavit.*

II. Rabb. חָדַשׁ, Arab. חדת hadath *accidit, contigit, evenit, fuit, factum est, effectum, generatum fuit.* Hiphil Arabic. אַחְדַת ahdath *fecit, effecit, operatus est.*

חַאדִתָה *eveniens.*

Rabb. הִתְחַדֵּשׁ, Arab. אִתְחַדַּת athaddath *factus fuit.*

III. Arab. חַדַּת haddath *nova dixit, narravit, recitavit, computavit, fabulatus, affatus, locutus, collocutus, concionatus, confessus fuit, prædicavit, orationem habuit, declaravit, exposuit.*

חַדַת hadath *novitas, fabula, sermo, colloquium, historia, narratio.*

מְחַדִּת muhaddith *fabulator, novitatum studiosus.*

חֻדַיְת hudajath *narratiuncula, fabella.*

IV. Arab. חרשא *excoriatio.*

חוב חוב, Chald. et Syr: חָב *debuit, obligatus, reus fuit, peccavit, iniquè egit.*

Nom. חַיָּב *debitor, reus, peccator, obnoxius, dignus.*

חוֹב & חִיּוּב, Fœm. חוֹבָה, Chald. חובא, Syr: חוֹבָא *debitum, peccatum, culpa, reatus.*

חֲבָה, Syr: חוֹבָא *condemnatio, multa.*

Rabb. הִתְחַיֵּב *necessariò sequitur, consequitur, provenit.* הִתְחַיְּבוּת & חִיּוּב *necessitas, consecutio, affirmatio.* בְּחִיּוּב *affirmativè.*

מְחֻיָּבִים *obligati.* מְחַיֵּב *affirmans.*

חֲבִיתִין *expiationes à peccatis.*

חוב & חַיֵּב *affirmatus fuit.* חִיֵּב *affirmavit.* מְחַיֶּבֶת *affirmatio.* הִתְחַיֵּב *affirmatur.*

חוג Duo significat. I. חוג vel חָג *circulum fecit, gyravit, circuivit, circino circumscripsit.*

Nom. חוג, Chald: Fœm: חוגא *circulus, circumferentia.* מְחוּגָה *circinus.*

II. Arab: חאג & חאג *necesse, opus fuit, oportuit.* תחוג *opus est.* אִחְתָאג *opus, necesse habuit, indiguit, eguit.*

Nom. חאגה haga *necessitas, indigentia, egestas, defectus.*

מחתאג *indigens, egenus.* מְחְתָאג *necessarius.*

חוד Tria significat. I. חוד, Chald. חַד *acutè dixit, obscurè loquutus fuit.*

Nom: חִידָה, Chald: חִידָא & חוּדָה *ænigma, problema, γρῖφος.*

Arab: חודה *cephalea.*

II. Arab. חוד vel חָאד *declinavit.*

III. Arab. חָאוַד chavad *turbavit, conturbavit, commiscuit.*

מְחָאוַד muhavad *turbatus:* itē havad *stipatus,*

stipatus, satellitio cinctus fuit, asseclas habuit.

חוה Duo significat. I. חִוָּה, חָוָה, Piel חִוָּה, Chald: et Syr: חַוֵּה, & חַוָּא, & חַוִּי *patefecit, ostendit, indicavit, nunciavit, demonstravit, exhibuit, effecit, praestitit.*

הַחְוָיָה, אַחְוָיָה, Chald. אַחְוָיָא, Syr: תַּחְוִית & מַחְוִינוּת *declaratio, demonstratio.*

Chald. מַחְוִין *imagines..*

חֶזְוָא, & חֵזוּן vel הִזְיָן, & חֲזָן, Syr. חָזָן *indicium, nota, signum, argumentum, ratio, consideratio, mens, sensus.*

חִוִּי & חִוְיָא, Syr: חִוְיָא *serpens.*

II. Arab. חוה chava *curvitas, inflexio, cavitas, vacuitas.*

חאוי chavi *cavus, vacuus, inanis.*

חאויי chavij *vacuum in corpore animalis.* תחתו *continent.*

חוז Duo significat. I. Inde מָחוֹז, Chald: מְחוֹז *terminus, regio, provincia.*

Arab: חוז *terminus.* חאיז *provincia.*

II. Arab. חוז vel חאז his *possedit, obtinuit.*

מחז muhis *possessor.*

חיאזה hieza *possessio, hereditas.*

חוח Sex significat. I. חוֹחַ & חח *spina, paliurus.*

II. Metaphoricè, *fibula.*

III. חוֹחַ & חח *hamus.*

IV. חוחים & חֲחִים *compedes, vincula, catena.*

V. חֲוָחִים *spina montiū, seu rupes praeacuta.*

VI. Arab. חַוְחַה chaucha *persicum.*

Verb. חוח chuch *mulsit, emulsit, exuxit.*

חַוְח chauch *posticum.*

חוט Duo significat. I. Hebr. & Chald. חוּט, Arab: חיט chait *filum, funiculus, capillamentum.*

Verbum Chald. & Syr. חוט & חָט, Arab. חאט chit: Piel חַיֵּט: Hiphil אֲחִיט אַחִיט *suit, filis connexit, concinnavit, sarcivit, compegit.*

Rabb: חַיָּט, Arab. חַיְאט chajat *sartor, sutor.*

Rabb. מַחַט, Syr. מַחְטָא, Arab. חיאט *acus.*

Arab. חַיָּטָה chajata, חַיְטָא chaita, et מחוט *sutura.* חַיְטִי chaiti *filosus.*

חַיְט chait *aulaeum, tapetium.*

חוט *filum mensorium, regula.*

II. Arab: חוט hut, et חאט hit, Hiphil אחאט, Hithpael אחתוט et אחתאט *ambijt, circumivit, circumdedit.* מְחִיטִין *circumdantes.*

Nom: אחאטה et מחיט *circumdans, ambitus, circumferentia.* חאיט *paries.*

מחאט *mucilaginosus.*

אחתיאט *circuitus.*

חוך Chald. חוּךְ & חַךְ; Piel חַיֵּךְ & סָאַךְ *risit, lusit.*

Nom. חוּךְ *risus, lusus, illusio.*

חול Septem significat. I. חוּל & חָל *doluit, cruciatus fuit.*

Nom. חִיל & חִיל, חַל, Fœm. חִילָה & חַלְחָלָה, Chald. חַלְחָלָא *dolor, cruciatus, metus.*

II. Per synecdochen, חוּל & חָל *doluit in partu, parturivit, peperit.*

Nomen חוֹלָה *parturiens.*

III. Per antiphrasin, חַיִל et חֵיל, et חֵל, Arab. חֵיָל chaul *robur* corporis et animi, *fortitudo, potentia, vis, virtus, victoria, alacritas, strenuitas.* חַיִל châil *equus.*

Inde Verbum Chald. et Syr. Piel חַיֵּל *roboravit confortavit, confirmavit, vim exercuit.* absolutè, *validus fuit.*

Nom: מְחַיְּלָן *qui alium confortat.*

חַיְלוּתָא *fortitudo, robur.*

חַיְלָן et חַיְלְתָן חֵילְתָן *robustus, validus, miles, potens..*

Rursus per antiphrasin, מַחִיל et מְחִיל *infirmus, debilis.*

מְחִילוּת et מחילות *infirmitas, debilitas.* חולתן *anxius, timidus.*

IV. חוּל idem quod יָחַל, *speravit, expectavit, praestolatus, moratus, commoratus fuit, resedit, mansit, remansit, permansit.*

Nom. חוֹל, Chald. חָל *arena.*

V. חוּל idem quod חָלַל *chorum duxit, saltavit, lusit tibijs.*

Nom. מָחוֹל, Fœm. מְחוֹלָה *chorus, chorea.*

VI. Arab: חאול havel, et אַחְוַל ahuel *vertit, obvertit, convertit, alteravit, mutavit, subvertit, turbavit, perturbavit, contorsit, tumultuatus, seditiosus fuit.*

Nom: חוֹל haul *strabismus:* Item *tumultus, seditio.* תַּחְוִיל tahuil *alteratio, contorsio unius oculi.*

מְחַוִּל muhavil *obtorquens, ringens, turbator.*

מְחַוַּל muhaval *subversus, turbatus.*

תַּחְוִילָה tahuila *subversio.*

חַוְלָה haule *ventus.*

אַחְוַל ahual *cocles, luscus, limus.*

אסתחאלה et מתחול *conversus.* חאלה et *conversio, alteratio.*

חוֹל et חאל *dispositio, status.* Plur. אַחְוָאל, et חָאִיל, et חאלאת *dispositiones.*

חִילָה *opportunitas.* חוֹל *circa, in circuitu.* מחאל *castra.*

VII. Arab: חול chul, et חִיל chaiel, et אתחיל *imaginatus fuit, phantasiavit, fabricavit, fecit artem.* Nom.

Nom. חיאל chiel et תחיל *imaginatio, phantasia, phantasma nocturnum, spectrum: ingenium, artificium.*
מחיל muchîel *phantasticus.*
מחיל muchaijl *ingeniosus ad fabricandum.*
חיאל chiel, et תחיול techavil *appetitus, libido.* מתחיל mutechail *libidinosus.*
חילה cum ח punct: *ars.* חיראן *lentigines, maculæ.*

חום Duo significat. I. Inde חום *adustus, fuscus, niger.*
II. Arab: חאם *crudum; phlegma.*
חים chim, Fœm: חימה chaima *tugurium, casa, tabernaculum.*
חימי chaimi *scenopæus.*

חון Tria significat. I. Chald: חן idem quod חנה, תחנה *oratio, supplicatio.* חן *sinus.*
Syr: חן idem quod חנן *gratiosus, misertus fuit.*
II. Arab: חין hin *tempus.* חין *quando,* בחין *& tempore, & cum, & quando.* חין *menstruum.*
חאן chan, Persis *rex* חון hun *propter.*
III. Arab. חון chon *imposuit, dolose egit, fefellit, creditorem fraudavit.*
חאין chain *impostor.* חיאנה chiâna *impostura, malitia, maledictio, blasphemia.*

חוס חוס, Chald: חס חוס *pepercit, ab ultione abstinuit, veniam dedit, indulsit, ignovit, propitius, misertus fuit.* Inde Chald. et Syr: חס, & Arab: חש *parce, absit.*
חוס et חסה *subjectio.* חוסן *parsimonia.*
חיס *propitius.* חיסין *parcentes.*

חוף Duo significat. I. חוף *litus, et portus:* convenit cum חפף *operuit, texit, protexit.*
Arab. חאפה hâfa *margo; scopulus, petra, rupes.*
II. Arab: חוף chof, et חאף chif *timuit, metuit, territus, attonitus fuit, stupuit, obstupuit.*
Nom. חאיף chaif *timens, timidus, meticulosus.* חואף chauvaf *idem.*
חוף chauf, Fœm, חופה chaufa *timor, metus, stupor, reverentia.* מחאפה *idē.*
מחוף muchayif *terribilis, terrificus, stupendus.* מחוף כחופאה *terrores.* מתחופין *exterriti.*

חוץ Duo significat. I. חוץ *foris, extra, extrinsecus, præter; excepto: platea, forum.*
חיצון, Syr: חיצן, Fœm. חיצונה *exterior, forensis.*
Rabb: חצן *foris collocari ad insidiandum.* חיצוני *exterior.* חיץ, Chal: מחיצא *paries exterior, tabulatum, murus.*

Inde Verbum Syr: et Arab: חיין *instar muri cinxit.*
חיצאית *intrinsecus.* חיצא *linteum.*
Rabb: מחיצה *interstitium, tabulatum, thalamus.*
II. Arab: חיץ cum ח punct: *menstruū.* מחיץ *menstruata.* חאצה *proprietas, proprie, maxime, abunde.* חאץ *propriū, possessio.*
מחאץ cum ח & ץ punct: *dolores.*

חוק Duo significat. I. חיק et חק *sinus, gremium.*
Rabb: חוק *scala, gradus.*
חיק & חוק *fundamentum.*
II. Arab חאק *vertex.* חוק chuq *truncus arboris, stipes, caudex.* חיקה chîca *nebula.* חאיק chaiq *textor.*

חור Quatuor significat. I. חור, Chald. et Syr. חור *albuit, canduit, palluit:* per metonymiam, *erubuit, metuit.*
Nom: חור *albus, candidus.*
חורים, Chald. חורין & חירין, Syr. חארין *albati, principes, magnates, primates.*
Chald. חיור, Syr: חור *albus, candidus.*
חוריתא & חויריא *ciconia.*
Syr: חורתא *canicies.*
Rabb: מחור, Chald. מחור *candidus, clarus, perspicuus.*
Arab חורה haura *populus albus, ulmus.*
II. חור, Chald: חור *foramen, caverna.* Plur. חורים *foramina:* 1. *retia.* 2. *canistra,* 3. *stercora.*
Inde מחראות *foramina, cloaca, latrina.*
חריונים, quasi חורי *foramina* seu *stercora* יונים *columbarum.*
Chald: et Arab: חרא et מחריא *stercus.*
Syr: et Arab. חריא *stercus egissit, cacavit.* כת חורין *spiritus immundus.*
III. Chald. et Syr. חור, Arab: חור hur, et חאר hir *intuitus est, prospexit:* quasi per חור *foramen intentus fuit, observavit, cavit, cognovit, scrutatus fuit.*
Nom. Syr. חורא *exemplar.*
חרור *inspector, observator.*
Arab: חואארי havari *apostolus.*
IV. Arab: חור chur, & חאר chir *bonus, electus fuit.* Hiphil אחיר, et Hithpael אחתאר *elegit.*
Nom. חיר châir *bonus.*
חארה מחתאר *electus.* חירה chîra, et חיארה chiâra, et אחתיאר *electio, probatio.*
חיאר *citrebus.*

חוש Tria significat. I. חיש vel חש *festinavit, properavit, alacer, promptus, sedulus, solicitus fuit, curavit.*

חוש *festinus, celer, velox.*
חִישׁ *festinantia: citò.*
Rabb. מְחִישׁ *festinus, solicitus.*

II. Rabb: חוש *sensus.* מוּחָשׁ *sensatus, sensibilis.*

III. Arab. חיש haisch *anguis, coluber.*
חישיה haischia *dracunculus, dracontium.*

חות Arab. חוּתָה huta *piscis.*
חוית havit *piscator, et piscarius.* Fœmin: חָוִיתָה havita *piscatrix et piscaria.*
חית *taliter.* חַיִת *ubi.* מִן חַיִת *de improviso.*

חזז Duo significat. I. Inde חֲזִיז, Chald: חֲזִיז *fulgur, nubes coruscans, coruscatio.*
Chald. חֲזִיזָא *visio.*
חָזָז *impetiginosus.*
חָזָז & חֲזָזִי *impetigo.* Arab: חֲזִיזָה haziza *lichen, impetigo.* מְחזז muhazzas *lichenosus, impetiginosus.*
חזאר *furfures capitis.* חָזוז *squamæ.*
תחאזיז *vacuitates.*

חזב Arab. חזב hizb *lectio:* Item *secta.*

חזה Duo significat. I. חָזָה, Chald. et Syr. חֲזָא, Arab. literis ז ו permutatis, חָזָא hasi *vidit, pravidit, providit, contemplatus est.* Syr: חֲזָא *existimavit, censuit, opinatus est, consuluit, visum fuit.*
Nom. חֹזֶה, Chald: חָזֵי *videns, vates, propheta.*
חָזֶה, Chald. et Syr. חֲדִי *pectus; diaphragma; mamilla.* חזוה *coccyx.*
חָזוּת, & חָזוֹן, & חִזָּיוֹן, & מַחֲזֶה, & חֶזְוָה, Chald: חֶזְוָא, & חָזוּ, & חֶזְוָנָא, & חָזוֹת, & חֲזוּת *visio, vaticinium, prospectus.* Deinde חָזָה, et חָזוּת, et מֶחֱזָה *terminus.* Tertiò, חָזוּת *perplexitas, complicatio.* מֶחֱזָה *fenestra.*
Chald: חֵזוּ, et חֵזוֹ, et חָזֵי *visus, spectatus, dignus.* כִּדְחָזֵי *sicut dignum est.*
Syr. חֶזְוָן *spectaculum; triumphus, res manifesta.*
מַחְזִית *speculum:* Plur. מַחְזְיָן *specula.*
Rabb. חַזָּן *inspector synagogæ, æditruus, apparitor, lictor, custos.*
חָזָנָא *inspectio, ordo, judicium, mos, dignitas.* חֲזִי *vide, en, ecce.*

II. Arab. חזא chazi *confusus, pudefactus fuit, erubuit.*
מחזי muchzi *dehonestatus, vituperatus.* חזי *confusio, contemptus.* חזיא *ignominia.*

חזל Arab. חָזְלָה chazla *malefactum, delirium.* חָזָאל chazzal *malefactor.*
יחזל *pudefiat.*

חזם Arab: חזם chazzam *ligavit, colligavit, cinxit, succinxit, suffarcinavit.*

חזם chazam *fascis, manipulus.*
חזמה chuzma *idem.* Dimin. חֻזֵימָה huzeima *fasciculus.*
חומה *spartum, pomice.*
חזם hizim *cinctus, cingulum.*
תחזים tahzim *cinctura, zona.*
תחזים tahzim, et מחזם mahzam *idem.* Avicennæ, יחזם *disrumpat.*

חזן Tria significat. I. Rabb. חֲזִין *germen, herba.* חֲזִינָא *baculus in summo ferrum gerens.* חַזָּנָא *cantor.*

II. Arab. חזן hazan *mœstus, tristis, contristatus, afflictus fuit, doluit, luxit.*
מַחְזוּן mahzun *afflictus, tristis, lugens.*
חֻזְן *tristitia, afflictio, luctus.*
חָזִין hazin *tristis, afflictus, lugens.*
חזאנה *afflictiones.*

III. Arab. חזן chazen; Hiph: אחזן achzen *collegit, congregavit, reposuit, recondidit, thesaurisavit.*
חָאזִן chazin *thesaurarius, œconomus, cubicularius, cellarius, pincerna.*
מַחְזוּן machzun *reconditus, repositus.*
חָזִינָה chazina *thesaurus, gazophylacium, horreum, taberna, cella, cubiculum, theca pennarium* aut *librorum, apotheca frugum, repositorium.*
Dimin. חזיאנה chuzeiana *cellula.*
מחזן machzen *cella, horreum.*
מחיזן mucheizen *penetrale.*
חזאן *œconomi, ministri.*

חזף Arab: אחזאף *extremitates.*

חזק Quatuor significat. I. חָזַק, Syr. חֲזַק *roboratus, fortis fuit, prævaluit:* cum ב, *fortiter apprehendit & tenuit, detinuit, continuè retinuit, obtinuit, vicit, superavit, potitus, dominatus fuit.*
Nom. חָזָק *fortis, robustus, validus, firmus, obfirmatus.*
חָזֵק, Fœm. חֲזָקָה, & חֹזֶק, Fœmin. חֶזְקָה *robur, fortitudo, firmitas.*
Rabb. חָזָק, Fœm. חֲזָקָה *vis rei* aut *possessio.* חֲזָקָה *consuetudo, mores usitati.* חֹזֶק מֵצַח *robur frontis.*

II. Syr. חזק *cinxit, præcinxit, constrinxit, vincivit, alligavit.*
Nom. חִזְקָא *vinculum, conjunctio.*

III. Syr. חזק *abijt, profectus, peregrinatus est.*

IV. Arab: חזק chazaq *rupit, disrupit, scidit.*
Nom. חזק chazaq *ruptio, disruptio.*
חזקה *stercus gallinarum.*

חזר Duo significat. I. חֲזִיר, Arab: חִנְזִיר chanzir *porcus, verres, sus* Fœm. Rabb: חֲזִירָה, Chald: חֲזִירְתָּא, Arab. חִנְזִירָה chanzira *porca, sus.*

Dim.

Dim. חֲנַיְזִר chonaizar *porcellus.*

חַנְזַאִיר chanzair *porcarius.*

חַנְזִירָה chanzira *scrofula, struma.*

Rabb: חֲזִירִים *scrofulæ.* חואר *tonsor.*

Verb. Rabb. חָזַר, Chald: חֲזַר, Syr. literis ז ר permutatis, חֲדַר *rediit, reversus, conversus, revolutus fuit, ambiit, circuivit, circumdedit.*

Nom: Rabb. מְחוֹר, Fœm. מַחֲזוֹרָה *periodus, cyclus.* חֲזֶרֶת *lactuca.*

Chald: חזור & חֲזְרָן *malus.*

חֲזוֹר חֲזוֹר *circumcirca, circumquaque.*

חֲזְרָא *furfur.*

חוּרָא *herba quædā* in Babel crescens.

חֲדַד *rursus, & rotundum.*

חֲרוּר *vendens* et *distrahens per urbem.*

Syr: חֲדָרַי *circa.* חֲזָרָה *reversio.*

II. Rabbinis הָזַר, Syr: חֲדַר *circuivit ad colligendum stipem, ostiatim observatus, mendicatus est.*

Nom. Syr. חֲדַר et חֲדוּר *mendicus.*

Rabb. מְחַזֵּיר *mendicus.* חֲזָרָה *mendicatio.*

חטט Quatuor significat. I. Chald. חֲטַט idem quod חוּט *suit, consuit.*

Nom: Arab: חט hat *filum.*

II. Arab: חטט *declinavit.*

אנחטאט *declinatio.*

III. Arab: חטט chatat *scripsit, descripsit, transcripsit, delineavit.*

Nom: חט chat *litera scripta, linea*, et *portio.* תחטיט tachtit *lineatio, delineatio.* חטה *apex.* חט *stylus.* חטוט *lineamenta urinæ.*

IV. Per metaphoram, Arab: חטט chatat *sulcavit, sulcos fecit arando, terram proscidit.*

Nom: חט chatt *sulcus; ruga.*

חטה chatta *stigma.*

Syr: חֲטַט *fodit.* חיטין *dentes.*

חטא Tria significat. I. חָטָא, Hiphil הֶחֱטִיא, Arab: אחטא achta *erravit, deviavit, deflexit.*

Nom. חַטָּאִים *errones, exules.*

Syr: חַטָּיָא *abortivum, apostata.*

II. Per metaphoram, חָטָא, Chald. et Syr: חֲטָא et חֲטִי, Arab: חטא chata *peccavit, deliquit.*

Nom. חוֹטֵא, Chald: חָטֵי, Arab: חאטי chati *peccans, peccator.*

חַטָּא *peccator, erro, reus.*

חֵטְא, Chald: חֶטְאָ, Fœm. חַטָּאָה, et חֲטָאָה, et חַטָּאת, Chald: חֲטוֹת, Syr: חֲטִית, Arab. חטא chatâ, Fœm. חטיה chatiâ, et חטא'א *error, erratum, peccatum*, et *pœna peccati, scelus.*

Chald: חֲטָא et חַטָּאָה *diabolus.*

II. Per antiphrasin, Piel חִטֵּא *peccatum abstulit, removit, expiavit.*

Nom: חַטָּאָה & חַטָּאת *expiatio*, et *piaculum* seu *sacrificium expiationis.*

Arab. מחטא mochti *perditus, errabundus.*

חטב Quatuor significat. I. חָטַב, Chal. חֲטַב *cecidit, incidit, succidit, excidit, discidit, secuit, dissecuit.*

Nom: חֲטֻבוֹת *tapetia.*

II. Arab: חטבה hataba *lignum.*

חטאב hattab *lignator.*

Verb. אחתטב ahtatab *lignatum ivit.*

III. Chald. חֲטַב *prædicavit, celebravit, extulit.* Arab. חטב chatab, אחטב achtab, & אחתטב achtatab; Piel חאטב *prædicavit, narravit, sermonem habuit, sermocinatus, concionatus, fabulatus fuit.*

חאטב chatib *prædicator, concionator, narrator, ecclesiastes.*

חטבה chotba *prædicatio, narratio, sermo, colloquium.* חטאבה chataba *admonitio.* חטיב chatib *rhetor.* חטוב *informatio.* חטב *labor.* חטאב *sermo, institutio.*

IV. Arab. חטב chatab *desponsavit.* מחטוב machtub *desponsatus.*

חטיב chatib *sponsus.* חטיבה chatiba *sponsa.* חטבה chotba *desponsatio, conjugium.*

חטו Arab. חטה *ambulavit.*

חטואת *gressus.*

חטך Arab. חטך *destruxit.*

חטם Duo significat. I. חָטַם *iram cohibuit, longanimus, tardus ad iram fuit, nares obturavit.*

Nom. Rabb. חֹטֶם, Chald. חוטם *nasus.* הוטם & חוטמן *circulus* aut *annulus in naribus bubali.*

Nom: Arab. חטמה chatam *palea, stramen, stipula, substramen.*

חטמי chatmi *altea, malva arborea.*

II. Arab: חטם chatam *contrivit, confregit.*

חטף Duo significat. I. חָטַף, Chald: & Syr. חֲטַף, Arab. חטף chataf *citò, celeriter accepit, rapuit, diripuit, abripuit, eripuit, præripuit, antevertit, antevenit, præoccupavit.*

Nom. Chald. et Syr. חָטוֹף, Arab: חאטף charif *raptor.*

Chald: חֲטוּף, Syr. חֲטוּפְיָא, Arab. חטף chatf *rapina, vis, injuria.*

חֲטִיפָא ἅρπη *harpa, milvus.*

מְחַטְפִין *fibula.*

Arab. חטפה chatfa, & אחתטאף ichtetif *raptus, impetus.*

מחטף machtaf *pedum, uncinus, uncus, hamus: harpago.*

חֲטִפְרה chotāta *hirundo.* Item *aspus chelidonia.*

II. Syr: חֲטַף *hortatus, exhortatus fuit.*

חטק Arab: מחטק mahteq *volutabrum.*

חטר Duo significat. I. חֹטֶר, Chald. חוטר *virga, baculus.* Per synecdochen, Chald. חוּטְרָא, Arab. חטיר & מַחְטור *septum* ex virgis aut baculis constructum *caula ovium, ovile.*

Verb. Chald: חֲטַר *sepivit.*

II. Rabb: חַטְרַת & חֲטוֹטֶרֶת, Chal. חטוּרית & חטוּריאת *gibbus, tumor.*

Syr: חַטִּיר *tumidus, elatus, superbus.*

III. Arab: חטר chatar *penetravit, trajecit.* חאטר chatir *penetrans.* חטרה chatāra *trajectio, penetratio; pons.*

Deinde חטר chatar *metus mali, cura, periculum.*

חטש Arab אחטש ahtesch *excusavit.*

חיי חָיַי, & חַי, & חָי, ad formam שׁער, idem quod חָיָה *vixit.*

Nom. חַי *vivens, vivus.*

Deinde חַיִּים, Chald. חַיִּין *vita.*

חַיָּה, Chald: חַיְתָא *vivum, animal cicurum* aut *ferum.* Per metaphoram, חַיָּה *cætus, congregatio, conventus, exercitus, exercitus, turma, agmen; cætus domuncularum, villa, urbs, cui non est murus.* Deinde substantivè, *animalia.*

חיות *vita.* Rabb: חיות *animalitas.*

חַוָּה *viculus.* Arab. אלחי *villa.*

חיה חָיָה, Chald: et Syr. חֲיָא, Arab. חיא haĵi *vixit, revixit, sanus, sanatus, salvatus, salvus, incolumis fuit, valuit, convaluit, nutritus, recreatus fuit.* Per metaphoram, cùm transfertur ad ædificia, *refecit, instauravit destructa, diruta.*

Nom. חַיֶּה *vivus:* חַיָּה *viva.* Plur. חָיוֹת *viva, vivaces, valida, robusta.*

מִחְיָה *βίος vivificatio, victus, alimentum, substantia, facultates.*

Rabb. תְּחִיָּה & מְחִיָּה, Syr: אחיות & תחיות *vivificatio, sanatio.*

Chal: מחיא & מְחֵי, Syr. מַחְיָן, Arab. מחיי muhai *vivificator, servator.*

Rabb. חִיוּנִי *vitalis.*

Chald: חַיְתָא *obstetrix.*

Chald: חיוא, Arab. חיוה hevā, & חיואן haievan *animal vivum, bestia.*

Rabb: חִיּוּנִי, Arab: חיואני hajavani *animalis.* חִוְיָא, Arab. חיה haja *serpens.* חי hai *vivus.* חַיאה haie *vita, salus, vivacitas.* מְחַיִּי muhij *vivificator, resuscitator, servator, salvator.* חיוה *villa.*

מְסַתְחַיִּי mustachij *resuscitatus.*

אחיא ihie, & אסתחיא istahia *resurrectio.* מְחִיי muhij *vivus.*

חכך Duo significat. I. חֵךְ, Arab: חנק chanq *palatum, faux.*

חַכָּה, Chald: חַכְּתָא *hamus.*

Rabb. חֲנִכַיִם sunt *gingivæ.*

II. Rabb. חָכַךְ, Arab. חכך hacac *fricavit, confricavit, scalpsit, attrivit, rasit, abrasit, scabiem: cum pumice lavit.*

Nom. Rabb. חִכּוּךְ & חִכָּךְ, Arab. חכך hacc, & חכאך hacac *pruritus.*

חכה hacca, & אחתכאך ihtacac *fricatio.* מִתְחַכְּכָה *fricantia.*

חכה Duo significat. I. חָכָה *hiavit, inhiavit, ore aperto intuitus fuit, concupivit, expectavit, speravit.*

II. Arab. חכה, & חכי haci, & אחכי ahci *recitavit, narravit, loquutus, fabulatus, affatus fuit, clamavit cum gemitu:* de avibus, *garrivit.*

Haquiet athaqui *imitatus fuit.*

Nom. מחכי muhacci *querulus, garrulus, mimus.* חאכי haci *narrator, orator, historicus.* חכיה hiceia *historia, narratio, oratio, sermo, clamor, garritus.*

תחכיה tahcia *imitatio, illusio.*

חכל Inde חַכְלִילִי *rubicundus.*

חַכְלִילוּת *rubedo.*

חכם Tria significat. I. חָכַם, Chald: et Syr: חֲכַם *sapuit, sapiens, doctus, eruditus, peritus, astutus fuit.*

Nom: חָכָם, Chald. חַכִּים, Arab. חכים hacim *sapiens, peritus, doctus, eruditus, artifex.* Arab. *artista, medicus & pharmacopola, studiosus, auditor.* Rab. חכמים *sapientes,* qui traditionum autores et doctores, *Pharisæi.* Rabb: item חֲכָמָה *obstetrix.*

חָכְמָה, Chald. חָכְמְתָא, Syr. חֶכְמְתָא & חכימו, Arab. חכמה hicma *sapientia, peritia, astutia, scientia, ars.* Arab. *Philosophia.*

Syr. חַכִּימָאית *sapienter, prudenter.*

II. Chald: & Syr. חֲכַם, Arab. חכם hacam; Piel חכם *novit, cognovit.*

III. Arab. חכם hacam *cognovit causam, judicavit, tulit, dixit sententiam, litigavit, contendit, condemnavit, multavit.*

אסתחכם astahcam *confirmatus fuit.*

Nom. חאכם hacim *judex, arbiter.*

חֻכְם hucm *judicium, condemnatio, sententia.* חכומה *causa.*

מחכום mahcum *judicatus, condemnatus.*

מחכמה mahcama *locus judicij, tribunal, consistorium, auditorium, capitulum.*

חכאם

חכאם hucam *iustitia*. חכמי hucmi *iudicialis*.

חבן חבן *serpens caput ad caudā reflectens*. חבינגא & חבין *piger*. חבינגות & חבינגות *pigritia, desidia*.

חכר Rabb: חכר *locavit, conduxit*. חוכר *conductor, conducens agrum*.

חלל Octo significat. I. חלל idem quod חול, *doluit, violatus fuit; sauciatus, vulneratus, casus, occisus fuit*.

Nom. חלל *violatus, saucius, vulneratus, ex vulnere mortuus, casus, occisus*.

II. חלל *secuit, incidit, perforavit, excavavit*. חליל *fistula, tibia*, quæ est חלול *cava*.

Inde Verbum חלל *tibia cecinit, ad tibia cantum saltavit, chorum duxit*.

Syr: חלולא *tripudium, nuptiæ*.

Rabb. חלילה *revolutio, reciproca, gyratio*. חלון *fenestra, foramen*. מחלות *foramina, cavernæ, antra, vorágines terræ*. חלה *placenta*.

Rabb: חלול & חלול *cavus, concavus, inanis, vacuus*. חללין *concavitates*.

Chald: חוליר *securis*.

Syriacè חולגא *antrum, recessus*.

Rab: חלל *cavitas cordis, ventriculus*

Arab. אחליל *virga viri*.

III. חלל de rebus sacris, *violavit, polluit, maculavit, prophanavit, corrupit; prostituit, contempsit, abolevit, irritum fecit*.

Nom. חליל. Chald: חלול *prophanatio, res prophana, impura, absurda, inconveniens*. חלילה *res prophana sit mihi, absit, prohibeat Deus*.

Rabb: Verb: חולל *prohibuit, avertit*. חללה *mulier prophana, communis, publicum, scortum*.

חלול השם *prophanatio nominis divini*. חול *prophanus; dies prophanus*.

Chald. חולני & חולנארה *prophanus, laicus*.

Syr. חלא *pulvis, & vagina*.

IV. Hiphil החל. Chald. אחל *cœpit, incepit, exorsus est*.

Nom תחלה *initium, principium, exordium*. Pluri Rabb. תחלות *principia*. התחלה *principium*. התחיל *initiū fecit, incepit*.

V. Chald. חלל *lavit, abluit*.

VI. Arab. חלל halal, & חל, Hiphil אחלל ahlal *solvit ligatum, dissolvit concretum, liberavit, resolvit, diffudit, discinxit*: de concretis, *liquefecit, liquavit, fudit*: de arboribus et viribus, *abnodavit* vel *enodavit, nodis purgavit*.

Nom. חל hall, Fœm: חלה halla, & תחליל tahlil *solutio vinculi*, aut *humoris liquefactio, liquamen, dissolutio, resolutio, liberatio*. אנחלאל inhilel *resolutio, liquefactio, enodatio*. מחללה *resolventia*. מחלול mahlul *solutus, resolutus, liquefactus*.

אחליל *virga*.

VII. Arab: חלל halal, & חל hall, idem quod Hebræis חיל, *expectavit, prastolatus, moratus est, mansit, habitavit, penetravit*.

Nom: מחל mahall *habitatio*.

Rabb. חלוק, Arab: חלה *stola, indusium*.

VIII. Chald: חל, Arab: חל chall *acetum, succus acidus, omphacium, vinum corruptum*.

Verb. Arab. חלל challal *acidum fecit*. חלאלה chalála *acetum, acor, acrimonia, ariditas stomachi*.

מחלל muchallal *acidus, acetosus*.

יתחלחל *ingreditur*. יתחלחל *ramificabitur*: in Avicen.

חלא Inde חלאה, et cum ה paragogico, חלאתה *spuma, sordes*.

חלב Tria significat. I. חלב, Chald: חלב, Arab. חליב halib *lac noviter mulctum*.

Arab: חלב hálab *mulgendo profluit*, aut *egreditur*: activè, *mulsit animalia* aut *olivas*.

חליב hallib *mulgendi capras* aut *olivas actio, mulsio, sorbitio, succus, mulsum*. מחלב mahleb *mulgens, caprimulgus*. מחלבה mahlaba *mulctra*.

מתחלב *quod emulgetur, egreditur, transmittitur*.

חלבאן halben *vena emulgentes*. Item, *ureteres*. חלבה halva *fœnum græcum*.

חלבא hulva *lupinus*. מאלבי *aster, Atticus*. חליב *pavidus*.

Rabb. חלבון, quasi חלב ביצה *lac ovi, albumen ovi*.

II. חלב: *adeps, pinguedo*. Deinde חלב *adeps*, accipitur pro *præcipuo, præstantißimo in rebus inanimatis*.

חלבון *pinguedo*. Chald. *albumen oculi*. חלבנה *aroma mali odoris, succus arboris*.

III. Arab. מחלב machlab *calcar*.

חלג Arab. אחתלאג ichtelig *palpitatio, tremor*. in Avic.

In Geogr. חלג *sinus maris*.

אחתלג *exesus est vermibus*.

חלד Duo significat. I. חלד *tempus, seculum*.

חלד, Chal: חולד, Arab: חלדה chalda *mustela, martes scythica*.

Verb. Syr: חלד *repsit, irrepsit, sensim subijt*,

subiit, introivit, se insinuavit.
חֲלוּדִית & חֲלָדִית cancer.
Rabb. חֲלוּדָה rubigo.
II. Arab: חלד challad mansit, remansit, permansit, perseveravit. חלד challed collocavit.
Nom. חֲלָדָה chalda spasmus, convulsio. מחלוד machlud convulsus.
חליד chalid perrennis, jugis, permanens. חלד halad duratio. חָאלֵד permanens.
חלה Tria significat. I. חָלָה, idem quod חוּל & חָלַל doluit corpore vel animo: corpore, infirmus, debilis, ægrotus fuit, ægrotavit; animo, tristis fuit, ægrè tulit.
Nom. חֳלִי & חֹלִי dolor, ægritudo, morbus. מַחֲלֶה, Fœm. מַחֲלָה idem.
מַחֲלָיִים, à מַחֲלוֹת; & תַּחֲלֻאִים, à תַּחֲלוּת, morbi, dolores.
חֲלִי, Fœm. חֶלְיָה, Arab. חלי ornamentum ad depellendos morbos comparatū.
אַחֲלַי & אַחֲלֵי utinam.
Rabb: חוליות vertebræ, spondyli.
חֲלוֹחֶלֶת intestinum rectum.
II. Chald. & Syr. חֲלִי, Arab. חלו hulu dulcis, suavis.
חֵילָא, & חוּלִי, & חליות dulcedo.
חלאוי halavi dulciarius pistor.
חִלְאוָה hiliva, & חִלְיָה hilia tonus, accentus.
Verb. Chald. חלא halli dulcoravit, indulcavit.
תחליה tahliá dulcoratio.
III. Arab: חלא chali cessavit, amotus, desertus, vacuus, evacuatus fuit. Hiphil אחלי achli dimisit, amovit, vacuavit, evacuavit, deseruit, desolavit, destruxit, vastavit.
חלא chala amotio, vacuitas, evacuatio, desolatio, desertum.
חאלי chali, & מַחְלִי mochli evacuatus, vacuus, desolatus, desertus.
חָאלִיָה chalia deserta, sylvæ.
תַּחְלִיָה tachlia cessatio, dimissio, solutio.
חלז Chald: חֲלַז solvit. Inde חִילִיז & חֲלוֹזָא, Rabb. חִלָּזוֹן albugo, macula oculi. חִלָּזוֹנָא peplum.
Arab: חלזון limaciæ.
חלט Tria significat. I. חֲלַט rapuit, arripuit, festinavit.
Rabb. מֻחְלָט absolutum, simplex.
II. Chald: et Syr: חֲלַט, et חֲלַט, Arab. חלט chalat, et Hiphil אַחְלַט achlat miscuit, immiscuit, admiscuit, commiscuit, pinsuit, temperavit, interposuit: de pictura, interpolavit, illuminavit.

Nom. Syr: חֲלוּטָא & חולטן mixtio, commixtio. חלוטין commixtiones.
חֲלִיטָא placenta. Plur. חֲלִיטִין placentæ. חולְטָא stellio.
חָלוּט mansio, in qua includebatur de lepra suspectus, per septem dies.
חֲלִיטָא ornamentum.
Arab: חָלַט chalt, Fœm. חַלְטָה chalta, & אִחְתִלָאט ichtelit mixtio, societas, chaos. מַחְלוּט machlut mixtus, vinum corruptum.
Deinde חִלְט chilt humor, apostema. חִלְטִי chalti humorosus.
III. Syr: חֲלַט proprium & peculiare fuit, proprietatem habuit. Rabb: הֶחְלֵיט idem. מוּחְלָט בְּמוּחְלָט simplicitas. simpliciter, absolutè. לַחֲלוּטִין propriè, peculiariter, absolutè.
חלך Inde חֵלְךְ, et cum ה paragogico, חֶלְכָה infirmus, ægrotus, afflictus, miser, pauper.
חלם Duo significat. I. חֲלַם, Chald: et Syr. חֲלַם, & אֲלַם, & עֲלַם decisus, spissus, crassus, pinguis, grossus: per metalepsin, incolumis, sanus, sanatus, confortatus, robustus fuit, revaluit, convaluit.
Nom. חָלִים, Chald: חַלִּים, & אֲלִים & עֲלִים, fortis, sanus: in malum, contumax, pertinax.
חֲלִימוּת & עַלְמוּת robur, sanitas.
חֶלְמוּת, Chald: חֶלְמוֹן crassities ovi, vitellus. Chald. אוּלָם crassus, densus.
אֲלִימוּת & עַלְמוּת crassities.
Rabb: חַלְמָרָה densum lutum.
חוּלָם sanus, perfectus. הַלְמָאִית sanè, integrè, rectè.
II. Per metalepsin, חֲלַם, Chald. et Syr. חֲלַם, Arab: חלם halam, et אחלם ahlam somniavit.
Nom: חֲלוֹם, Chal. חֶלְמָא somnium.
אַחְלָמָה gemma, amethystus.
נַחְלְמִי somniator.
Rabb: חַלְמוּת herba, malva.
Arab: אִחְתִלָאם ihtelem pollutio nocturna.
חלס Duo significat. I. Rabb: חולסית elevatio, cumulus, acervus.
חֲלוּסִית fundus terræ.
II. Arab: חלס challas perfecit, complevit, peregit, finivit, absolvit, expedivit, determinavit.
Nom. חלאס chalas finis, completio, absolutio operis.
מְחַלֵּס muchallis completor, finitor.
אחתלאס ichtelis celeritas.
חלס chalas rete, in quo infans nascitur, chorion, secunda.

Deinde חלס challas *aptavit coria.* חַלָּאס *coriarius.*

חלע Arab: חַלַע chala *exuit, expoliavit.* Nom. חַלְעָה chala *expoliatio.*
Deinde Hiphil אחלע achla *disslocavit membrum.*
חַלְע & אנחלאע *dislocatio, luxatio.*
מַחְלַע *paraliticus.*

חלף Quatuor significat. I. חֲלַף, Chald: חֲלַף *mutavit, permutavit, commutavit, transmutavit, variavit* vel rem vel locum, *discessit*; vel tempus, *præterijt, transijt, pertransijt*; vel qualitatem in bonum, *renovavit*; in malum, *corrupit, removit, perdidit, sustulit.*
Nom. חֵלֶף, Chald. הֲלָף *pro, vice, loco, propter, eò quod.* Rabb. *diversitas.* חֲלוּף, Fœm. חֲלִיפָה, Chald. שׁוּחְלָף, *mutatio, permutatio, commutatio, diversitas, differentia.*
מַחֲלָפִים *cultri majores*: unde Rab: חַלָּף *culter.* חאליפין *cultri majores*: item, *cultrarij, victimarum mactatores.*
מַחְלְפוֹת *cincinni, capilli.*
Rabb. חִלּוּף & הִתְחַלְּפוּת *varietas, commutatio, permutatio, diversitas, contrariū.* מַחֲלִיף et חלפני *trapezita.* חֲלוּפָה *pro ea.*
מַחֲלָף et מִתְחַלֵּף, Syr: מְשַׁחְלַף, Arab: מֻחְתַלַף muchtallaf *varius, diversus, mutabilis, permutabilis, commutabilis.*
Chal. חִילְּפָן, Syr: הֶחְלוּפָא et שְׁלַחִיפָא *precium.* חַלְפֵי *juncus mutabilis.*
חַלְפָא *storea.* Arab. חלפה halfa *spartum, alga.* מַחֲלִיף *vicarius.*

II. Arab: חלף chalaf, et חאלף, et אחתלף achtalaf *varius, differens, diversus, discors, contrarius, legem transgressus, adversatus, alienus, abalienatus; rebellis, seditiosus fuit, fefellit, rebellavit, dissensit, restitit, obstitit; contradixit, disconvenit, discordavit, disceptavit.*
Deinde חלף challaf *reliquit.*
Nomen חֶלֶף; et חלאף chilif, et אִחְתִּלַאף ichtilef, et מחלאפה machalafa *diversitas, vicissitudo, differentia, contrarietas, disceptatio, contradictio, pugnantia, dissensio, discordia, disconvenientia, transgressio, rebellio, seditio, factio, apostasia, schisma, resistentia, adversatio, confusio.*
מחליף muchallif *diversus, contrarius, rebellis, seditiosus, factiosus, transgressor.*
מחתלף *varius, diversus.*
מחאלף *adversarius, alienus, impius.*

III. Ara. חלף chalaf, & אסתחלף astachlaf *permutatus, substitutus fuit, successit in locum alterius, vicem gessit.* אנחלף anchalef *recuperavit, recepit.*
Nom. מַחְלִף muchlif *vindex.* חלאפה chilefa *substitutio.* אסתחלאף istichlef *successio.*
חֲלִיפָה chalifa *substitutus, successor, vicarius, prorex, locum tenens.*
חֲלָאפָה chalāfa *califatus.*
Rabb: חלוף *successor, vicarius.*
Arab. מאלף chalef *salix.*
חלף *successio, generatio.* חלפה *fluxus ventris*: in Avic. *dysenteria.*

IV. Arab. חלף halaf *juravit.*
Nom. מַחְלוּף mahluf *juratus.*
מַסְתַּחְלִף *adjurans.*

חלץ Quatuor significat. I. חֲלַץ, Chald. חֲלַץ *traxit, extraxit, detraxit, subtraxit, eduxit, evulsit, exuit, removit, separavit, ademit, abstulit.*
Nom. חֲלִיצָה *vestis.* מַחֲלָצוֹת *vestes, indusia.*
Rabb: חֲלִיצָה, de qua Ruth 4. מַחֲלֵץ *trulla cementarij.*

II. חָלַץ, Arab. חַלַץ chalaz; Piel חִלֵּץ *extraxit, eruit, eripuit, liberavit, servavit, salvavit.*
Deinde Arab: חֲלַץ *rectus, firmus fuit.*
Nom. Arab: חאלץ & חלאצה *salus; liberatio.* מַחְלִץ mochliz *liberatio.* חָאלַץ *rectus, purus.*

III. חָלַץ *extraxit, elegit, separavit in militiam, expedivit, accinxit, armavit.*
Niphal נֶחֱלַץ *expedivit, armatus fuit.*
Nom: חָלוּץ *expeditus, armatus.*
חֲלָצַיִם, Chald: literis ל ר permutatis, חַרְצִין *lumbi.* Syr: חַצִּין, eliso ר: Mat: 3. & *cingulum* חַצָּא *lumborum.*
Chald: חַרְצָא, Syr. חַצָּא *lumbus, dorsum.*

IV. Piel חִלֵּץ, Hiphil הֶחֱלִיץ *pinguefecit, saginavit.*

חלק Quatuor significat. I. חָלַק, Chaldaicè חֲלַק; Piel חִלֵּק *divisit in partes, in ordines, distribuit, partitus fuit.* Rabb: נֶחְלְקוּ *dissentiunt.*
Nom. חֵלֶק, Chald: חֲלָק & חֲלַק, per metathesin, חֲקַל, & חִילָק, & מַחְלָק, Arab. חקל hacal *pars, portio, hereditas, prædium* aut *fundus hæreditarius.*
Chald. חַקְלַי & חַלְקַי *rusticus, idiota.*
חֲלֻקָּה & מַחְלֹקֶת *partitio, distributio, ordo.*
Rabb. נֶחְלָק *disjunctivus.* חֶלְקִי *particularis.*

II. חָלַק divisit in partes invicem æquas, *lavigavit*: ac denotat *levitatem, suavitatem, blanditias, adulationem.*
Nom:

Nom. חָלָק *lævis, glaber, lubricus, blandus.* חֲלָקִים & חֲלָקִים *lubricitates.*

חֵלֶק, Fœm. חֶלְקָה *glabricies, blanditia.* חֲלַקּוֹת & חֲלָקוֹת חֲלַקְלַקּוֹת *lubricitates, blanditiæ.*

Arab. חַלְק halc *guttur, glabrum & lubricum, palatum, faux, gurgulio, trachea arteria, columella.*

חָלְקוּם hulcum *vox.*

Verbum חלק halac, & אַחְלַק ahlac *lævigavit, glabrum reddidit, rasit caput, pilos abrasit, totondit barbam aut pannum.*

Nom: חַלָּאק hallac *tonsor, pannitonsor.* חַלְק halc; Fœm. חַלְקָה halca *tonsio, tonsura.*

Rabb. חָלָק *lævis.*

III. Rabb: נֶחֱלַק *devisus, distractus fuit in diversam partem & sententiam, dissensit, disceptavit, seditiosus fuit.* נֶחְלְקוּ *dissentiunt, controvertunt, disceptant.*

Nom: מַחֲלֹקֶת, Chald: מַחְלָקְתָּא *divisio & disjunctio sententiarum, dissensio, controversia, opinionum diversitas, seditio.* חִלּוּק *discrimen, differentia, dissensio, diversitas.*

חָלוּק *indusium, aut vestis superior, chlamys.*

חֶלֶק species pisciculorum, *palus.*

IV. Arab: חַלְק chalac *creavit, procreavit, condidit, genuit, formavit, finxit fecit.*

Nom: מַחְלוּק *creatus.* מחלוקאת *res creata, creatura.*

חָאלֵק chalic, & חַלָּאק *creator.*

חַלְקָה chelca *creatio.*

חַלִיקָה chalîca *creatura.* חלק *idem.*

Plur. אַחְלָאק achlac *creationes, facta, studia, mores.*

חַלְקָה *proportio.* חלק chalc *gens.*

חלש Duo significat. I. חָלַשׁ, Chal. חֲלַשׁ *dejectus, debilis, infirmus, ignavus fuit.*

Nom: חַלָּשׁ *dejectus, debilis, domitus.*

חֲלוּשָׁה, Chald: חַלָּשׁוּת *debilitatio, dejectio, infirmitas.*

Arab: חלשה *rapina.*

II. חָלַשׁ *jecit sortem, sortitus fuit.*

Rabb: חוֹלֶשׁ, Chald. חֲלָשׁ *sors.*

חַלְשָׁא *pasta* ex dactylis et sisanis confecta.

חלת Arab. חַלְתִית haltit *asa, laser.*

חלת *mansit,*

חמם Tria significat. I. חָמַם; Chald: חֲמַם & חַם *caluit, incaluit, calidus fuit* aut *factus est,*

Nom. חַם *calidus.* חֹם *calor, æstus.*

חוּם *adustus, fuscus, niger.*

חַמָּה *calor.* Deinde *Sol.*

חַמָּנִים *solaria,* simulacra ad similitudinem orbis solaris facta.

Rabb: חֲמִימוּת *calor, æstus.*

Arab. מחמום mahmum *calefactus.*

חמאם hammim *balneum, hypocaustũ.*

Verb. אסתחמם astahmam *balneatus fuit.* אסתחמוא *balneati sunt.*

אסתחמאם *balneatio:* in Avic.

II. Syr: חֲמַם & חַם *verrit, scopavit.*

III. Arab. חמאמה hamîma *columba, palumbus.*

חמאמא hamama *pes columbinus:* herba: *amomum.*

אלחמים *epiphania.*

חמא Quatuor significat. I. חֶמְאָה, & א deficiente, חֶמָה *butyrum.*

II. Chald. חֲמָא *vidit, attendit, cavit.*

חֲמִי *visus, dignus.*

Rabb: מַחֲמָה *occasio, opportunitas.*

III. Per antiphrasin, Chald. חֲמָא & אַחֲמִי *abscondit, occultavit.* אַחֲמָא *scrinium.*

III. Syr: חֲמָא *emarcuit.*

חמג Arab: חמג chamag *putruit, putrefactus fuit.*

מַחְמוּג machmug *putrefactus, putridus, mucidus.*

חָמַג chamg *putrefactio, mucus* panis aut vini: *vappa.*

חֲמִגָה chamiga *muscus.*

חמד Tria significat. I. חָמַד, Chald: חֲמַד Piel חִמֵּד *desideravit, optavit, cupijt, concupivit, appetijt.*

Nom. חָמוּד, Chal: חֲמִיד *desideratus, desiderabilis, appetibilis, preciosus, præstans, expetitus, gratus, optatus.*

חֶמֶד, Fœm. חֶמְדָּה *desiderium, appetitus, cupiditas, concupiscentia, res desiderabilis.* מַחְמָד *idem.*

מַחֲמוּדִים *desiderabiles.*

II. Arab: חמד hamad, Hiphil אחמד ahmad *laudavit, celebravit, gratias egit, blanditus fuit.*

מַחְמוּד mahmud *laudabilis, bonus.*

חָמִיד hamid *idem.*

Nom. חָמַד hamd *laus, hymnus, cantus, testimonium, favor.*

חָאמֵד hamid *fautor.*

תַּחְמִיד tahmid *laudatio, oratio, gratiarum actio.*

III. Arab: חמר, Hiphil אחמר *destruxit.*

חמה חָמָה, Arab. חמו *socer.*

חוֹמָה *murus,* muri ambitus, *mœnia.*

Verb. Arab: חמא *incaluit, arsit, ferbuit.*

מחמי muhammi *febricitans, fervidus.*

חמי humi, & חמיה humia, Rabb.

חֲמָא *febris.* חמיה *ardor, ira, zelus.*

חמוה & חמאה *cœnum, lutum.*

מחמי muhammi *limosus, cœnosus.*
חמאת & חאמירה *thermæ, balnea.* יחאמי *balneator.*
Rabb. חמארה *erysipelas.*

חמט חֹמֶט, Chald: חומט *testudo, limax, lacerta.*
Verb. Chald: חָמַט *incurvatus, inclinatus, depressus, prostratus, humiliatus fuit.*
Nom חוּמְטָא *humiliatio, inclinatio solis & diei, crepusculum, tenebræ.*
חוּמְטִין *pulvis* tenuis & salsus, *arena.*
Rabb. חֲמוּטִים *gubernatores.*
חֲמִיטָה & חָמָט *panis tenuis, scutella.*

חמל Quatuor significat. I. חָמַל, Chal: חֲמַל *pepercit, ignovit, condonavit, misertus, propitius fuit.*
Nom. חֶמְלָה & מַחְמָל *indulgentia, ignoscentia, condonatio.*
Rabb: חָמַל & מְחִילָה *idem.*
מְחִילָן *propitius.* חֲמִילָה *genus cilicij.*
II. Syr: חֲמַל *collegit, coacervavit, coëgit, cohibuit, continuit, conclusit, recepit.*
III. Arab. חמל hamal, & אחמל ahmal & אחתמל ahtamal *gessit, portavit, tulit, accepit, toleravit, sustinuit, sustentavit, rexit, gubernavit, passus fuit.* Pass: חֻמִל humil *sublatus fuit.* Piel חמל hammal *oneravit.* חֻמִּל *oneratus fuit.* אחתמל *suppositus fuit.* חמולא *suppositus:* in Avicenna.
Nom. חמל haml *onus.* חמאל himal *fascis, sarcina, onus.*
חאמל hamil *dossuarius, gerulus, bajulus, patiens, longanimis.*
מחמול mahmul, et מֻחְתַמַל muhtamal *gestatus.* חִמְל himl, & אחְתִמַאל *gestatio, tolerantia, patientia, longanimitas.* חמולה humula *gestatio, vectio.* תַחְמַל *idem.* חאמלה *gestantia, subjecta.* חמולאת humulat *suppositoria, collyria.* חמל hamal *aries, agnus, ovis.*
Deinde חמל hamal *impregnatus fuit, concepit, gestavit uterum, gravida fuit.*
Nom: חמל haml *gestatio uteri, conceptio, impregnatio.* חאמלה hâmila *gravida, fœta bestia.*
IV. Arab. חמל châmmal *expedivit.* תחמיל tachmil *expeditio.*

חמן Arab. תחמין *existimatio.* חמינה chomina *ebulus.*

חמס Duo significat. I. חָמַס, Chal: חֲמַס & חֲמַץ *rapuit, diripuit, abripuit, abstulit, transtulit, vim intulit, injuriam fecit, injustè tractavit, prædatus est, expoliavit.*
Nom: חָמָס *rapina, vis, injuria.*
תַּחְמָס *avis rapax, harpyia.*

Rabb. חוֹמְסִין *raptores, prædones.*
חֲמָס *Zinziber.*
II. Syr. חֲמַסִן *pertulit, toleravit, passus est, sustinuit, expectavit, duravit, perseveconstans, confirmatus fuit.*

חמץ Tria significat. I. חָמֵץ, Chald. et Syr. חֲמַע, Arab. חמץ hamad *acuit, acidus, acris, acerbus, acetosus fuit,* seu *factus est.*
חָמוּץ *fermentatus, infectus, tinctus, inquinatus, pollutus.*
חָמֵץ, Chal חֲמַע & חֲמִיעַ, Arab: חָאמִץ hâmid *acris, acidus, acerbus, acetosus, fermentatus.*
מַחְמֶצֶת, Chald: מַחְמַעְתָּא *fermentatio, massa acida.*
חֹמֶץ, Chald. חוֹמַע, Arab. חֻמֵיצָה humeida *acetum.*
Rabb. חוֹמֶץ *uva gustu acerba.*
חָמִיץ, Arab. חַמְצָה hamâda *pabulum.*
Arab. חֻמַאץ humâdh *rumex, acetosa.*
חֻמוּצָה humuda *acor, acredo, acrimonia, aciditas, sapor acidus, acetositas.*
מֻחַמִּץ muhammid *acris, acidus, acetosus.* מַחְמוּצָה mahmuda *scammonea.*
Verb. תַּחְמַץ *acescet:* in Avic.
חמצה humza *cicer.*
II. Per metaphoram, חָמַץ, Chald: et Syr: חֲמַץ *acerbatus, contristatus, indignatus, iratus, molestatus, perturbatus, pudefactus, reveritus, solicitus fuit.*
Nom. Chald. חִמּוּץ *acerbitas, tristitia, molestia.*
Syr: חֻמְצָא *pudor, verecundia.*
Arab: חמץ hamaz, & אחמץ ahmaz *stimulavit bestiam, punxit.*
מאמץ hamis *stimulator.* חַמְצָה hamza *stimulatio.* מַחְמַץ mahmaz *calcar.*
III. Per antiphrasin, Rabb. חָמַץ *pannos pollutos abluit, aquâ perfudit.*
Nom: חָמְצָן *tina.*

חמק Duo significat. I. חָמַק *circuivit.*
Nom. חַמּוּקִים *vertebræ.*
Rabb. חָמַק *circuitus.*
Verb. חָמַק *abscondit.*
II. Arab: חמק hamac *insanivit, furijt, bacchatus, fatuatus, nugatus fuit, ineptijt.*
אחמק ahmac *fatuus, stultus, insipiens, furiosus.*
חמק humac *fatuitas, stultitia, mania, amentia.* חֲמִיקָא hamica *idem.*
מֻתַחַמִּק mutahammic *lunaticus.*

חמר Septem significat. I. חָמַר, Chald: חֲמַר *turbidus, lutulentus, turbatus, conturbatus, commotus, mixtus, commixtus, confusus fuit.*
Nom. חֹמֶר & חֵמָר, Fœm. חֲמֹרָה *cumulus,*

cumulus, acervus. Deinde חֹמֶר *Hhomer,* Latinis *Corus.*

Et חֲמוֹר, Chald: חֲמָר, Arab: חִמַאר himar *asinus.*

חַמַּאר hammar *asinarius.*

חֲמוּרְיָה humuria *stabulum asinorum.*

יַחְמוּר *bubalus.*

II. חֵמָר, Chald: חֵמַּר *bitumen, limus.* חֹמֶר Chald. חוּמַר *lutum, cœnum, argilla, cementum.*

Inde Verbum חָמַר *bitumine* aut *luto oblinivit, bituminavit, lutavit.*

Arab. חמיר *porcus lutulentus.*

Rabb: חֹמֶר *materia.*

חָמְרִי *luteus, terrenus, materialis.*

Chaldaicè חוּמְרִין *bases.* חוֹמֶר *olfactoriolum.*

III. Ex usu Arabum חֶמֶר, Arab: חמר hamar *vinum rubrum, et optimum, rubellū.*

Nom. חָמַר, Chald: חֲמַר, Arab. חמר hamar *rubuit.*

Arab. חֻמְרָה humura *rubedo, purpurissum.* אַחְמַאר ahmar *ruffus.* חַמְרִי hamri *fuscus, nigricans, subniger.*

חמאר *ebrietas.* חמרה *erysipelas, ulcus ambiens.* אחמראר *rubedo.* אחמר *purpura.* אלחמור alhumur *carnes gingivarum.*

IV. Syr: חֲמִיר, Arab. חמיר chamîr *fermentum.*

Verb. Arab. חמר chamar *fermentavit, commiscuit, temperavit.*

V. Per metaphoram, אִתְחַמַּר atchammar, & אִתְחַמַּר achtanimar. Arab: *fefellit, decepit.*

מְחַתְּמַר muchtammir *deceptor, impostor.*

VI. Rab. חָמַר *gravis, difficilis fuit.* הֶחֱמִיר *aggravavit.*

הָמוּר *gravis, difficilis, durus.* חֹמֶר *gravitas.* אַחְמָר *lapis preciosus.* חֲמוּרוֹת *gravia, difficilia.*

VII. Chald. חֲמַר *incaluit.*

חמש חָמֵשׁ, Chald: חֲמֵשׁ, Syr: חַמֵשׁ, Arab. חַמְס chamas: Mascul: חֲמִשָּׁה, Chal. חַמְשָׁא, Arab: חַמְסָה chamsa *quinq.* חֲמִשִּׁים quies pro dages, Chal: חַמְשִׁין, Arab: חַמְסִין chamsin *quinquaginta.*

חֲמִישִׁי, Chald: חֲמִישַׁי, Arab: חאמס chamis *quintus.*

חֹמֶשׁ *hypochondria.*

חֲמֻשִׁים *armati, instructi, muniti.*

Verb. חִמֵּשׁ, Arabicè חַמַּס hammas *quintavit.*

Nom: חֹמֶשׁ, Chal: חוּמְשׁ & חֲמִישִׁית *quinta pars, & quinta partis pensio.*

Rabb. חֻמָּשׁ & חוּמְשׁ *Pentateuchus.*

Arab: חַמְסָאנִי chamsini *quinquagenarius.* חמסי chumesi, & מחמס muchāmas *quinquangulum.* חַמְסָה chamse *pentaphyllum.*

חמת חֵמֶת, & חֹמֶת, & חֵמֶת, & חֵמַת, Chald: אֲבָמַת, Rabb: חֲמָתִי *uter, lagena, urna, scrinium.*

Rabb. מֵחֲמַת *propter, occasione.*

חנן חָנַן, Chal. חֲנַן & חַן, Arab: חַנַן hanan *misertus, gratificatus, gratia prosecutus fuit, doluit, condoluit, compassus fuit, in gratiam recepit, ex gratia donavit, benefecit.*

Nom. חַנּוּן & חוֹנֵן, Chald. חַנָּן & תַּנָּן, Arab. חאנן hanin, & חנאן hannan *misericors, benevolus, beneficus, clemens, benignus, facilis, pius, dulcis, suavis.*

חֵן, Arab: חַנָּה hanna *misericordia, compaßio, benevolentia, gratia, favor, clementia, benignitas, humanitas, pietas, suavitas.* חִנָּם *dono, δωρεὰν, ex misericordia:* בְּחִנָּם *præter meritum, injustè, immerito, sine causa, temerè, sine effectu aut eventu, frustra.*

חֲנִינָה & תְּחִנָּה *gratia, favor, misericordia.*

תַּחֲנוּנִים, Fœm. תַּחֲנוּנוֹת *preces, supplicationes.* Syr. תַּחְנָנָא *precatio.*

Chald. חִין *sinus.*

Rabb: חִין *consonantia, melodia.*

Syr: חֲנִינָאִית *libenter, benevolè.*

חנא Syr. חֲנָא *congruit, appositum, accommodatum, idoneum fuit.*

Nom: תַּחְנִית *misericordia.*

חנב הנב *scoria:* in Avic.

חנג Syr. חֲנָאִית *blandè.*

חנד Arab: חיניד hinid *tunc, postea, tandē.*

חנה Duo significat. I. חָנָה *consedit, residit, demisit se quiescendi, sedendi, manendi* aut *habitandi gratia, quievit, mansit, habitavit, turmatim castra posuit;* cum עַל constr. *obsedit.*

Nom. comm. מַחֲנֶה *agmen se demittens, turma, castra.* תַּחֲנוֹת *mansio.*

חָנוּת, Chald. חָנְוָא, Syr. חַנוּת, Arab. חנות hanut *officina, fabrica, tonstrina, textrina, hospitium, diversorium.*

Chald. חַנְוָנִי *tabernarius, caupo, institor, hospes, apothecarius.*

חֲנִית *hasta.*

II. Arab: חנה chana, & אחני achnî *incurvavit, flexit.*

Nom. מחני mochni, & מנחני munchani *curvus, incurvatus, obuncus, convexus.*

חנה, Matth. chene, Hebr. כֹּפֶר *galbanum.* חנא *ligustrum.*

חנט Duo signif. I. חָנַט *produxit fructus.* Nom. חִטָּה, Syr. חִטְּאָ, Arab. חִנְטָה henta *triticum; frumentum.*
Rabb: חִטִּים *dentes anteriores.*

II. חָנַט, Chald: חֲנַט *condivit aromatibus.*
Nom. חֲנֻטִים *conditura aromatica.*
Rabb. חָנַט, Arab. חנוט hanut *conditura, mixtura, balsamum.*
Chald: חִינְטָא, Syr: חֲנָטָא *condimentum, unguentum.*

חנך Duo significat. I. חָנַךְ, Chald. חֲנַךְ *initiavit, imbuit: docere incepit, paulatim assuefecit, informavit, instituit, erudivit; dedicavit, consecravit, primordia rei cujusque fecit.*
Nom: חָנִיךְ *initiatus, tyro.*
חֲנֻכָּה Chal: חֲנֻכָּא *initiatio domus, dedicatio, consecratio.*
Rabb: חִנּוּךְ *initiatio, prima institutio, disciplina, tyrocinium.*

חנף חָנַף *simulavit, dissimulavit, hypocrita, modo justus modo impius fuit; dolosè, fraudulenter; malitiosè, iniquè, impiè egit, occultè peccavit: personam accepit; simulator fuit.* Per Metaphoram, *corruptus, impurus, pollutus, contaminatus fuit.*
Nom. חָנֵף, Chald: חֲנִיף *simulator, dissimulator, hypocrita, modò justus modò impius, peccator, delator, proditor, susurro.*
Syr. חַנְפִין *gentiles, ethnici, apostatæ.*
חֹנֶף & חֲנֻפָּה, Chald: חֲנוּפָא *simulatio, hypocrisis, fallacia, iniquitas.*
Rabb. יַחֲנִיף *percutiet.*

חנץ Arab. חנוץ chanos *porcus, porculus, porcellus lactens.*

חנק Duo significat. I. חָנַק, Syr: חֲנַק, Arab. חנק chanac *præfocavit, suffocavit, strangulavit, suspendit, necavit.* Metaphoricè, *molestia affecit, insidiatus est.*
Nom. מַחֲנָק, Arab: חנקא chanca *præfocatio, strangulatio, molestia.*
Syr. חֲנָקָא & מַחֲנוּקִית, Ara. מַחְנַקָה machnaca *laqueus.*
Rabb. חֶנֶק *suffocatio, strangulatio.*
Rabb. הַמַּחֲנָק *angina.* חָנוּק *interula.*
חַנְקִין *vincula: item gradus scalæ.*
Arab: חֶנֶק chanc, et חַנָאנִיק chavanic et אִתְחַנָאק ichtinac *suffocatio, strangulatio,* et *angina.*
חַאנִק chanic *strangulator, præfocator, incubus.*
מַחְנוּק machnuc, et מֻתְחַנַק muchtanac, et מֻנְחַנִק *præfocatus:* item, *retentus, reconditus.* in Avic.
חִנָּקָה chinaca *forum piscarium.*

חִנְקָה chanca *crepida, solea.*

II. Arab. חנק hanac *insidiatus fuit.*

חנת Arab: חנת chanath, et אִתְחַנָּת atchanath *pejeravit, perjuravit.*
Nom. חֻנְתִי chunte *hermaphroditus, aphodilus.*

חסס Arab. חסס chasas *defecit, defuit.* חִסָּה chissa, et חסאסה chasesa *negligentia, inerta.* חסיס chasis *vilis.*
Talm. חַס, Arab. חסה vel חסא chása *lactuca.*

חסב Arab: חסב *sufficit, contentus fuit.*

חסד Duo significat. I. חֶסֶד, Chald: חֶסֶד, Rabb: חֲסִידוּת *pietas, probitas, bonitas, benignitas, benevolentia, beneficentia, beneficium, gratitudo, gratia.*
חָסִיד, Chald. חֲסִיד *pius, probus, bonus, benignus, benevolus ac beneficus.* Hinc חֲסִידִים *pij*, dicti sunt *Iudæi studio Legis occupati.*
חֲסִידָה avis pia, benifica et grata, *ciconia,* quam *pietatis cultricem* appellat Petronius Arbiter.
Verbum Hithpael הִתְחַסֵּד *pium se præbuit.*

II. Per antiphrasin, חֶסֶד, Chald. חִסּוּדָא, Syr: חֶסֶד, Rabb: חִסּוּד *impietas, immisericordia, crudelitas, ingratitudo, crimen, opprobrium, ignominia, maleficium.*
Verbum Piel חִסֵּד, Chald. et Syr. חַסֵּד *exprobravit, probro seu opprobrio affecit, conviciatus, criminatus est, omnem bonitatem detraxit.*
מְחַסְּדָן *conviciator, criminator.*

חסה Duo significat: I. חָסָה *fidit, confidit, speravit.* חָסוּת & מַחְסֶה *tegmen, tegumentum, protectio, latibulum, receptaculum, hospitium, receptus, perfugium.*
Rabb: חַסִּית *genus cæpæ.*

II. Syr. חֲסָה idem quod חוּס, *misericors, pius, innoxius fuit.* Piel חַסִּי *expiavit.*
Nom: חַסִּי *pius, innocens.*
Arab חסא & חסי *præter.*

חסך Arabic: חַסְכָה; Plur. חַסַךְ hasec *tribulus, tribulus aquaticus.*

חסל Duo significat. I. חֲסַל, Chald. חֲסַל *complevit, absolvit, finivit, confecit:* in malum, *perdidit, consumsit, absumsit.*
Nom. חָסִיל *locusta.*
Rabb. חֲסַל, Fœm: חַסְלָה *finis.*

II. Chald: חֲסַל; Piel חַסֵּל complevit tempus lactandi puerum, *ablactavit.*
חֲסִיל *ablactatus.* Pl. חֲסִילִין *ablactati.*

חסם Tria significat. I. חָסַם, Chald. חֲסַם *ligavit, clausit, occlusit, obstruxit, obturavit.*

Nom: מַחְסוֹם *capistrum.*

Rabb. חָסוּם quicquid ponitur in ore jumenti.

II. Syr. חְסַם *æmulatus est*, vel in bonum, *cupidè imitatus, studiosè sectatus fuit:* vel in malum, *invidit, indignatus fuit, fascinavit.*

Nom: חֶסְמָא *invidia.*

חסן Tria significat. I. חָסֹן & חָסִין, Chald. et Syr: חֲסִין et עֲשִׁין *fortis, robustus:* in malum, *durus, terribilis, impudens.* Chald: חִסְנָא *robur, fortitudo.*

Verb: Chald. et Syr. חֲסַן & עֲשַׁן *fortis, robustus fuit, prævaluit, obtinuit, potitus est, possedit.*

אַחְסְנָא *possessio, hæreditas.*

II. Per metaphoram, חֹסֶן, Chald: חוּסַן *robur, thesaurus præcipuus, divitiæ, opes.*

Verb. Niphal נֶחְסַן *reconditus, repositus fuit.*

Rabb: חָסִין *scrinium, theca frumenti, hordeum, thesaurus.* Chald. חוּסְנִין *granaria.*

III. Arab: חסן hasan *bonus, bellus, pulcer, formosus, jucundus fuit, placuit.*

Nom. חסן hasen *bonus, bellus, formosus, pulcer, honestum.* חַסִין hasin *bonus.* אחסן ahsan *melior.* חסן *forma.*

חַסְנָה hasana *bonum, bonitas, beneficentia, præmium.* חסנא *benè.*

חסף Duo significat. I. Chald. חֲסַף, Syr. חַסְפָּא, Arab. חַזַף chasaf *testa, fictile, tegula.*

Rabb. חוּסְפָּנִית *ulcus* vel *scabies.*

מַחְסְפָס *pyxis.* חֲסַף & אַחְסַף *panniculus circa faciem.*

II. Arab: חסף chasef *evertit, subvertit.*

חסר Tria significat. I. חָסֵר, Chald. חֲסַר *defecit, defuit, indiguit, caruit, destitutus, imminutus fuit.*

Nom: חָסֵר, Chald: חָסִיר *deficiens, carens, indigens, vacuus.*

חֶסְרוֹן & מַחְסוֹר, & חֹסֶר & חֶסֶר, Chald: חֶסְרוּתָא & חוּסְרָן *defectus, inopia, egestas, imminutio.*

Syr: חַסִירָא *quod deest, reliquum.*

II. Chald: et Syr. חֲסַר, Arab. חַסַר chasar *imminutus, damno affectus, multatus, punitus fuit.*

Nom. חַסָארָה chisara *damnum.*

חֻסְרָאן chusran *diminutio, perditio.*

תַּחְסִיר tachsir *strages, clades, naufragium.* מַחְסוּר machsur *perditus.*

אִחְתִּסָאר ichtisar *diminutio, brevitas, abbreviatio.* מֻחְתַּסַר muchtasar *abbreviatus, brevis.*

III. Arab. חסר hasar *stipavit, obturavit.*

חסארי haisari *scæva.*

חַסָארָה hasira *raia*, piscis.

חעף Arab. חעיף *sufflatio:* in Avicenna.

חפף Tria significat. I. חָפַף, Chald: חֲפַף & חַף *texit, protexit, operuit, velavit, abscondidit, occultavit, involvit.*

Nom. חַף, Chald: חָפִיף *tectus, involutus, opertus.*

חֻפָּה, Chald. חֻפְּתָא *protectio, protectorium, velum, operimentum, tegumentum, velamen.*

II. Rabb. חָפַף *pexit, pectine purgavit, mundavit.*

Nom. חַפָּה *pecten.* חֲפִיפָה *pectinatio.*

Item Rabb. חָפַף *fricavit.* חפיפה *fricatio.*

חפיפית *genus ulceris.*

III. Arab: חפף chafaf *levis, agilis, rapidus, celer, facilis, subtilis, rarus, fungosus fuit.*

Nom. חַפִיף chafif *levis, celer, agilis, rapidus, facilis, rarus, subtilis, fungosus:* item *encheridion.*

חִפָּה chiffa *levitas, celeritas, agilitas, facilitas, raritas.*

תַּחְפִיף tachfif *alleviatio, exoneratio.*

מֻחַפַּף muchaffef *alleviatus.*

חֻף choff *caliga, ocrea, calceamentum.*

מַחְפוּף *constrictus.*

חפא Chald: חֲפָא *texit, operuit.*

חפה חָפָה, Chald. חֲפָא, Arab. חפא chafi *texit, operuit, velavit, occultavit, abscondidit, abdidit, celavit, negavit.*

Nomen Chald. חִפּוּי, & חֲפָאָה, & מַחְפִּיָה *operimentum, velamen, operculum, membrana, pannus.* חֵפָא *diluvium.*

Arab. מֻחְפִי muchfi *absconditus.*

חַפִּי *secretus, arcanus.* Fœm. חַפִיָּה chafia *absconditum, abditum, ænigma, problema.*

מחפיא cum ח punct: *occulta.* חפיא *celà.*

חפז חָפַז *festinavit, celeriter motus fuit, fugit cum pavore, obstupuit.*

Nom. חִפָּזוֹן *festinatio, pavor, stupor.*

חפט Quatuor significat. I. Syr: חְפַט, Piel חַפֵּט *concitavit, incitavit, ursit, solicitavit, persuasit, perfecit, effecit.*

Nom. חַפִּיט *studiosus, sedulus, assiduus*

חַפִּיטוּת *studium, diligentia, sedulitas.*

בְּחַפִּיטוּת & חַפִּיטָאִית *sedulò, diligenter, solicitè.*

II. Arab: חפט hafad *servavit, asservavit, observavit, deprehendit, didicit, conservavit, custodivit, attendit, cavit, curavit.*

Nom. חִפְט hifd *observatio, conservatio, custodia, memoria.*

חַפִּיט & חאפט hafid *observator., custos, excubitor.*

מַחְפּוּט mahfud, & מסתחפט *conservatus, reservatus, repositus.*

תַּחְפַּט tahfad, & אסתחפאט *conservatio.* חַפִּיט hafid *nepos, sobrinus.*

חַפַּט hafad *decoravit, & decorè sapuit.*

חפל Arab. חַפַּל hafil; Pass. אִחְתַּפַל alhtafal *convenit.*

חַפִּיל hafal *celebris.* מַחְפַל mahfal *turba, cætus, concessus, synedrion, concilium, synagoga.*

חפן חֹפֶן, Chald. חוּפְן. *vola, pugillus.*

חפץ Tria significat. I. חָפֵץ *voluit.* Cum ב constructum exponitur, *bonam voluntatem habuit, beneplacitum habuit, complacuit, delectatus fuit, amavit, dilexit.*

Nom. חֵפֶץ, Syr: אֶפְּשׁ *voluntas, delectatio, voluptas, amor.*

חָפֵץ, Fœm. חֲפֵצָה *volens.*

II. חָפֵץ idem quod חָפַז, *movit, elevavit.*

III. Arab. cum ח & ץ punctatis, חפץ *declivitas, depressio, humilitas.*

חפק Arab. cum ח punctato, חפק *tremuit, palpitavit.* חפקאן *tremor cordis, palpitatio.*

חפר Tria significat. I. חָפַר, Cha: et Syr: חֲפַר, Arab. חפר hafar *fodit, effodit, fodiendo eruit, cavavit, excavavit, pastinavit.*

Nom. חֲפַר פֵּרוֹת *fovea: imago avis,* quæ multas fodit foveas.

Rabb: מַחְפֶּרֶת *fodina, lapicidina.*

חֲפִירוֹת *fossæ.*

Chald: חפורְתָא *species herbæ.*

Syr. חַפְּרָא, Arab: חֻפְרָה hófra *fovea, fossa, scrobs, antrum, sepulcrum.*

חאפר hafir, & חַפָּאר haffar *fossor.*

מְחַפֵּר muhafir *sonipes equus.*

חַפִּאיר hafuir *loca concava.*

חַפַּר *ostracositas dentium*; in Avic.

II. Per metalepsin, חָפַר, Piel Chald: חַפֵּר *fodit, quæsivit, inquisivit, scrutatus est, exploravit.*

III. חָפֵר idem quod חָרַף, transpositis literis, *erubuit, pudore* seu *ignominia affectus, confusus, contristatus est, doluit.*

Nom: Chal. חוּפְרָן *pudor, ignominia.*

Syr. חַפְרָא *seculum.*

Arab: תַּחְפַּר tahfar *verecundia.*

חפש Inde Pual חֻפַּשׁ *libertate donatus fuit.*

Nom. חֹפֶשׁ, Fœm. חֻפְשָׁה & חָפְשִׁית *libertas, manumissio.*

חָפְשִׁי *liber, libertus, manumissus, immunis.*

Rabb. חָפְשִׁי *liber, preciosus.* חפושׁוּתָא *libertas.*

חֲפוּשִׁית, Arab. cum ח punctato, & נ epenthetico, חנפוסא, quod in Aruch scribitur, כנפוסא *scarabæus.*

Arab. cum ח punct: חַפָּאש, quod in Aruch scribitur, כַּפָּאשׁ chafas *vespertilio.* Arab: חפשׁי *domuncula.*

Rabb. חַפְשׁוּשִׁית *scoria, sordes.*

חפש Duo significat. I. חָפַשׂ *nudavit, denudavit, exuit vestem.*

Rabb: חִפּוּשׂ *discursio.*

II. Per Metaphoram, חָפַשׂ, Chald: חֲפַס; Piel חִפֵּשׂ *inquisivit, investigavit, scrutatus fuit.*

Nom: חֵפֶשׂ *inquisitio, scrutatio, scrutinium.*

Chald. חֲפִיסָא *uter parvus.*

חצץ Quatuor signif. I. חָצַץ, Chal: חֲצַץ *dimidiavit, discidit, in frusta conscidit.* Pual חֻצַּץ *dimidiatus fuit.*

Nom. חוֹצֵץ *dimidians, in frusta conscidens.* חָצָץ *lapillus, calculus, scrupus, scrupulus.* חֵץ *sagitta* & *spiculum.*

Inde Verb. חִצֵּץ *sagittavit, &* מְחַצֵּץ *sagittans, sagittarius.* Rabb: בֵּית חֵץ *domus sagittæ,* pharetra.

חֲצִיצָא *securis.* מְחִצָּא *paries.*

Rabb. חֲצָץ *lapis, calculus.*

II. Arab: חצץ *roboravit, confirmavit.*

Nom. חצזה hizza *præsidium militare, robur, sanitas.*

III. Arab. cum ח punc: חצץ *proprius, appropriatus fuit.* Avic. מחתץ muchtas *proprius.* אחתצאץ ichtizaz *proprietas.* חצוצא *propriè, præcipuè, peculiariter.* חאץ & חאצה *proprietas, possessio*: in Logicis, *proprium.* מחצוצא *proprium, peculiare.*

IV. Arab. cum צ utroq; punct. חצץ hadad *licium* in Avic. Et cum ח quoq; punct. חצחץ *motus, commotus fuit.*

חצא Syr. חֲצָא *effodit, eruit, evulsit, castravit.*

Arab. חִצָא chasa, & אחצא achzi *castravit genitalia vasa* seu *testes evulsit.*

חצִיאן *eunuchus.* חצי chasi *testiculus.*

חִצִיאן chician *castratio.* חָצִי chaisi, & מַחְצִי mochci *castratus homo, eunuchus, exectus.* מַחְתַּצִי muchteci *idem.*

חצאה hasa, idem quod hebr. חָצָץ *calculus, scrupus, scrupulus.*

חצב Tria significat. I. חָצַב, Chald: חֲצַב *cecidit, incidit, excidit, sculpsit, dolavit lapides.*

Nom. מַחְצֵב *excisio.*

Chald: מַחְצְבִין *sculptilia.*

מַחְצְבִין *fossilia, mineralia.*
חֲצִיב *lapis incisus, dolatus.*
חֲצִיבָא *segmentũ, resegmen, res excisa.*
חֲצוּבָא *hydria.* חָצוּב *hedera.*
חָצָב *calamus producens saccarum.*
חֲצָבִי *pulvinar.* מַחְצָב *planta.* Rabb: חצבא *morbillus.*

II. Arab. חצב chasab *abundavit, ferax, fertilis fuit.* Hiphil אחצב achzab *uberes fructus attulit.*
Nom. חצב chazb *abundantia, fertilitas.* חציב chazib *fertilis, ferax, fœcundus, abundans.* מחצב muchazzab *idem.*

III. Arab: cum ח et צ punct: חצב *tinctura.*

חצד Chal. et Syr: חֲצַד, Piel חַצֵּד, Arab. חצד hazed *secuit fœnum* seu *messem, messuit, demessuit.*
Nom. Chald: חֲצָד, Arab. חצאד hizad *messis, & messorium.*
Syr: חָצוֹד, Ara. חאצד hazid, & חַצָּאד & חַצָּאד hazzad *messor, fœnisector.*
חציד hazid *fœnum, stipula, stramen, palea.*

חצה Duo significat. I. חצה *divisit, discidit, dimidiavit.*
Nom. חֲצִי, & מֶחֱצָה, & מַחֲצִית, Arab: חצה *medium, dimidium, medietas.*
Arab. מחצי *particeps.* מחצה muhasa *proportio.* בחאצה *maximè.*
Rabb: לחצאין *per medium.*

II. Arab: חציא hazi, & אחצי ahzi *numeravit, computavit.*
Nom. מְחַצִּי *numerans.* מְחַצָּאה *numerati.*

חצל Duo significat. I. Rabb: חִצֵּל *incrustavit picturas.*
חַצְלָא *storea* seu *matta* ex iuncis facta.
חַצְלוֹת *canistra* de folijs palmæ.
מַחְצֵל instrumentum, quo calcantur ficus, *trua.* מַחְצֶלֶת *teges, storea.*

II. Arab. חצל hazal *extitit, acquisitus, habitus, productus fuit, venit, provenit.*
חָאצֵל *acquisitus, productus, proveniens.* מַצוּל *existens.* תַּחְצִיל *productio.*
חצלה chazala *acus, eris; palea.* מְחַצַּל muchazal *aceratus.*
מחצלי *sublimes.* חאצל *comprehensio.*

חצם Arab: חצם & חאצם chazam, & אחתצם achtazam *adversatus, rixatus, præliatus est, litigavit, pugnavit, contendit, accusavit, disceptavit, contradixit, argumentatus est.*
Nom: חצאם chizam, & חִצְמָאן chizman *contentio, contradictio, lis, controversia, simultas.* מְחַצִּם muchazzim *litigator, accusator, contentiosus, rabula, procurator causarum, causidicus.*

Cum ח punct: מְתְאַצְמַאת *pugnantia, contraria.* מְחָאצם *pugnax.* חצומה *lis, judicium.* מַחְצוּם *condemnatus.* Alcor. חָצִים *causidicus.* מַחְצַמָה *adversum quid.*
Rabb. מַצְּצָן *extractor.*

חצן Duo significat. I. חֵצֶן & חֹצֶן, Arab: חצן hadan *brachium, sinus.*
Verb. Arab: אחתצן *complexus fuit.*

II. Arab: חַצִין chazin *munitus.*
חצן chazan *defensio, munitio, propugnaculum, arx, castrum, turris.*
חצינה chazîna *cubiculum, conclave, camera, taberna, cella, adytum.*
מחזן machzen *palatium, basilica, aula, locus custodiæ, cella, apotheca, bibliopolium, horreum, armamentariũ, penetrale.*
מְחַצַּן *munitus.*
Cum ח & צ punct. מחצנא *cophini.*
חאצן hazin *cellarius.*
Cum ח punct. מחצני *aulicus.*
תחצין tachzin *munitio.*
Verb. חזן chazan *reposuit, asservavit.*

חצע Arab: חצע chada *humiliatus, subjectus, subditus fuit, servijt, reveritus fuit.*
Nom. חצוע chodo *humilitas, reverentia, subjectio.*
חציע chadi *humilis, subjectus.*

חצף Duo significat. I. חֲצַף *durus, robustus:* Metaphoricè, *pertinax, audax; præsumtuosus, impudens fuit.* Syr: *studiosè, & dedita opera aliquod egit.*
Nom: חֲצִיף & חֲצִיף *durus, pertinax, audax, impudens.*
חוּצְפָּא & חֲצִיפוּת *audacia, temeritas, impudentia.*
Arab: cum ח punctato חצף *consuit.* מצתחצף *compactus, solidus.* אסתחצאף *condensatio, soliditas.*
חצף *levis:* in Avic: item *sudamen.*

II. Syr: חֲצַף *testa:* in חֲסַף invenies.

חצר Tria significat. I. חָצֵר *atrium; villa; prædium.*
חָצִיר, Arab: חצר chódra *germen virens* aut *viride, gramen; porrum capitatũ.*
חֲצֹצְרָה, Chald. חֲצֹצְרָא *tuba.*
מְחַצְצְרִים & מַחְצְרִים *clangentes tuba.*
Chald. חֲצָרָא *reticulum.*
Arab: חצר chadar, & אַחְצַר achdar; Passivum אתחצר atchadar *viruit, exviruit, reviruit.*
חֻצְרָה chodra *viriditas, herba, olus.*
חַצָּאר chaddar *olitor, hortulanus.*
חַצְרָה chadra *oppidum.* חַצְאַרִי chadari *oppidanus, civilis.*

II. Arab: cum צ punc. חצר *venit, provenit, fuit,*

fuit, adfuit, accurrit, extitit. חאצר *præsens, veniens.* מחצור *veniens, existens.* חצור *præsentia.*

מַחְצַרָה mahdâra *schola, ludus.*

חַצָּאר haddar *institor.*

III. Arab: הצר hazar *comprehendit, continuit, continuit, conclusit.*

חצור et מחצור *contentus, conclusus, comprehensus.*

חצר *difficultas egerendi.* חֲצִיָה *carcer.*

IV. Arab: cum ח punct: מַאצַרָה; Duale חאצרתי *ilia:* מִחְצַרָה *flagellum.*

חצת Arab. חצת *fremuit.*

חקק Tria significat. I. חָקַק, Chald: חֲקַק et חק *inscripsit, descripsit, exaravit, depinxit, decrevit, statuit, mandavit: insculpsit, impressit effigiem* aut *imaginem.*

חֹק, Fœm. חֻקָּה *scriptura, lex scripta, præscriptum, statutum, decretum, mos, modus, ritus, consuetudo, terminus:* et significat *cibum ordinarium & necessarium, demensum operis* aut *laboris.*

חֻקִּים, Arab. חקוק *statuta.*

Rabb. מְחוֹקֵק *typographus.*

II. Arab. חקק *certus, firmus, confirmatus, meritus, verax, verus, justus, reus, dignus fuit, oportuit.*

Nom. חק hac, et חקיקה hacica, et תחקיק tahcic *certitudo, certificatio, confirmatio, veritas, justitia, res certa.*

חקא hacca, & אלחק, & באלחק, & באלחקיקה, & באלתחקיק *in veritate, verè, certè, amen.*

חקיקי & חַקִּי hacci *verus, verax, certus.* מֻחִק muhicc *idem.*

חַקִּיק *dignus, necessarius.*

מַחְקוּק *debitor, reus.*

מִסְתַּחִק mustahic *dignus, meritus.*

אסתחקאק istihacac *dignitas, meritū.*

חקיקה *merces.* חק huc *brachiale.* חק *pyxis, arcula.*

III. Arab: תחקחוק tachacchuc *fragor.*

חק chuc *truncus arboris.*

חקב Ara. חקב *progenies, posteritas, ætas.*

חקד Arab: חקד *minatus, comminatus est.*

Nom. חקוד *minax, iracundus.*

חקד *comminatio.*

חקה חָקָה, Piel חקה idem quod חָקַק, *descripsit, figuravit.*

Rabb: חקוי *conceptus, imaginatio, affectus.*

Arab. חקוי *lumbi.*

חקל Arab. חקל hacal, & אחתקל ahtacal *tardatus, moratus, remoratus fuit.*

מחתקל muhtaquil *tardans, remorans alterum.*

אחתקאל ihtical *mora, tarditas.*

אחקיל *valles.*

חקן Arab. חקן *compressit, coarctavit, retinuit.* Pass. אחתקן *coarctatus fuit.*

מחקון mahcun, & מַחְקן mahcin *retentus.* אחתקאן ihtecin *retentio.*

חקן, & חקנה, & מחקנה mahcana *clyster.*

חקף In Geogr. אחקאף. In Avicenna תחקיפה.

חקץ Arab: חקצה chacesa *impuritas, turpitudo, pollutio.*

חקר Duo significat. I. חָקַר, Chal: חֲקַר; Piel חִקֵּר, Chald. חַקַּר *scrutatus, perscrutatus est* remota aut abstrusa, *exploravit, investigavit, quæsivit, inquisivit.*

Nom. חֵקֶר *scrutatio, perscrutatio, investigatio, disquisitio, exploratio.*

Chald: חִקְרָא *arx.*

Rabb. מֶחְקָר *investigatio rerum.*

II. Arab: חקר hacar & אחתקר ahtaquar *contemsit, vilipendit, aspernatus est, sprevit, contumelia affecit.*

Nom. חקיר hacir *contemtus vilis, abjectus.* חקרה hucra *contemptus, aspernatio, contumelia.* מחתקר mohtaquir *vilis, minoris precij.*

חרר Tria significat. I. חָרַר, Chald. חֲרַר & חַר, Arab. חרר harar, & אִחְתַּר *æstuavit, incaluit, ustus, adustus, exustus, tostus, assatus, siccatus, exciccatus fuit, aruit, exaruit.*

Nom. חֲרֵרִים *loca adusta, torrida, siccitates.* מַחְרֵר *adustio, inflammatio.*

Rabb: חָרָה et חֲרָרָה, Chald: חֲרָרָא *placēta super prunas cocta, tosta* seu *adusta.*

Arab. חר harr *calidus.*

חַרָארָה harâra *caliditas, calor.* חאר har *idem.* חר hurr, et חררה *ver, æstus.*

II. Chald. et Syr. חֲרַר, Arab. חרר harar *liber fuit;* ut cum חור *liber* conveniat. Piel חַרֵּר, Arab. חרר harrar *liberavit, libertate donavit, privilegiavit.*

Nom. Arab: חר horr *liber, privilegiatus.* Fœm. חרה horra *libera, domina, regina, imperatrix, principissa.*

חריה hurria *libertas, privilegium, excusatio, virginitas, castitas.*

מחרר muharrar, et מחתרר *excusatus, privilegiatus, libertate donatus.*

תחריר taharir *liberatio.*

חרארה harâra *ingenium.*

III. Arab. חרר harar *texuit.*

חריר harir *seta.* חראר harrar *textor.*

Arab. חרר charar *cecidit, procidit.*

Deinde חרר charar, et אחרר achrar *ruminavit.*

חר charr *ruminatio.* item *fætor oris.*
חר chirr *juba.*
Cum amb: ח punct: חרחרה *sonitus gutturis.*

חרב Tria significat. I. חָרַב, Chald: חֲרַב *siccatus, exsiccatus fuit, aruit, exaruit.*
Nom. חָרֵב *siccus, aridus.*
חֹרֶב & חָרֵב, Fœm. חֲרֵבָה & חָרָבָה, Chald. חוֹרבּ *siccitas, æstus.*
Arab. חרב *arena.*

II. Per Metaphoram, חָרַב, Syr. חֲרַב, Arab: חרב charab *vastatus, destructus, desolatus, perditus, desertus fuit, periyt.*
Nom. חָרֵב, Arab: חראב charib *vastus, desertus, destructus.*
חָרְבָּ, Chal: et Syr: חוּרבּ, Arab. חֹרבה Fœm. חָרְבָה, Chald: חָרְבָא *vastitas, desolatio, desertum.*
חֶרֶב, Chald. חֶרֶב *gladius, culter, novacula, securis, bipennis, aratrũ, malleus.*
Rabb. חֲרוּבָא *aratrum.*
חָרוּב, Syr: חֲרוּב, Ara. חרוב charrub, quod legunt כרוב, et נ pro dages, חרנוב charnub, Matth. charrub, χαῤῥύβια *siliqua dulcis.*
חָרְבָּן *devastatio, desolatio.*
Syr. חַרְבָא *cædes, pugna, aratrum.*
Arab. חַרְב harb *bellum, praliũ, pugna.*
Verb: חרב harab *bellum gessit, præliatus est, militavit, pugnavit, oppugnavit, impugnavit.*
מְחָרִב muhârib *bellator, miles.*
חַרְבָּה hârba *lonchites, lancea.*
מחארבה *cædes, bella.*
מִחְרָאב *altare.*

III. Arab. חרב charab *fefellit, decepit, imposuit.*
חֻרְבָּה chorba *impostura.*
חָרְבִּי chorbi *impostor.*
חִרְבָּה chirba *cors gallinarum, cavea.*

חרג חָרַג *motus, commotus fuit, pavit, trepidavit.*
Nom. Chald: חַרְגָא *timor, terror, pavor.*
Rab. חוֹרג *privignus.* חוֹרְגָה *privigna.*
Arab: חָרַג charag *exivit, egressus fuit*
Nom. cum ח punct: מָארג *egrediens, exterior, irregularis, extrinsecus.* מִן מָארג *extrinsecus, foris.* חארגארה *exitus, egressiones.* חָרַג chara, et התרה charga, et חרוג churug, & מַחְרַג machrag *secessus, exitus, egressio.* חראגארה *vibex, livor.* חַרָאג charrag *externus, ferus, trux, iratus.* אִחְרָאג *extractio.* מִסְתַחְרִג *exactor, minister.* אִסְתִחְרָאג *exactio.* חראג *tributum, census, exactio.*

חרד חָרַד *motus, commotus, agitatus fuit corpore aut animo, occupatus fuit in re aliqua, solicitus fuit de re aliqua, festinavit, discurrit, concurrit, congregatus fuit, tremuit, timuit.*
Nomen חָרֵד *commotus, solicitus, trepidus, pavidus.* חָרֵד, Fœm. חֲרֵדָה & חֲרָדָה *commotio, tremor.*
Rabb. חֲרִדוֹן & חֲרְדוֹן *bufo.*
Arab. חרדא *basiliscus.*
Arab: חרד *defatigatus fuit.*

חרה Tria significat. I. חָרָה, Chald. חֲרָא *exarsit, incensus, combustus, inflammatus, contractus in ignem, adustus fuit.* Per Metonymiam, *exiccatus fuit.*
Nom: חֳרִי, & חֳרִי, & חָרוֹן, Chald. חֲרִיוֹן & חֲרָיָן *ardor, excandescentia, indignatio, ira vehemens, furor.*
Chald: חֲרִי *ustus.*
Syr: חֵרְיָנָא *contradictio.* חַרְיָן *rixator, contentiosus, calumniator.*
Rabb. חֲרִיָא *ramus palmæ durus.* חֲרִיוֹת *rami palmæ*

II. חָרָא *stercus.* חֲרִיוֹנִים *stercus columbarum.* חֲרָאִים *stercora.* מַחֲרָאוֹת *latrina, cloaca.*
Chald: חֲרָא, Arab. חרא chari *cacavit, stercus egessit.*
Nom: Chald. חֲרִיָא et מַחֲרָיָא, Arab: חר char, et חרא chara, et חרו charu *stercus.* חרו אלחמאם *stercus columbarum.* in Avicenna.
מחרא mucharri *merdosus.*
חריה charia *cacatio.*

III. Arab. חרא *pudefactus est.*

חרז Duo significat. I. חֲרוּזִים *monilia, torques, margaritæ.*
Rabb. Verb. חָרַז *perforavit:* item, *in rythmum disposuit.*
חֲרוּזָה *concatenatio quarumlibet rerũ.*
חֲרוּזִים *rythmi.*
חָרוּז et חֲרוּזָה *oratio, prosa sine metro, sed rythmica in fine colligata.*
חַרְזָן *rythmorum compositor.*
Arab. חרז charaz *consuit, sarcivit.*
חראז charraz *cerdo, sutor.*
חרוזה charâza *sutoria.*
Cum ח punc: חרז, Fœm. חרזה *vertebra spinæ.*

II. Arab: הרז haraz, et תחרז *cavit.*
Nom. חרז et תחרז *custodia, cautio, cantela, præservatio.* חראז *furfures.*

חרט Tria significat. I. חֶרֶט *stylus, calamus, penna scribarum.*
חֲרִיטִים *sacci, loculi, marsupia.* Arab: חֲרִיטָה, quod scribunt כריטה charita *loculus, pera, crumena.*

II.

II. Chald: חֲרַט *pœnituit*. Rabbin: Pass. נִתְחָרֵט et הִתְחָרֵט *pœnituit, pœnitentia ductus est*. חֲרָטָה *pœnitentia*.

III. Arab: חרט charat, et אחרט achrat *tornavit, rotundavit*.
מחרוט machrut *pyramis*.
חראט charrat *tornio* seu *tornator*.
מחרטה machrâta *tornus*.
תחריטה tacharita *tornatio*.
חרוט churrut *pix*.
חראטין charatin *vermes teretes, lumbrici*. חרט *axis*.

חרך Duo significat. I. חָרַךְ, Chald. חֲרַךְ. Arab: חרק harac, literis כ ק permutatis, & אחרק *cremavit, ussit, adussit, inussit, ambussit, combussit, assavit, torruit, ustulavit*.
Nom. חֲרַכִּים, Chald. חַרְכִּין *cancelli, fenestræ*.
Arab: אחראקה & אחתראק *adustio, combustio, æstus, incendium*. חרקה & מחרקה *adustio, ira, holocaustum*.
מחתרקה. מחתרק *adustus, combustus*. *cautearium*. מֻחְרִק *ardens*. חריק *incendium ignis*. חרקה *testa exusta, fictile*. חראקה *seta*. מחרקה *causonis*.
חרק harc, & חרקה harca *ustulatio, tostio, stigma*.

II. Arab. חרך, & תחרך, & אתחרך atharach *motus, commotus fuit* corpore vel animo, *iratus fuit, ira furijt*.
Nom: חַרַכָּה haracha *furor, motus*: Plur. חַרַכָּאת *motiones, vocales*.
תהריך tahrich *motio*. מֻחַרִּךְ muharric *motor*. מֻתַחַרִּךְ mutaharrich *mobilis, volubilis*.
חרך harach *ira, molestia, furia*.
חראך harrach *iratus, melancholicus, furiosus*. חארך haurich *iratus, furiosus, cholericus*.
הרכה hirâca *urina*.
חרכה harraca *urinale, lasanum*.

חרל Inde חָרוּל, Chald: חוּבַל *spina, urtica, carduus*.
Syr: Verb. חֲבַל *fraudavit, fraudulenter conatus est*.
Arab. חרל *significavit*.

חרם Quatuor significat. I. חָרַם. Inde Hiphil הֶחֱרִים, Chald: et Syr. אַחֲרֵם *anathematizavit, anathemati subjecit, Deo dicavit, devovit, morti addixit, viva interfecit, non viva perdidit, excidit, destruxit, combussit, devastavit, evertit*.
Arab. חרם haram *detestatus fuit, devovit*
מַחְרוּם mahrum *excommunicatus*.

Nom: חֵרֶם, Chal: חֲרִים *simus nasum*: חֵרֶם, Chald. חֲרִים, Arab. חראם haram, & תחרים tahrim *anathema, devotio, excommunicatio, consecratio, excidium, perditio; & res Deo consecrata, & mortis aut excidij rea*. חֵרֶם *excommunicatio*. Deinde חֵרֶם cum quinque punctis, *rete, sagena*.
Arab: חרום *bellum, concussio*.
חוּקְמָן *basiliscus*.

II. Arab. חרם harâm *prohibuit, vetuit, interdixit, impedivit, illicitum statuit, fraudavit, defraudavit*.
Nom. מֻחַרַּם muharram *vetitus, interdictus, prohibitus, illicitus*.
חרם harm, & תחרים tahrim *prohibitio, vitatio, impedimentum*.
חראם haram *vetitus, illicitus, injustus, malus*. אחרם ahram *pejor*. אחתראמי *abbreviatus*.

III. Arab. חרם haram, & אחתרם atharam *honoravit, reveritus fuit, favit*.
Nom. חרמה hormâ, & אחתראם ihtiram *honor, dignitas, nobilitas, respectus, magnanimitas, insigne, reverentia, favor*.
מֻחְתַרַם muhtarim *honoratus, nobilis, magnanimus, reverendus*.
מחתרם muhtaram *privilegiatus locus*

IV. Arab: חרם charrâm *sculpsit, exsculpsit, incîdit*. אחתרם achtaram *sculptus fuit*.
מחרם muchartim *sculptor, statuarius*. מחרם mucharram *sculptus*.
תחרימה tachrima *sculptura*.
חרם charam *foramen, incisura*.
אחרם achram *anchora*.

חרן Arab. אחרן ahran *contristavit*.
Nom. חרן *tristitia, dolor, luctus*.
חרין & חראני *tristis, lugens*.
מחרון *contristatus*.

חרס Duo significat. I. חֶרֶס, & cum ה paragogico, חַרְסָה *Sol*. חַרְסִית *solaris*, scil. porta, Soli orienti obversa, *orientalis*. Deinde חֶרֶס *scabies* sicca, instar חֶרֶשׂ *testæ*.
Rabb. חַרְסָא *purulentia*. חרוסת *sapor*.
חַרְסִית *species calcis*.

II. Arab: חרס haras *custodivit, defendit, servavit, asservavit, conservavit, observavit, speculatus fuit, exploravit, studuit*.
Nom. חארס haris, & חַרָּאס harras *custos, conservator*.
חרס hirs, & חִרָאסָה hirâsa, & מַחְרַס mahras *custodia, observatio, speculatio, exploratio, incitamentum*.

אַחְתִּרָאס *præservatio:* in Avic.
מְחַרִס muharris *speculator, explorator, emissarius.* אחרס *sudarium.*
חַרַס haras *observavit festa.*
III. Arab. חרס charas *surdus & mutus fuit, obmutuit.*

חרע Arab. cum ח punct: חרע & מחרע *incisus in laminas* seu *folia subtilia:* in Avic. חרישה *alea.*

חרף Sex significat. I. חָרַף, Chald: חֲרַף *manifestatus est.* Piel חָרֵף *detexit, revelavit, manifestavit, divulgavit, publicavit, prostituit.*
II. חָרַף detexit, *conviciatus est, probris affecit, exprobravit, provocavit.*
Nom. חֶרְפָּה, Chal. חֲרִיפוּת, Arab: חריף *probrum, opprobrium, convicium, contumelia.* שִׁמְצָה, הִבָּרָה *infamia, ignominia,* activè et passive: *crimen, calamitas.*
חֲרַפְנָא *vespertilio.*
III. חֹרֶף, Arab: חריף charif *autumnus, frigus.*
Verb. חָרַף *hyemavit.*
Rabb: חוֹרְפִּי, Arab. חריפי charifi *autumnalis.*
חריף charif *vindemia.*
IV. חֹרֶף, Chald. חֲרִיפוּת *pueritia, adolescentia.*
Chald. הוּרְפָא *agna.*
Arab: חרוף charof *agnus, ovis.*
V. Chald. Piel חָרֵף *acuit.*
Nom. חָרִיף, Arab. חרף harif *acutus & azymus.* Metaph. Rabb: חָרִיף *acutus, argutus, intentus.*
חֲרִיפוּת, Arab. חראפה harâfa *acies mentis, acredo, acrimonia.*
Syr. חֲרִיפָאִית *in momento.*
VI. Arab. חָרַף haraf *rapuit, abegit, furatus fuit.*
חארף harif *fur, raptor.*
תחריף taharif *raptus, abactus, furtum, sacrilegium.*
חרף harf *litera, syllaba, præpositio.*
חרפה horâfa *narratio novorum, fabula.* חראיף harâif *fabulæ, nugæ.* חריפה horaifa *fabella.* מחרף muharrif *fabulator, nugator.*
חֻרְפָה hôrfa *nasturcium.*
מנחרף *retroactus, pravus.* אנחראף *ruptura.* מנחרפא *retrò.* מנחרפה *retrocessio.*

חרץ Tria significat. I. חָרַץ *movit, agitavit, acuit.*
II. Per metaphoram, חָרַץ, Syr: חֲרַע, Ara: חרז haraz *mobilis, agilis, alacer, acris, strenuus, solers, solicitus, excitatus, incitatus, astutus fuit.*
Nom. חָרוּץ, Syr. חֲרִע *alacer, agilis, strenuus, sedulus, astutus.*
Chald חֲרִיצוּת, Syr: חֲרִעוּת *agilitas, alacritas, solertia, astutia.*
Arab. חריץ hariz *diligens, studiosus, cupidus, promptus, paratus.*
חרץ harz *studiũ, diligentia, cupiditas.*
III. חָרַץ *sedulò & solicitè minutissima quæque curavit, ordinavit, statuit, decrevit, decidit.*
נֶחֱרָצָה & נֶחֱרֶצֶת *decretum, statutum, sententia.*
Nom. חָרוּץ *decisio; concisus; aurum; tribulum; fossa* terræ incisa, *fovea, cisterna; res acuta & scindens.*
חָרִיץ: inde חֲרִיצִים idem quod חֲרִצוֹת *tribula; casei.*
Rabb: חֻלְדָּה *mustela.* חָרוּץ *pupilla oculi*
Alcor. cum צ punc. חרץ *solicitus.*

חרק Tria significat. I. חָרַק *frenduit, stridait dentibus.*
Nom. Rabb: חִירְקָ, Syr: חוּרְקָ *stridor.*
חָרָק *manubrium:* Item, *cognomen consecrationis.*
חָרוּק *sapor acris.*
II. Syr: חֲרַק, Arab. חרק charac *rupit, corrupit, disrupit, abrupit, scidit, discidit, scalpsit, scabuit.*
Nom: cum ח punctato, חִרְאק *ruptura, scissura.* חִרְקָה *pannus lacerus, assumentum vestis.* תַּחְרִיק tacharic *ruptio, corruptio.* מְנְחַרִק muncharic *ruptus, corruptus.* חָרִיק charic *elleborum.* חָרְק charc *anus, podex.* חִרְקָה chirce *ilex.*

חרש Sex significat. I. חָרַשׁ, Arab: cum ח punct: חרת, literis ש ת permutatis, *fodit fundum, scidit terram, aravit, exaravit lineas in agro.*
Nom. חָרִישׁ, Arab. חרת harth *aratio, agricultura.*
מַחֲרֶשֶׁת, Arab: מחרתה maharata, et מחראת mahirâth *instrumentum quo aratur, vomer.*
Arab: חראת harrath *arator, agricola.*
Rabb. מַחֲרָשׁ *strigil.*
II. Per Metaphoram, חָרַשׁ fodit cogitatione, *cogitavit, excogitavit, intentus* vel *attentus fuit; paravit, fabrefecit, confecit: machinatus, molitus, insidiatus fuit.*
Nom. חוֹרֵשׁ & חָרָשׁ *faber, opifex, artifex.* חֲרֹשֶׁת *fabrefactio.* Deinde חֲרֹשֶׁת, Chald. חוּרְשׁ *ramus, arbor, & sylva fabrilis.* מַחֲרֵשָׁה *ligo.* חֶרֶשׁ *cogitatio.*
II. Per antiphrasin, חָרַשׁ, Ara. חרס charas:

Hiphil

Hiph: הֶחֱרִישׁ: Hithpael הִתְחָרֵשׁ *nihil egit aut dixit, cessavit audire vel loqui, surduit, tacuit, siluit.*

Nom. חֵרֵשׁ, Syr. חָרֵשׁ, Arab. cum ח punct: חרס charas *tacitus, surdus* & *mutus.* חֶרֶשׁ *cessatio, taciturnitas, silentium.*

חֲרִישִׁית *ventus* adeò vehemens, ut eo flante fiant homines surdis similes.

I V. Per synecdochen, Chal: & Syr: חֲרַשׁ *præstigias molitus est, incantavit, fascinavit, præstigias & magiam exercuit.*

Nom. חָרָשׁ *præstigiator, magus, incantator, maleficus.*

V. Arab. חרש harasch *ferocivit, ferox, asper, durus, turbatus, indignatus, irritatus, stomachatus fuit.*

Nom. חראש harrasch *ferox, durus, gustu austerus, subacidus.* חריש *idem.*

חַרְשׁ harsch, & חֲרוּשָׁה hurusch a *ferocia, asperitas, austeritas.*

מְחַרֵשׁ muharrasch *asperatus.*

V I. Arab. חרש charasch *molestatus fuit.*

Nom. חַרְשׁ charsch *molestia, anxietas:* in Avicenna.

חרש חֶרֶשׂ *testa* ex argilla facta, *fictile.*

חרת Duo significat. I. חָרַת, Chald. et Syr. חֲרַת *sculpsit, insculpsit, exsculpsit, excavavit, attrivit.*

Nom. Chald: חָרִית *sculptus.*

Rabb: חַרְתָּא *attramentum.*

חָרוּת *ramus palmæ.*

I I. Arab. חרת harath *aravit.*

חשש Tria significat. I. חֲשַׁשׁ *stipula.*

Arab. חשישא, & חשיש, & חשישה chaschischa *herba, fœnum, stramen.*

חשחאשה chaschchascha *papaver.*

Rambam כשכאש scribit.

I I. חָשַׁשׁ, Chal. & Syr. חֲשַׁשׁ & חש, Arab: חסס hasas *sensit, sensu percepit, exploravit, palpavit, contrectavit, curavit, doluit, solicitus, passus fuit.*

Nom. Rabb: חוֹשֵׁשׁ *solicitus.*

חֲשָׁשָׁה, Chald: חֲשָׁא & חֲשָׁשָׁא, Syr: חֲשִׁישׁוּתָא *dolor, cura, solicitudo, passio, affectus.*

Syr: חֲשִׁישׁ *conscius.* חַשִּׁישָׁא *patibile.* חֲשִׁין *passiones.*

Arab: חס his *sensus, suspicio.*

מתחס & מִחְסָס muhtas, & מסתחס mustahis *sensibilis.* מְחַס muhis *sentiens.* חַסִּי husi *sensibilis.*

I I I. Arab. אחשא *viscera, intestina.*

חסה chassa *malluvium.*

חשב Duo significat. I. חָשַׁב, Chald: et Syr: חֲשַׁב, Arab. חסב hasab *cogitavit, excogitavit, deliberavit, consultavit, putavit, reputavit, imputavit, computavit, supputavit, numeravit, calculavit. æstimavit, existimavit, hoc vel illo loco habuit, magnifecit, præsumsit, imaginatus, ratiocinatus, arbitratus fuit.*

Nom. חוֹשֵׁב *artifex, excogitator, inventor.* חֵשֶׁב *opus ingeniosum, inventum, artificium.*

מַחֲשָׁבָה, Chald. מַחְשְׁבָא *cogitatio, deliberatio, consilium, ratio.*

חֶשְׁבּוֹן, Chald. חוּשְׁבָּן, Arab. חֻסְבָּאן *excogitatio, ratiocinatio, ars, computatio, numerus, summa.* Rabb. חֶשְׁבּוֹן *Arithmetica,* & *æra.* מחשבה *æstimativa.*

Chald: חוּשְׁבָן *Gigas.*

Rabb. חָשׁוּב *vir honoratus.* מְחַשְׁבִי *cogitabundus.*

Arab: חסאב hisib *computatio, divinatio, prognosticon, judicium.*

חְסִיב hasib *vir magnæ existimationis.*

חסב hasb, & חִסְבָה hisbe *existimatio, reputatio, nobilitas.*

מחסב muhasib *calculator, quæstor.*

מחתסב muhtasab *æstimator.* חסאבא *rationes.*

כחסב *juxta, secundùm, sicut.* כחסבמא *quemadmodum.* מחאסב *ratio.*

I I. Arab. cum ח punct: חַשְׁבָה chaschèba *lignum, trabs, tignus, palus, taxus.* חֻשָׁב *stipites.* חשב chaschcheb *teda.*

תחשיב tachschib *lignatio.*

Verb. חשב chaschcheb *lignavit.*

חשאב *lignator, materiarius.*

חשד Rabb. חָשַׁד, cum עַל, *suspectum habuit, insimulavit alicujus criminis, inculpavit.*

Nom: חָשָׁד *suspicio.* חוֹשֵׁד *suspicax.* מָחְשָׁד & חָשׁוּד *suspectus, insimulatus.*

Arab. חסד hasad *invidit, male voluit, æmulatus fuit.*

Nom. חָאסֵד hasid *invidus, malignus, maliciosus.*

חסאד hased *invidia, malignitas, malicia.* חסדא *per invidiam.*

Deinde Arab: חָסַד hased *delumbavit, debilitavit.*

מַחְסוּד mahsud *delumbis, debilis.*

חַסְדָה hasda *delumbatio, debilitatio.*

חשה Duo significat. I. חָשָׁה, Chald: חֲשָׁא & חֲשִׁי: Hiphil הֶחֱשָׁה, *tacuit, siluit, quievit, cessavit.*

Nom: Chald: חָשִׁי, quod sine punctis חשיי & חשאי scribitur, *silentium* & *historia.*

Rabb. חָשָׁה, Arab: cum ח punct: חשא *admiratus est, hæsitavit, dubitavit, metuit.*

 Nom.

Nom: חֲשִׁיָה *timor, metus.* Alcor.
II. Arab. חשיה hascha, & אַחְשִׁי ahſchi *impleuit, repleuit, farciuit.*
Nomen חשו *impletio, repletio.* חשוה *plenitudo ejus.*
מחשי mohſchi *farcimen.*
יחשי *ſorbetur.* יתחשי *ſorbeatur.*
חשוא *ſorbitio.* אחשיא *ſorbitiones.*
חֲשִׁיָה haſchia *ora* maris et veſtis, *ripa, fimbria.*

חשח Chald. חֲשַׁח *oportuit, neceſſe habuit, indiguit.* Syr. *aptum, commodum, congruens fuit, profuit.*
Nom: חושח, et חֲשֻׁחָא, et חַשְׁחוּת, et חַשְׁחָן *neceſſitas, uſus, utilitas, conſuetudo.*

חשך חֲשַׁךְ, Chald: et Syr: חֲשַׁךְ *obſcuratus, obtenebratus eſt, ſine lumine fuit, caligavit, cæcutijt.*
Nom: חֹשֶׁךְ, Chald. חֲשׁוֹךְ, Syr: חושך *obſcuritas aëris, tenebræ, caligo.*
חֲשֵׁכָה, Chal. חשוכה, חֲשֵׁכָה *idem.*
מַחְשָׁךְ *locus tenebrarum, locus obſcurus, obſcuritas.*
חֲשֻׁכִּים *obſcuri, ignobiles, miſeri, pauperes, infimæ ſortis homines, turba obſcura, vulgus.*
Chald. חֲשׁוֹךְ & חֲשִׁיךְ *obſcurus, miſer, ignobilis.*
Rabb. חשכים *teſticuli.* Talm. חֲשִׁיךְ *væ.* חֲשֵׁכִין *ſecreta.*

חשך חָשַׂךְ, Chald. חֲסַךְ *prohibuit, cohibuit, attenuavit.*
Nom. Chal: חֲסִיךְ *imminutus, tenuis.* חֲסוֹךְ *parum.* Arab: מַחְשְׁכָה *feſtuca.*

חשל Duo ſignificat. I. חֲשַׁל, Chald. חֲשַׁל *debilitavit, domuit, quaſſavit, contudit, compreſſit, contriuit.* Syr: *incruſtavit.*
Chald. חושלא *hordeum contuſum & decorticatum.*
נֶחֱשַׁל et מַחְשׁוּלָא *tempeſtas.*
Syr: חֻשְׁלָא *incruſtatio.* חֻשְׁלָן *additamenta.* חֲשׁוּלָא *aurifaber.*
II. Metaphoricè, Chald. & Syr: חֲשַׁל *cogitavit.*

חשם Duo ſignificat. I. Syriac. חֲשַׁם: Hiphil אַחְשֵׁם *cœnatus eſt.*
Nom. חַשְׁמִית, & חֲשׁוּמִית, & אַחְשְׁמוּ *cœna.*
II. Arab: חשם chaſchem *verecundus fuit.*
Nom. חשים chaſchim *verecundus.*
מֻחְתַשֵׁם muchtaſchim *idem.*
חִשְׁמָה chiſchma *verecundia, pudor.*
Sine ח punct. חשמא *privatio olfactus.*

חשן Duo ſignificat. I. חֹשֶׁן, Chaldaicè חוּשְׁנָא *pectorale.*
II. Arab. חשן chaſan *craſſus, aſper fuit.*
חשן chaſchan, & חשין chaſchin *craſſus, aſper.*
חֹשֶׁן choſn, & חשונה chaſchuna *craſſities, aſperitas, rigor.*
מחשין muchaſchſchin *exaſperans.*

חשע Arab. cum ח punct: חשע *humiliavit.* Alcor. יַחְשַׁע *humiliabit.*

חשף Arab. חשף chiſcht *hinnulus.*
חשופה chuſchufa *carchofa.*

חשף Duo ſignificat. I. חָשַׂף *nudavit, denudavit, diſcooperuit, revelavit.* Metaphoricè, *hauſit, exhauſit.*
Nom. מַחְשֹׂף *nuditas.*
חֲשִׂיפִים *greges nudi.*

חשק Duo ſignificat. I. חָשַׁק *cupijt, deſideravit, voluptatem habuit, acceptavit.* Metalepticè, *complexus eſt, amavit, dilexit.*
Nom. חֵשֶׁק *deſiderium, amor.*
II. Metaphoricè, Piel חִשֵּׁק, Chald. חֲשַׁק *cinxit, ligavit, colligavit, conjunxit.*
Nom: חֲשֻׁקִים *circuli doleares, armillæ.* חִשֻּׁקִים *canthi.*
Chald. חֲשִׁיק *ligatus, cinctus.*

חשר Inde חַשְׁרָה *colligatio.*
חשרים *ligamina.*
Chald. חֲשַׁר *cribravit.*
Arab: חשראת *venenoſa:* in Avic.
Alcor. 3. תַּחְשְׁרוּן *congregabunt.*

חתת Tria ſignificat. I. חָתַת, Chald: חֲתַת *dejectus, abjectus, ſtratus, proſtratus, contritus, attritus fuit corpore.* Metaphoricè, *territus, conſternatus fuit, mente jacuit, pavit, expavit, timuit.*
Nom. חַת *dejectus, proſtratus, conſternatus.*
חַתְחַתִּים *terrores, conſternationes.*
חִתָּה & חַת: Fœm. חִתָּה, חִתִּית et חֲתִית et מְחִתָּה *proſternatio, conſternatio, timor, pavor.*
II. Arab. חתת hathath *ſtercus.* מחתי *terribilis.*

חתה חָתָה, Chald. חתא *hauſit, deſumſit ignem aut prunas ex foco aut pyra, cepit, accepit, recepit, tulit, detulit, tranſtulit.*
Nom. מַחְתָּה, Chald: מַחְתִּיתָא *vas, acerra, thuribulum.*
Arab: חַתִּי hatti *uſq; ad, quoad, donec.* חית hith *ubi.*

חתך חָתַךְ, Chal: חֲתַךְ *incidit, præcidit, intercidit, interfecit, diſſecuit.*
Rabb. חִתּוּךְ *exciſio, cavatio.*

חָתָךְ & חֲתִיכָה *sectio, intersectio, frustrum, portio.*
Rabb. חתך *prurijt.*

חתל Inde Pual חֻתַּל, et Hophal הָחְתַּל *ligatus, involutus, opertus fuit.*
Nom. חִתּוּל et חֲתֻלָּה *involucrum, fascia, linteolum.*
Rabb: חֵתֶל *canistrum.*
Chald: חֲתוּל *felis, catus.*

חתם Duo significat. I. חָתַם, Chald: et Syr. חֲתַם, Arab: חתם chatam *signavit, obsignavit, consignavit, sigillavit, sigillo confirmavit, obstruxit, clausit, conclusit, abscondit, occultavit, finivit, finē imposuit, complevit, absolvit, perfecit.*
Rabb: חתם *conclusit librum.*
Nom. חָתוּם, Chald. חֲתִים *obsignatus, absconditus, occultus.*
חוֹתָם, Arab. חָאתַם chatim *sigillum, annulus.* חֲתִימָה *idem.*
חֲתִים *humor obstructus & densus.*
נַחְתּוֹם *pistor.*
Arab. חאתם chatim *annulus sigillaris.* מַחְתִּימָה *sigillatio, completio.*
מַחְתֵּם mochtim *obsignator.*
מחתום *sigillatus.*

חתן Duo significat. I. חָתָן, Chald: et Syr: חֲתַן, Arab: חתן chatan *sponsus, gener et affinis.*
חוֹתֵן *socer:* Foem. חוֹתֶנֶת, Arabicè חתנה chêtêna *socrus, fratria.*
חֲתֻנָּה, Arab. חתונה chatuna *desponsatio, nuptiæ, affinitas.*
Rabb: חתון *connubium affinitas.*
מְחֻתָּן *affinis.* מִתְחַתֵּן *levir.*
II. Per Metaphoram, חָתָן *sponsus* dicitur *puer* circumcidendus.
Inde Arab. Verbum חתן chatan *circumcidit.*
Nom: חתאן chiten *circumcisio.*
מחתון machtun *circumcisus, Iudæus, verpus.*

חתף חָתַף, Chald: חטף Arab: חתף chataph *rapuit, diripuit.*
Nom: חֶתֶף *raptor.*
Syr: Piel חַתֵּף *fregit.*

חתר Quatuor significat. I. חָתַר, Chal. חֲתַר *fodit, effodit, perfodit, transfodit.*
Nom. מַחְתֶּרֶת, Chal: מַחְתַּרְתָּא *fossio, effossio, fossa.*
Chald. מַחְתְּרָא *ligo.*
חֲתִירָא *pala, furcula.*
II. Syr. חֲתַר idem quod חטר, *inflatus fuit, intumuit, superbivit, gloriatus fuit.*
Nom. חֲתִיר, & חטיר *inflatus, elatus, superbus.* חֲתִירוּת *superbia.*
חֲטוֹטֶרֶת et חטוריאת *tumor, gibbus cameli.*
III. Arab. חתר chatâr: Hiph: אחתר achtar *elegit.*
Nom. מחתור machtur *electus, eximius.* חִתְרָה chitra *electio.*
IV. Arab: חתר chathar *spissus, crassus fuit.*
חאתר chathir *spissus, crassus.*
חתורה chatura *crassitudo, spissitudo, grossities.*

FINIS
LITERÆ HETH.

LITERA

ט TETH.

טאה Duo significat. I. טָאָה: Piel טֵאטֵא *verrit, scopavit.*

Nom: מַטְאֲטֵא *scopa.*

II. Arab: טאא *calcavit, conculcavit.*

טבב Duo significat. I. Chald. et Syr: טַב, Fœm: טָבָא, Syr. טָבָא *sermo, res, negocium, rumor:* in malum, *infamia, convicium.*

Syr. Verb. טַבַּב & טַב, Hiphil אטב *famam sparsit, diffamavit, divulgavit, locutus, oblocutus fuit, celebravit, prædicavit.*

II. Arab טבב tabab *medicatus fuit, remedium adhibuit.*

Nom. טַב *medicina,* remedium.

טבּיב *medicus, physicus.* מתטבב, Plur: מתטבבין *idem.*

טבח Duo significat. I. טָבַח, Chald: טְבַח, Arab. טָבַח dabah *jugulavit, mactavit, occidit, decollavit.*

Nom. טַבָּח, Arab. טַבָּאח dabbah *mactator, cæsor, lanius, & carnifex, spiculator* seu *satelles.*

טֶבַח, Arab: טבח dabh; Fœm: טִבְחָה Arab: טבחה dabbah *mactatio, decollatio, colli præcisio, occisio:* & *res mactata, animal mactatum; cibus, convivium.* מַטְבֵּחַ *idem.*

II. Per metonymiam, טָבַח, Arab: טבח tabach *coxit, condivit, pinsuit.*

Nom. טַבָּח, Arab: טַבָּאח tabbach, et טאבח tabich *coquus.*

Arab: טבח tabch *condimentum:* item *fornax* in qua coquitur.

טבחה tabcha *coctura.*

מטבוח *coctus, decoctus, decoctum.*

מטבחה matbâcha *culina, popina.*

אנטבאח *decoctio.* טביח tabich *pulmentum.*

טבל טָבַל, Chald. טְבַל *tinxit, intinxit, mersit, immersit, demersit.*

Nom. Rabb. טְבִילָה et טִבּוּל *immersio, baptismus.*

Talm. טֶבֶל *edit.*

טֶבֶל *fructus decimatus.*

Chald: טַבְלָא *tabula, asser, mensa;* et *instrumentum musicum.*

Arab: טבל tâbal *tympanum.*

טבאל tabbal *tympanista.*

תטביל tatbil *census.*

טבע Tria significat. I. טָבַע, Chal: טְבַע, et literis מ ב permutatis, טמע *immersus, infixus, affixus, impressus fuit.*

Nom: טַבַּעַת, Arab: טבע tabi *annulus,* et *circulus, sigillum.* Rabb. טַבַּעַת, Arab. טביע *anulus, anus ani, podex;* pudendum maris et fœminæ, naturalia.

Rabb: טֶבַע, Arab. טבאע tabi *natura, vis occulta, indoles, dispositio, constitutio, complexio corporis.*

Rabb: טִבְעִי, Arab: טביעי tabai *naturalis.* טִבְעִי *physicus.*

Rabb: טְבִיעַת הַיָּם *submersio maris.*

Chald. טוּבְעָנָא *diluvium.*

מַטְמֵעַ *submersio solis,* occasus. טוּמְעִין *occulta.*

II. Rabb: מַטְבֵּעַ *moneta impressa.*

Verb. Arab. אטבע atba *signavit argentum, consignavit, obsignavit literas.*

מטבע mutba *signator.*

טבאע *obsignatio.*

III. אטבע atba *formavit, conformavit, ornavit, adornavit, comsit, æquavit, concordavit, pacificavit, reconciliavit.* Pass. אנטבע antaba *conformatus, æquatus, concordatus, reconciliatus fuit, secutus, consecutus fuit, consensit, convenit.*

מטבוע matbu *formatus, conformatus, consonans.*

מטבע mutbi *pacificator, mediator.*

טבע taba *forma, reconciliatio, gratia, pacificatio, convenientia, proportio, conventio, pactum, concordantia, tonus, accentus, intercalatio, minutum.*

טבק Arab. טבק tabac, & אטבק atbac, & אנטבק antabac *operuit, texuit.*

Nom. טבאק *tectum, contignatio.*

טבקה tabca *operimentum, tegumentum, tunica.*

אנטבאק *applicatio:* in Euclide.

מטבקה & מטבק *febris, synochus:* in Avicenna. טבקה *ordo.* תטביק *applicatio.*

טבק

טבק *discus*. טאבק *sartago*. in Avic.
ינטבק *applicabitur*: in Euclide.

טבר טַבּוּר, Rabb: טַבּוּר, Arab. טנבור tanbur, litera נ inserta pro dagesch, *umbilicus hominis*.
Arab: Verb. אנטבר *æquatus fuit*.
טבר tibar *balnæ*.

טבת טבת decimus mensis anni, *december*.

טגן Rabb. טָגַן; Piel טִגֵּן *frixit*, in תֵּיגָן *sartagine* seu patella *pinsuit*. מְטֻגָּנָא *simila*.

טגר Syr. טְגַר *molestus fuit*.
Arab. טְאגִר *dentes molares*.

טהם Duo significat. I. Syr: טוֹהְמָא *familia, cognatio, prosapia*.
II. Arab. טהם *manifestatus fuit*.
טְהָמָה tuhma *arrogantia, præsumtio, ausus, temeritas, suspicio*.

טהר Tria significat. I. טָהַר, Chald: טְהַר Arab. טהר tahar *mundus* à peccatis, *innocens, purus fuit* à sordibus.
Nom. טָהוֹר, Arab. טהאר tahar, & טאהר tahir *mundus, purus, innocens, sanctus, sacer*.
טֹהַר, Fœm. טָהֳרָה & מִטְהָר, Arab. טהר, & טהארה, & תַּטְהִיר tathir *munditia, mundatio, purificatio, sanctificatio, continentia, castitas*.
טאהרה tahara *tempus, quo mundæ sunt mulieres à menstruo*. מטהרה *pelvis*.
Chald. טְהַר *meridies*; Duale טִהֲרִין *meridies*: & *dæmones* in meridie nocentes.
II. Arab: טהר dahar *apparuit, visus, revelatus, manifestatus, apertus fuit*.
Nom. טאהר & טהיר dahir *apparens, exterior, manifestus*.
טהור dahcr *apparitio, manifestatio*.
אסתטהאר astadhar *prævisio*.
טהר dâhar *dorsum, tergum, scapulæ, costæ*.

טוב Duo significat. I. טוֹב, Chald: טָב, et literis או permutatis, טְאַב, Arab: טאב tib *bonus, utilis, jucundus, suavis, pulcher, commodus, aptus, conveniens, idoneus, beatus fuit*. Hiphil הֵטִיב, Syr: אֲטְאַב, Arab: אטיב atib *benefecit, paravit*. Piel Syriacè טַיֵּב *bonum & aptum reddidit, aptavit, paravit, præparavit*.
Nom. טוֹב, Chal. טָב & טְאָב, Arab. טַיִּב taijb *bonus, utilis, suavis, gratus, pulcher, elegans, benignus, beneficus*. Et Fœm. absolutè, *bonum, bonitas*.
Syr: טָב *benè, valdè, vehementer, sæpè*.

טוּב, Chald: טוּב & טֵיב; Fœm. טָבוּת, טַיְבוּת, Syr: טָבוּת, Arab. טיב tib *bonum, bonitas, benignitas, beneficentia, beneficium, felicitas*.
Syr. טוּבָן *bonus, beatus, felix*.
טוּבְנָא *beatitudo, felicitas*. טָבָאִית *benè, feliciter*.
טַיָּבוּתָא *promtitudo, præparatio*.
Chald. טוּבָךְ, Arab: טובאך *beatus tu*.
Arab: טובה teube *bonitas, indulgentia*.
II. Arab. טאב tib *sapuit, sapidus, dulcis, odorus, odoriferus fuit, maturuit*. Piel טיב tajab *maturavit, odoriferum reddidit, unxit, condivit*.
Nom. טיב tib *sapor, maturitas, unguentum, odor, suffitus, thuribulum*.
טיב tajab *sapidus, odorus, odoriferus, dulcis, maturus, comestilis, moratus*.
טַיְבאת *dulcia*. טיאב tajab *balneator*.

טוה Tria significat. I. טָוָה, Chald: טְוָא *nevit, filavit*.
Nom. מַטְוֶה *netum*.
Rabb. טְוִיָּה *filatio*.
Chald. טְוִית, & טְוִיאָה, et מִטְוְיָאָה *aranea*.
II. Chald: et Syr. טְוָה *assavit*.
Nom. טְוִי *assatus*.
III. Arab: טוי tavi; Hiphil אטוי atvî *plicavit, complicavit, replicavit, duplicavit, geminavit*.
Nom: טי tai; Fœm. טיה taia *plicatio, replicatio, geminatio, plica vestis*.
מטוי mutui *plicatus, complicatus, geminatus, duplus, duplicatus*.

טוח טוּחַ et טַח *livit, oblivit, operuit, obduxit, crustavit, incrustavit, inunxit, complanavit, conjunxit*.
Nom. טִיחַ *litura, incrustatura*.
טֻחוֹת *renes*.

טוט Inde טִיט *lutum, limus, cœnum*.
Verb. טַיֵּט *facere puncta*.
טיוטא *absconditum*.

טוך Syr. טָךְ *forsan, fortassis*, τύχα.

טול Duo significat. I. Inde נְטוֹל *motus, jactatus, abjectus, projectus, translatus fuit*.
Nom: Rabb: טִיּוּל *ambulatio, incessus*.
טִלְטוּל *motio, vagatio*.
מְטֻלְטָל *mobilis, vagus*.
טַיָּל *obambulator, ociosus*.
II. Arab. טול tul, & טאל til *longus, prolongatus, extensus, dilatatus, protractus fuit*.
Nom: טאל til, & טויל tavil *longus*.

תטויל tatvil *prolongatio, extensio, dilatatio, glossa, scholium, interpretatio, prolixitas.* טויל אלאנאה *longanimis.* טול *longitudo.* מטול mutavil *prolixus.* מטולה mutâvila *dilatatio, prolixitas.*

Deinde, טאול tevel *conjecit, opinatus fuit, divinavit per somnia.*

טום Chald: טום, Piel טַמְטֵם, idem quod אָטַם, *clausit, occlusit, praeclusit, obturavit, obstruxit.*

Rabb: טַמְטוּם *cujus pudendum est obturare, ita ut signum sexus non appareat.*

טין Duo significat. I. Inde Chald. טִין, Fœm. טִינָא, Arab. טין tin; Fœm: טינה tîna *lutum, argilla, limus, terra, cœnum.*

Verb. Arab. טין *lutavit.*

טין *columna*: in Geogr.

טוס Chald: טוס *volavit.* טָוָס *pavo.*

טוע Duo significat. I. Arab. טוע et טאע ti; Hiphil אטאע ati *obedivit, obtemperavit, auscultavit, subditus, subjectus fuit, sedem habuit.*

Nom. טאעה tia *obedientia, obsequiũ.* מטאע muti *obediens, subditus, subjectus.* טע ta *regio, territorium, ditio, provincia, jurisdictio.*

II. אִסְתַּטִּיע astati *potuit, possibile fuit.* מסתטאע *possibilis.*

טוף Duo significat. I. Chald. טוף et טַף; Piel טַיֵּף et טַפְטֵף, idem quod נָטַף, *stillavit, distillavit, fluxit, redundavit.*

Nom. מְטַפְטֵף *stillans.* טַפְטוּף *stillatio.*

Rabb: הטיף *destillavit.*

הטפה *destillatio.*

טיף, Fœm: טִפָּה, Chald. טִפָּא *stilla, gutta.* Rabb: *sperma.* טִיף *stillicidium, rivus.*

טופן, Syr. טוֹפָן, Arab: טופאן tufan *diluviũ generale.* Talm: אַטְיָפִי *pori, meati.*

II. Arab: טוף tuf, et טאף *circuivit, peragravit, obivit, circumdedit.*

טואיף *circuitores*: in Geogr.

טאיפה *secta.*

טוק Arab. טוק tuc, et טאק tic *potuit.*

Nom: טאקה tacâ *potentia, facultas, virtus, vigor*: Item *fenestra.*

טאקין *replicationes*: in Avic:

טור Tria significat. I. טור *ordo, series*: טִירָה, Chald: טִירָא *ædes, palatium.* Syr: *habitatio, stabulum.*

Rabb: טִיר *oppidum, urbs, palatium.*

Chald: טור *columna.*

II. Chald. טור tur, et טאר tîr *volavit.*

Nom. טר tar, et טיר taijr *avis.*

טירה taîra *volatus.*

Inde Verb. Chald. טַיַּר, Arab. טיר tajar; Pass. Chald. אִטַּיַּר, Arab: אטיר atajar, & אסתטיר astajar *auguratus fuit, augurium exercuit.*

Nom. Chald: טַיָּר, Arab: מטיר mutâir *augur, auspex.*

טירה tîra, et אסתטיאר istitiar *augurium, auguratio, auspicium.*

טיארה tiâra *curiositas, arrogantia.*

טורי turi *curiosus, arrogans.*

Chal: מְטַיָּר *augurium, & horologium.*

Item טיר tajar *spaciatus, exspaciatus fuit, deambulavit.*

טוש Chal: et Syr: טָשׁ, Arab: טאש tisch *miscuit, infecit, illevit, illinivit, oblivit.* Piel טַיֵּשׁ & טַשְׁטֵשׁ; Hiphil אַטִּישׁ *polluit, commaculavit, violavit, profanavit.*

Nom: Chald. טשטוש טִשְׁטוּשׁ *macula, litura, cœnum, lutum.*

Arab. טישה taîscha *mixtio.* מטישה matîscha *mixtura.*

Arab: טאש tisch *nutavit, titubavit, vacillavit.*

טיש טוש, Chald. טוס & טס, literis ס ש permutatis, *volavit.*

Nom. Chald. טָיָס *avis.*

טס *bractea, lamina.*

טָוָס, Arab: טָוָס tâus *pavo.*

טות Chald: et Arab: טְוָת *jejunavit.*

טחח טחח & טח, idem quod טוח *livit, oblivit, obduxit.*

טחב Rabb. טָחַב *humectavit, refrigeravit.* טָחַב *frigus.*

טחה Inde מְטַחֲוֵי, tertia radicis (ה) geminatur, & priori loco in ו mutatur, *jaculans.*

טחט. Rabb. טוחט *taxus.*

טחל Rabb: טְחוֹל, Syr. טיחל, Arab: טחאל tahal *splen, lien.*

מטחול mathul *spleneticus.*

טחיל tahil *fuscus, niger.* טִיחְלָא *globus, congeries.*

טחן טְחַן, Chal. & Syr. טְחַן, Arab: טחן tahân *friavit, trivit, contrivit, contrivit, contudit, comminuit, molit.*

Nom: טוחן, Chald: טַחָן, Arab. טאחן tachin *molitor.*

טחון & טַחֲנָה, Arab. מטאנה tahâna, & מַטְחֲנָה mathâna *mola trusatilis, pistrinum*: item, *dens molaris*: Item, *trapes*, mola olearia.

מטחן mutahan *contusus, tostus, frixus.*

מטחנאת *frixa*: in Avic.

Rabb: טְחִינָה *molendi actus.*

טחף Rabb. טָחַף *denigratus fuit.*

טחופא *nigrum.*

טחר Inde טְחֹרִים, Chaldaic: טְחוֹרִין *tenasmus,*

tenasmus, aut *hæmorrhoides*; *ani prociden-tia*. Per synecdochen, *posteriora* seu *anus*, *anus procidens*.

Verb. Rabb. טָחַר *pressit, compressit*.

טחש Rabb. טוחש *taxus*.

טטף Inde טַטְפוֹת, Chald. טוֹטְפָן *appendices, ornamenta*.

Rabb: טוֹטֶפֶת, Chal: טוֹטְפָא *armilla*.

טכן Syr: טְכַן *astutè egit, circumvenit*. טְכָן *astutia, calliditas*.

טכס Syr: טַכֵּס *ordinavit*. טַכְסִיס & מְטַכְּסוֹת & טַכְסָא, Græcũ τάξις *ordo, mos, consuetudo*.

מְטַכְּס μέταξα *sericum*: item, *palatium*

טלל טְלַל, Arab. טלל dalal *texit, obtexit, operuit, cinxit, obumbravit*.

Nom. טַל, Arab: טליל tall *ros*.

Chald: טְלָל & טוּל, Arab: טלאל & טל dell, convenit cum צֵל, literis ט צ permutatis, *umbra, obumbratio*.

Chald. מְטַלַּל & מְטַל, Syr. מטאל: Fœm. מְטַלְלָא & מְטַלְּתָא, et תְּטַלִּילָא, Arab: מַטַל medel; Fœm. מטלה medêla *tectum, velum, umbraculum, tugurium, tabernaculum, nidus*.

מְטַלָּל mudallal *umbrosus*.

טְלָה dulla *infundibulum*.

Syr. מְטַלְּלָנִית. טלולִיא *ornamenta narium, circuli*.

טלא Inde טלוא *maculosus*.

טלב Arab. טְלַב taláb, et טאלב *quæsivit, exquisivit, requisivit, postulavit, poposcit, exegit, petijt, appetijt, rogavit, oravit, postulatus fuit, suasit*.

Nom. טאלב talib *studiosus, diligens, discipulus, scholaris, collegialis*.

טַלָּאב tallab *petulans*.

טלב talb, et טַלְבָה tálba *petitio, oratio, exhortatio, suasio*. בְּטַלַב *orando*. פ׳ טלב *post*.

טלה Tria significat. I. טַלְיָה, Chald. טַלְיָא et טַלִּי *agnus anniculus*, plærunque טלוא *maculosus*. Rabb: טָלֶה *aries in Zodiaco*. טלאי *frustum pellis*. כַּטְלִית *frustum panni*. טלית *pallium*.

I I. Per metaphoram, Chal: et Syr: טַלְיָא et טַלִּי *puer juvenis*.

טַלְיוּת et מַטְלִית, Syr: טלויות *pueritia, ætas juvenilis*.

Verb. Syr: טְלָא *juvenis fuit*.

I I I. Arab: טלה tala *linivit, illinivit*.

אטליה *linimenta, epithemata*. in Avic. טַלָּא *ros*. Rabb.

טלח In Geogr: טלחה אלמך *nomen arboris* salici similis.

טלם Duo significat. I. Chald: et Syr: טְלַם: Piel טַלֵּם, Arab. טְלַם dalâm *injuria, damno affecit, fraudavit, defraudavit, expilavit, oppressit, violavit, iniquè tractavit, calumniatus fuit, rejecit, tyrannizavit*.

Nom. Chal. טְלוּם et טְלִים, Arab. טאלם dalîm *perversus, iniquus, injustus, defraudator, expilator, simoniacus, tyrannus*.

טְלוּמְיָא, Arab: טלם talm, et מַטְלָמָה madlâma *perversitas, injuria, iniquitas, injustitia, furtum, expilatio, peculatus, simonia, tyrannis, molestia*.

מטלום *injuriam patiens, oppressus*.

Syr. טְלוּמִי *impostor, calumniator*.

Chald: טולם *torta panis*.

Rabb: טלם *incurvatus fuit*.

I I. Arab. טְלַם dalâm, et אַטְלַם adlâm *obscuratus fuit, advesperascit*.

Nom. טאלם dalim *obscurus, tenebrosus*. מְטַלַּם mudlim *obscuratus*.

טַלְאם dalam *obscuritas, caligo tenebræ*. טַלְמָה dalma *idem*.

Cum ט punct: טְלָמַאת *umbra*.

טלן Arab: טַלְוּנָה taulûna *bufo*. טַיְלָן *idem*.

טלע Tria significat. I. Chald: טְלַע *extraxit*.

I I. Arab טלע tala *scandit, ascendit, conscendit, elevatus; de stellis, ortus fuit, luxit, splenduit, subijt*.

Nom: טלע tala, et טלוע talu *elevatio, ascensio, exortus, lux, splendor*.

לטלע litala *superius*.

מטלע mutalla *adductus, extractus*.

I I I. Arab: אטלע atla, et אתטלע attala *speculatus fuit, introspexit, exploravit, visitavit*.

Nom טלע tala *specula, excubiæ*.

מטלע *locus speculationis*.

טלף Chald: טְלַף, Rabb: טֶלֶף, Arab: טלף dalaf *ungula*.

Rabb: הִטְלִיף *debilitavit*.

טלק Tria significat. I. טְלַק *cecidit, jacuit*.

Nom: טוּלְקָא *defectus, penuria*.

טְלִיקָא *crumena magna*. Metaphoricè *avaritia*.

I I. Arab. טַלַק talâc: Pass: אנטלק antalac *ivit, incessit, abijt, profectus est, sublatus est*. Piel טַלֵּק: Hiphil אטלק atlac *misit, emisit, dimisit, eduxit, ejecit, repudiavit, solvit, dissolvit, absolvit, exauctoravit, dereliquit, sustulit*.

Nom. טַלָּאק tallac; Fœm. טלקה ta-lâca

lâca *dimissio, repudium, divortium, curriculum, stadium, campus, planicies,*
מְטַלָּק *absolutus, perfectus.* מטלקא et עלי אטלאק *absolutè.*
מְטַלָּקָה mutallâca *dimissa, repudiata.*
אַטְלָאק *cucumerarium, olus.*

III. אִסְתַטְלַק *firmatus, roboratus fuit.*
טלאקה *vires.*

טלך Syr. טְלָכֵי *sandalia.* Chald. טְלָכִית *sandalium.*

טלש Rabb: טוֹלָשׁ *sorbus.*
Syr. Verb: טְלַשׁ *maculavit.*
Nom: טוּלָשׁ *macula.*

טמא טְמֵא *contaminatus, pollutus, immundus, impurus, inquinatus fuit.*
Nom. טָמֵא, Chald: טְמֵי *contaminatus, pollutus, immundus, impurus.*

טמה Duo significat. I. Inde Niphal. נִטְמָה *obturatus, occultatus, conclusus, absconditus fuit.*
Rabb. טִימִי, Græcum τιμὴ *precium.*
טַמְיוֹן *thesaurus absconditus, thesaurus regis, ærarium publicum:* est Græcum ταμεῖον.

II. Arab. טמה cum ט punct: *sitivit.*

טמן Duo significat. I. טָמַן *abscondit, occultavit.*
Nom. מַטְמוֹן *thesaurus.*
טַמַּן taman *depositum, commissum.*
אַטְמַנִיה atmania *depositio.*

II. Arab: טַמָּן tamân *commisit, deposuit.*
אַטְמַן atman *fidejussit.*
Nom. טַמַאן taman *fides, securitas.*
טַאמִן tamin *depositarius, commissarius*
טַמַאנִינָה *ecstasis.*

טמס Arab. טַמַּס tammas *obturavit, stipavit, luto illinivit.* טמס *obturatus.*
Nomen טַמַּאס tammâs *operculum.*
טַמַאמִס tamamis *opercula.*
Rabb. טוּמוּס tumus *tomus*, Latinum.

טמע Duo significat. I. Chald. טְמַע *mersus, immersus, demersus, occultatus fuit.* טוּמְעָ *submersio, occultatio, occasus.*

II. Arab. אַטְמַע atma *desideravit, appetijt, speravit.*
Nom טמאע tama *cupiditas, appetitio.*

טמר Duo significat. I. Chald. & Syr: טְמַר & אַטְמַר, Arab. טמר tammar *abscondit, occultavit, reposuit, asservavit.*
Nom. טָמִיר *absconditus, occultatus.*
טְמַר & טמור *absconsio, latibulum.*
Arab: מַטְמַר matmar *crypta, caverna, antrum, specus, carcer, cella, latrina.*

II. Arab. טמר *oneravit.* מטמור *oneratus.*

טמש Chald: טְמַשׁ, Hiphil אַטְמַשׁ *mersit, immersit, intinxit, lavit.*

Nom: טְמִישׁ *intinctus.* Arab: טַמַּשׁ *stupravit.*

טמת Arab: cum ט punc: טמת *menstruũ.*

טנן Quatuor significat. I. Chald: & Syr. טְנַן *zelatus, æmulatus est: imitatus est, studuit: invidit, odit.*
Nom: טְנָן *zelus, æmulatio, studium, invidia.* טַנָּן *zelotes.*

II. Arab. טַנַן danan *cogitavit, consideravit, existimavit, sensit, putavit, meditatus, arbitratus, opinatus, suspicatus fuit, conjecit.*
Nom: טַן dann *cogitatio, opinio, conjectura, suspicio.* טאנן danin *suspicax.*

III. Arab. טנן tanan *tinnivit, sonuit, resonuit.*
Nom. טן ten *tinnitus, sonus.* טנין tenin *idem.* אטן iten *sonorus.*

IV. Rabb: טַנַן *lutavit, humectavit, inquinavit.* מְטֻנֶּנֶת *humectata.*

טנא טֶנֶא *canistrum, sporta.*
Rabb. טַנִּי *genus mensuræ 60 ovorum*

טנב Syr: טוּנְבָּא *funes.* Arab. טנאב *inanitas.*

טנז Arab: טנז tanaz, & אטנז atnaz *risit, irrisit, lusit, jocatus, cavillatus est, per jocum & ludũ fefellit, gesticulatus est, saltavit.*
טנאז tannaz *illusor, sannio, nasutus, cavillatio, gesticulator, mimus.*
טנז tanz et טנזא tanza *gesticulatio, saltatio, pyrrhicha.*

טנף טְנַף, Chald: טַנֵּף. Piel טִנֵּף, Chald: טַנֵּף *fœdavit, inquinavit, maculavit, polluit.*
Nom. Rabb: טנוף & טִנּוֹפֶת, Syr. טְנוּפָא & טִנְפוּתָה *pollutio, inquinatio, immunditia, impuritas.*
Syr: טַנְפָּא *impurus.* Plur. טַנְפִּין *impuri.*

טנק Arab: טנקיה tancia *tempus*, quo viribus adminicula adducuntur.

טנר Chald. טנר *petra.*
Arab. טנר tannar *thorax ferreus, tubus.*

טעה Duo significat. I. טָעָה, Arab. טעא taa *erravit.* Chald: et Syr. *oblitus fuit, ignoravit, latuit, neglexit, peccavit, seductus, deceptus fuit.*
Nom: Chald. טָעוּת, Syr. טָעִיוּת, & טוּעֵי, & טוּעָה, & טוּת, & מַטְעִינוּת, Arab. טעיאה *error, fallacia, deceptio, oblivio, neglectio.* מַטְעִין *seductor, impostor.*
מַטְעָאָה *sophisticus.* מַטְעָאָה *sophistica.*

II. Per Metaphoram, Chald: טְעָא *fornicatus est, scortatus fuit.*
Nom. טְעִירָה & מַטְעַיְא *meretrix, scortum.* Spiritualiter, *idola coluit.*

Nom.

Nom. טַעְוָא *idolum*. טַעֲוָן *idololatria*.
Syr: טַעְוָא *abominatio*.

טעם Tria significat. I. טְעַם, Chald: et Syr: טְעֵם, Arab. טעם taam *gustavit*, *degustavit*, *sapuit*, *paululum comedit*: Synechd: *edit*.

Nom. טַעַם, Chald: טְעֵם, Arab. טעם taam *gustus*, *sapor rei*.

Rabb. טַעַם *accentus*.

מַטְעַם matam *cibus*, *obsonium*, *ferculum*, *prandium*. Syr. מַטְעֵם, Arab. טעאם taam, & אַטְעָמָה ataama *idem*.

Arab: מטעם mutaim *fructuosus*.

טועם tuam *nucleus*. טעמה taama *trama*.

II. טְעַם *degustavit*, *cognovit*, *sensit*, *intellexit*, *expertus fuit*, *judicavit*, *tentavit*, *probavit*.

Nom: טַעַם, Chald. טְעֵם *habitus corporis totius*, *interior animi habitus*.

Rabb: טַעַם *ratio*, *causa*, *probatio*, *argumentum*, *demonstratio*.

III. Syr: אֶתְטְעֵם *insitus fuit*.

טען Quatuor significat. I. טָעַן, Chald: et Syr. טְעַן *oneravit*, *onus imposuit*: absolutè, *oneratus fuit*, *portavit*, *gestavit*.

Nom: Rabb: טַעַן, Syr. טְעִין *oneratus*, *onustus*.

Chald: טען & טְעַן, & litera ע absorpta, טן *onus*, *sarcina*, *fasciculus*.

II. טָעַן, Chald. טְעַן, Arab. טען taan *pepigit*, *transfixit*, *confixit*, *fodit*, *confodit*, *perforavit*.

Nom. טאעונא *apostematis genus*.

III. Rabb: טען *oneravit verbis*, *ratiocinatus*, *argumentatus fuit*, *objecit*, *opposuit*, *contradixit*, *accusavit*, *diluit*, *contendit*.

Nom. טַעֲנָה *ratio*, *causa*, *argumentatio*, *contradictio*, *objectio*.

IV. Arab. טען *attigit*.

טעש Syr: טעש *aberravit*, *hallucinatus fuit*, *deflexit à via*.

טפף Duo significat. I. טפף *incessit*, *lascivijt*.

Nom. טַף *parvulus*: collectivè, *cœtus* seu *multitudo* puerorum et infantium in plateis lascivientium.

Rabb. טפות *pueritia*.

II. Rabb. טָפַף *æquavit*, *complanavit*. טפוף *æqualis*. טפופות *complanata & æquales*.

טפא Chald. et Syr: טְפָא, Arab. טפי tafi: Pass. אִנְטְפִי antafi *extinctus*, *suffocatus*, *mortuus*, *deletus fuit*.

Nom. Arab. מַטְפִּי mutfi *extinctus*, *suffocatus*. אִטְפָא itfa, & אִנְטְפָא intifa *extinctio*, *suffocatio*, *strangulatio*.

טפז Chald. טְפַז, Arab: טפז tafaz *subsi-*

lijt, *saltavit*, *motus*, *translatus fuit*.

Nom. Chald. טַפְזָא *cunniculus*.

טפח טֶפַח & טֹפַח *palma* & *palmus*: Metaphoricè, *quicquid palmi habet longitudinem aut latitudinem*.

Verb. טִפַּח *explicavit* & *distendit*, *disposuit* et *conformavit*.

Nom: טְפָחִים *distensiones*, *dispositiones*, *conformationes*.

מִטְפַּחַת *linteum*, *linteamen*, *velum*.

Chald: Verb. טְפַח *depalmavit*, *palma percussit*, *verberavit*, *manu plausit*.

Rabb: טַפַּח *leguminis genus*. טְפִיחַ *locus ubi herba nascitur*.

טְפִיחִים *vasa testacea* in pariete, ad nidificationem avium. Item, *eminentiæ lapidum*. טְפִיחָה *laxitas*. טפוח *madefactio*.

טפל טָפַל, Chald. טְפַל *adjunxit*, *conjunxit*, *annexuit*, *assuit*, *continuavit*, *concinnavit*, *compegit*, *applicavit*, *sociavit*: absolutè, *adhæsit*, *accessit*.

Nom. Chald. טְפַל, Arab: טפל tifl *puer*, *infans*, et *cœtus puerorum*, *caterva*.

Arab: טפולה tofula, et טפוליה tofolia *infantia*, *pueritia*, *multitudo infantium*. טפרה *ungula*.

Chald: טְפִיל *cementum*.

Rabb. טָפֵל *accessorium*.

טפול *allisio*, *subjectio*, *labor*, *fatigatio*

Verb. טָפַל *laboravit*, *fatigavit*, *allisit*.

טפס Duo significat. I. Chald. et Syr: טְפַס et טפס *acquievit*, *obedivit*, *convenit*, *consensit*. מִתְטְפִיסָנוּת *obedientia*.

Rabb. טוֹפֶס *copia*, *literæ quietantiæ*.

Chal: טַפְסָן *laciniæ vestium*, *centones*. טפסי *fascinationes*.

II. Syr. טופס, Rabb. טוֹפֶס. טופוס *forma*, *exemplum*, de literis, *copia*.

טפק Arab: טפק *attentus fuit*, *audivit*.

טפר Duo significat. I. Chal. טְפַר, Arab: טפר dafar *unguis*.

II. Arab: *vicit*, *lucratus fuit*.

Nom: טְפַר dafr *victoria*.

טפש Duo significat. I. טָפַשׁ *impinguatus*, *pinguis*, *crassus fuit*.

II. Chald. טְפַשׁ *crassus*, *ineptus*, *simplex*, *rudis*, *imperitus*, *indoctus*, *inconditus*, *stultus*, *stolidus*, *vesanus*, *insanus*, *stupidus*, *hebes*, *tardus fuit*.

Nom. טפש *stultus*. Fœm. טַפְשָׁן *stulta*. טַפְשׁוּת *stultitia*.

Rab. הִטְפִּישׁ, Chal. אִטְפַשׁ *stultescere*.

טצר Arab: טציר tacir *tenasmus*: in Avic.

טקו Arab: טקויה tacua *symbolũ*, *collatio*.

טקס Chald. טַקֵס *ordinavit*, *instruxit*, *disposuit*,

disposuit, paravit, aptavit, junxit.

Nom. טֶקֶס et טִקּוּס, Arab: טקס, Græcè τάξις *ordo, series, acies.*

טרא Syr: טְרָא, et אִתְּטְרִי *irruit, erupit, vexavit, exagitavit.*

טָרֵי *agitans.* טְרָיָא *agitatio.*

טרב Inde Talm. טַרְבָן *triturandi instrumentum.*

טרד Duo significat. I. טֹרֵד *assiduus, continuus, perseverans, nunquam desinens: stilla continua.*

Rabb: טָרוּד *occupatus.*

Verb. טָרַד *assiduus fuit, incubuit, laboravit.* טִירוּד, & טְרָדָה, & טִרְדּוּת *assiduitas, occupatio.*

II. Chald. & Syr: טְרַד, Arab: טרד tarad *impulit, expulit, ejecit, dimisit, repudiavit, fugavit. persecutus fuit.*

Nom: Arab. טַרְד tardd: Fœm. טַרְדָה târda *persecutio.*

מִטְרוּד *circumactus, persecutionem patiens.*

טרה טְרִיָּה *humida.* Arabicè טרי tari: Fœm. טריה taria *recens, non siccus.* טְרָה *humor.*

יַטְרִי *impingunt, instaurat:* in Avic.

טרז Rabb: טַרְזָא *frustum interula, cucurbita ad semen depurata.* טִירוּז *genus pallij, thorax.* טַרְזָן *custos palliorum & armorum.*

טרח Duo significat. I. Inde Hiphil הִטְרִיחַ *fatigavit, molestavit, oneravit.*

Nom: טֹרַח, Chald: טוֹרַח & טָרְחוּת *labor, fatigatio, molestia, onus.*

Chald. Verb. טְרַח *laboravit, defatigatus fuit.*

Rabb. טַרְחָא *tarcha* accentus.

II. Arab. טרח tarah *jecit, abjecit, projecit, conjecit, ejecit, elisit, expulit, stravit, prostravit.* מטרוח matruh *prostratus, projectus: extensus* in diversas partes, *jacens.* טַרְחָה taraha *pensum alicujus operis.*

טרם טֶרֶם, cum futuro, *nondum.*

Rabb: טְרִימָא *decocti croci:* item, *pasta ex dactylis.*

Arab: טרים tarim *sponda.* אטרמה irrâma *pestis, & pila plumbea.*

טרן Chald. טוּרַן *tyrannus, dux, princeps.* טְרוֹנְיָא et טִירָנוּת *tyrannis.*

טרס Rabb. טָרַס *quæsivit, inquisivit.* טַרְסִי et טַרְסָאִי *quærens æs, metallicus.*

Item, *oriundus ex urbe* טרס *Tarsus,* טַרְסִין, Arab: טְרוּס, טריש *metalla.* טַרְסִית *parva moneta.*

טרף Duo significat. I. טָרַף, Chald: טְרַף Pael טָרֵף *carpsit, discerpsit, dilaceravit dentibus.*

Nom: טֶרֶף *raptus, discerptus.*

טֶרֶף, Chald. טְרַף *rapina, præda.* Deinde Metaphoricè, טֶרֶף *esca, cibus.*

Inde Verb. Hiphil הִטְרִיף *cibavit, alait.* Tertiò, טָרָף *folium.* טְרֵפָה *discerptum.*

Rabb. מְטֹרָף *raptus, abreptitius, furiosus:* item, *mortuus.*

טַרְפִּית *avis rapax, vultur.* טוֹרְפִין *fluvij rapidi.*

Arab: טרף taraf *extremitas, acies, apex, culmen, fastigiũ, clima, ansa, fimbria.* טרפי tarfi *extremus.*

טַרְפָא tarâfa *myrica, tamariscus.*

II. Per metaphoram, Chald: et Syr. טְרַף *turbavit, perturbavit, percussit, collisit.*

Nom. טַרְפָא *strepitus, turba.* טוֹרְפָא *conturbatio, ærumna.*

Arab. טרף *raptus, palpitatio oculorum, oculus.* טַרְפָה *tamariscus.*

אטראף itrif *phtisis, tabes, peripneumonia.*

טרק Duo significat. I. Chald. טְרַק *momordit.* טָרֵק *mordens.* טְרִיק *clausus.*

טְרִיקָא *clausura, vectis, septum.*

Syr. טַרְקָא *opima, præstantissima.*

II. Arab. טרק tarac *circumdedit.*

Nom. טרקא tarqua *parma, scutum, clypeus.* מטרק mutarrac *parmatus:* Item, *rancidus.*

אטרק atarrac *scuto munivit.*

מטרקה matrâca *malleus.*

מטרק matrac *malleavit, malleo contudit.*

טרש Arab. טרש *obsurduit, surdaster fuit.* טרש *surditas debilis.* in Avic:

אנטרש antarasch *vibravit.* מטרש mutarisch *gladiatoria.* מטרשה mutarischa *gladiatoria.*

טשא Chald: et Syr: טְשָׁא *absconditus, occultatus fuit.*

Nom. Chald: טִישָׁא, Syr. טוּשְׁה, et טוּשְׁיָא, et טְשִׁיוּת *reconditum, absconditum, decretum.* בְּטִישָׁא et בְּטוּשְׁיָה, et בִּטְשִׁיאִית *occultè.*

FINIS
LITERÆ TETH.

LITERA

י IOD.

יאא יאא Arab. יא ja ô.

יאב יַאַב capijt, desideravit.

יאה יָאָה, Chal: יְאָה, & יְאָא pulcher, elegans, speciosus, decorus fuit, decuit, congruit, convenit.

Nom: Chal: יָאֶה & יָאֵי, Syr. יָאָא pulcher, decorus, decens, conveniens.

יָאוּת & יָאִית pulcritudo, decor: absolutè, pulcrè, rectè, benè

יאל Tria significat. I. Hiphil הוֹאִיל voluit, desideravit, paravit, ausus fuit, cœpit, incepit. Imperativus adverbialiter, pro age, ag te.

Rabb. הוֹאִיל postquam, cum ita se habeat.

Arab: ואל primus. ואלו præses. מואל dominus, princeps.

II. Niphal נוֹאַל stultus factus est, insanivit, stultè egit.

Rabb: נַאַלְא spiritus stultitiæ.

III. Hiphil הוֹאִיל adjuravit.

יאר יְאֹר rivus agros irrigans, fluvius, flumen.

יאש יָאַשׁ, Chald. יְאַשׁ diffidit, desperavit, fastidivit, contemsit, neglexit, pœnituit, taduit. Niphal נוֹאָשׁ desperatum est.

Hithpael Rabb. הִתְיָאֵשׁ & נִתְיָאֵשׁ desperavit, dubitavit.

יֵאוּשׁ desperatio, dubiū. נוֹאָשׁ dubitans.

יאת יָאַת, Chald: יְאַת convenit, congruit, consensit, assensit, decuit, pertinuit.

יבב יָבַב, Piel יִבֵּב, Chald: יַבֵּב ululavit, vociferatus est, clamavit, jubilavit.

יבא Arab. ובא vabi lues, pestilentia. ובאי vabij pestilentialis.

Deinde, ובא viba murmur detractio.

יבל Hiphil הוֹבִיל, Chald: אוֹבֵל, in Ezra הֵיבַל, & prima thematis deficiente, אֲבַל, Syr: אַיְבֵל tulit, attulit, obtulit, detulit, duxit, adduxit, reduxit, deduxit, produxit: absolutè, ivit, venit, pervenit, provenit, accessit, incessit, rediijt.

Nom. בּוּל & יְבוּל, Chald: אִבּוּל, Syr: יוּבָל & יָבָל, & יַבְלָא proventus, fruges & fructus, gramen.

Chald. אַבּוּר granarium.

יָבָל, & אוּבָל, & יוּבַל, Syr. יָבָל rivus, aquæductus.

יוֹבֵל, Chald. יוֹבֵל buccinatio, clangor buccinæ, sonus, jubilum. Deinde יוֹבֵל jubilæus.

יַבֶּלֶת, Chald: יַבְלָא: Plur: יַבְלִין verruca. Rabb: יַבְלִית verrucaria.

Chald: סוֹבֵל, Syr: מַוְבֵל onus.

אוּבְלָא vas fullonum.

יוּבְלָא onus ventris prægnantis.

יבם יָבָם mariti frater, levir.

Verb. Piel יִבֵּם, Chald. יַבֵּם leviritavit. Rabb: יִבּוּם leviritatio, affinitas.

יבק Alcor. מִיַבְּקָא confusor.

יבר Arab: וַבְרָה vábra pilus quicunq;, lana.

יבש יָבֵשׁ Duo significat. I יָבֵשׁ, Chald. יְבֵשׁ, Syr. יְבֶשׁ, Arab: יַבָּס jabas aruit, exaruit, siccatus, exciccatus fuit.

Nom. יָבֵשׁ, Syr. יַבִּישׁ, Arab. יָאבָס & יבים jabis aridus, siccus: item, arido membro præditus.

יַבָּשָׁה, & יַבֶּשֶׁת, & יַבֶּשֶׁת, Chald: יַבְּשָׁא, Syr: יוּבְשׁ. Rabb. יַבְשׁוּת, Arab. יֻבְס jubs, & יְבוּסָה jubusa siccitas, ariditas, aridum, & terra sicca

Arab. אַיְבַס siccior. מֻיַבִּס mujabbis siccans, exciccans.

II יָבֵשׁ idem quod בּוֹשׁ, puduit, pudefactus fuit.

יגב Duo significat. I. יוֹגְבִים agricolæ. יְגֵבִים agri.

II. Arab. וגב vagab covenit, decuit, honestum, dignum, necessarium fuit, oportuit. וגיב & ואגב vagib conveniens, decens, necessarius. תוגב et אסתוגב dignus, reus fuit. באלואגב necessariò, manifestò. מתגבאת necessaria, accidentia. וגב necessitas, causa, occasio.

יגד Arab: וגד et וַגַד vagad: Hiphil אוגד augad invenit, reperit.

Nom: ואגד vagid inventor.

וגד vegd, et וגוד, et מוגוד inventio, existentia, præsentia. מוגוד, et מֻוגַד inventus, ens, existens, præsens.

יגה Tria significat. I. Piel יִגָּה: Hiphil הוֹגָה dolore, mærore, tristitia affecit, afflixit.

Benoni נוּגָה *dolore affectus*.

Nom. יָגוֹן et תּוּגָה *dolor, mœror, afflictio*.

II. Arab. וגה vaga *venit*.

III. Arab: Nom: וגה vegh *facies, vultus, persona, superficies, modus*. מוגה muegeh *personatus*, larvatus. Matth. vage *pseudocorum*.

Verb. וגה vegeh *volvit frontem*.

יגל Arab. וגל *tremor, timor*. וגל *tremens*. מוגל *destinatus*.

יגן Arab. וגנה *pomum maxillæ, mala gena*.

יגע יָגַע *laboravit, defatigatus fuit*.

Arab: תוגע tavagga *laboravit, doluit, dolore affectus fuit*.

Nom. יָגֵעַ *laborans, fatigatus, lassus*. יְגִיעַ & יָגִיעַ: Fœm: יְגִיעָה, Arab. וגע vaga *labor, lassitudo, molestia, dolor, tormen*. Per Metonymiam, *res labore parta, proventus agri, fruges, opes*.

מתע muaga *dolorosus, torminosus, ægrotus*.

יגר Duo significat. I. יָגֹר *timuit, expavit*.

II. יָגַר idem quod אָגַר, *congregavit*.

Nom: Chald. יְגַר *cumulus*.

ידד יָדַד & יָדָה *jecit, projecit*.

יָדִיד *dilectus*. יְדִידוּת *dilectio, amor*.

ידב Arab: ודב vaddab *castigavit, docuit, educavit*.

מודב muvaddib *castigator, magister, pædagogus, nutritius, ludimoderator, nauclerus*. ודב vedeb *castigatio, educatio, affabilitas, comitas, doctrina, disciplina*. מודב muvaddab *doctus, affabilis, facetus*.

ידה Tria significat. I. יָדָה *jecit, projecit, jaculatus, ejaculatus fuit*.

Nom. יָד, Chald: יַד; & per prothesin, אִיד, Syr. איד, Arab: יד jed *manus*.

Chald. et Rabb. יד מן & מִיַּד *è manu*, subitò, statim.

יָדוֹת *loca, spacia, cardines, partes*.

Arab. מן בין ידי *à*.

II. Per metaphoram; Hiph: הוֹדָה, Chal. אוֹדִי, in Daniele, הוֹדֵא, Syr: אוֹדִי *liberè fassus, confessus est, laudavit, deprecatus fuit*. Rabbin: *concessit, admisit argumentum*.

Nom. הוֹדָה, Chald. תּוֹדְאָ, Syr. אוֹדָאוֹת & אוֹדָאָה & אוֹדוּת & הוֹדָיָה & מוֹדְיָא *confessio, gratiarum actio, gratitudo, celebratio, laus*. Deinde תּוֹדָה *sacrificium confessionis*.

Rabb: וִדּוּי *confessio*. הוֹדָאָה *confessio, laudatio, celebratio*.

Inde יְהוּדִי, Chald: יְהוּדַי, Arabicè

יַהוּדִי jahudi *Iudæus*.

Inde Verb. Hithpael הִתְיַהֵד *judaizavit*.

וידוי, lege וִדּוּי, *confessio peccatorum*. ודאי, lege וַדַּי, *confessum, manifestũ, certũ*. בודאי, lege בְּוַדַּי, *in confesso est, certum est, constat*.

Masoritæ יְדַי vocant nomen divinum אֲדֹנָי. מוֹדִיעוֹת *media*.

III. Syr. per prothesin, שְׁוָדָא, Arab. אודי avadi: Pass. אֶשְׁתַּוַּדִּי *pollicitus fuit, promisit, pepigit, convenit, desponsatus fuit*.

Nom: שׁוּדָּיָא & שׁוּדָיָא *promissio, pactum, conventio*.

IV. Arab. ודי vaddi *reddidit, restituit, pendit, rependit, solvit, persolvit, luit, libravit, appendit*.

Nom. תודיה taudia *pensio, tributum, vectigal*.

Hiphil אודי audi *duxit, adduxit, attulit*. מודי *adducens*.

ואד vid, & ואדי *torrens, flumẽ*. אודיה audia *flumina, valles, torrentes*. ואדי vidi *diæta*.

V. ודי *dilexit, amavit*.

Nom: ודא, & וד, & מודה mavêde, et תודה tauda *charitas, amicitia, desiderium, confœderatio*.

VI. Arab. cum ד punctato, ודי *nocuit*.

ידע Tria significat. I. יָדַע, Chald: יְדַע, Syr. יְדַע *scivit, rescivit, novit, cognovit, agnovit, didicit, intellexit, sensit, expertus, certus, peritus fuit, probavit, approbavit, favit, fovit, inspexit, misertus fuit, honoravit, curavit, amavit, benefecit*. Vsurpatur etiam de *concubitu*.

Nom: יָדוּעַ, Chald. יְדִיעַ, Syr. יְדִיעַ *expertus, peritus, certus, gnarus, insignis, notorius*.

דֵּעַ, Fœm: דֵּעָה, et דַּעַה, et דַּעַת, Chald: יְדַעְיָא *scientia, cognitio, peritia, notitia, sententia, opinio, consilium, mens, ratio, ingenium*.

מוֹדַעַת *cognatio*.

מַדּוּעַ *quare?* cur?

Chal: מִנְדַּעַם et מִדַּעַם, Syr: מֶדֶּם *quicquam, aliquid*.

יִדְּעֹנִי γνωστής *gnostes*.

Rabb: יְדִיעִי *scientialis*.

Chald. שְׁמַע et אִשְׁתְּמוֹדַע *cognovit, agnovit*. אִשְׁתְּמוֹדָעוּת *agnitio*.

Rabb: יְדִיעָה, Chald, יְדִיעָא, Syr. יְדִיעוּת et אִשְׁתּוֹדְעוּת *notitia, agnitio, cognitio*.

Syr. יְדַעְתִּי, *cognitione, aut intelligentia*

tia præditus. מְתִידָעְנִית *intelligibile.*
יְדָעִית *nominatim, scilicet.*

II. יְדַע *cecidit, corrupit, perdidit.*

III. Arab. וַדַע vada; Hiphil אַוְדַע auda *commendavit, fidecommisit, deposuit, deduxit.*

Nom: וַדִיעַ vadia *commendatio, depositum, obedientia, mansuetudo.*
מַוְדוּעַ maudo *commendatus.*
מֻתַוַדִּע mutavadi *obediens.*
תַוַדּעַ tavada *obedientia.* אִסְתִודַע istauda *depositio.*

ידף Arab. וַדְפַה vadâfa *funda.*
וַדָאף yaddaf *funditor.*
וַדִיף vadif *lex, commissio, exercitium, negocium, occupatio.*

ידק Duo significat. I. Chald: יְדַק; Hiph. אוֹדִק, idem quod דוּק, *inspexit, consideravit, intentus fuit, attendit.*

II. Arab. וַדַק vadaq *pinguedo, adeps, crassities:* מֻוַדַּק muedeq *saginatus, pinguis.*
אַלְוַדָּקַה alvadaqua *eminentia.*

יהה יְהָה idem quod הָיָה. Inde nomen duarum literarum יָהּ, idem quod יְהֹוָה.

יהא Arab. יהא & יהאי *magnificentia.*

יהב יְהַב, Chald. יְהַב, Syr. יְהַב, Arab: וַהַב vahab *dedit.* Imperativus est הַב *da*

Nom: יְהָב, Chald: מוֹהֲבִיתָה, Syr. מַוְהַב & מוֹהַב, Arab. מוֹהֲבַה *donum, donatio.*
Syr: יָהוֹב, Arab. וַהָּאב vahhab *dator.*
יְהִיב *datus, donatus, praditus.*
Arab. הִבַה hiba *dos.*
הַבְהָבִים *dona, munera.*

יהג Inde Arab. וַהָּאג *splendidus.*

יהד Arab: והד *vallis.*

יהם Arab. וַהַם vaham; Pass. אִתְוַהַם atvaham *cogitavit, existimavit.*
וַהַם *cogitatio, existimatio.*
וַהְמִי *imaginarius.*

יהן Arab. יוהן *ledet:* in Avicenna. אוהן *debilitavit.*
והן *infirmitas, torsio, contusio, læsio.*

יהק Arab: אוהק *impulit.*

יהר יָהִיר, Chaldaicè יְהִיר *superbus, arrogans, temerarius.*
Rabb. יָהַר *superbivit.* יוהר *superbia.*
יַהֲלֹם *rubinus.* Plur. יוהרין *rubini.*

יום יוֹם, Syr. יוֹם, Arab. יום jaum *dies.* Cum ה emphatico, הַיּוֹם, Chaldaicè יוֹמָא, Syriacè יוֹמָא et יְוָמָא, Arab. אליום aliaum *hoc die* aut *tempore, quo die.* Cum ם Heemanthi, semper diem artificialem significat: יוֹמָם *interdiu, die, per diem.* מִיּוֹם *à die, ab antiquo.* Rabb. יוֹם טוֹב *dies bonus*, significat quodcunque festum; *dies convivij et gaudij.* יוֹמִי *diurnus.*

יון יָוֵן *lutum, cœnum, fæx.* יַיִן οἶνος. Æol: Fοῖνος *vinum.* יֵינִי *vinosus.*

יזז Arab. וז vaz *anas:* in Avic.
וַזָה *anser.* Plur. וז *anseres.*

יזה Arab: תואזי *par, æqualis fuit.*
מואזי *par, æqualis:* in Avic.

יזם יָזַם, idem quod זָמַם, *cogitavit.*

יזן Duo significat. I. יָזַן, idem quod זוּן, *armavit.* Piel יְזַן *idem.* Paul מְיֻזָּנִים *armati.*

II. Arab: וַזַן vazan *ponderavit.*
מִיזָאן & מיזן mizin, & תואזן, & וַזָן, *pondus, libra.* וַאזִן *ponderans, ponderator.* וַזִין *ponderosus, gravis.* וַזָאנַה *ponderositas, gravitas.*
וזנה *talentum:* Plur. וזנאת *talenta.*

יזע יֶזַע, Chal. יְזַע *sudor*, ortus ex זוע *commotione.* Per synecdochen, *locus sudoris.*
Arab: ווע תווע *divisus, distributus fuit, processit.* תוויע *distributio.*
Cum ע punct: תוזעה *stellio.*

יזף Chald. יְזַף, Syr: יְזַף *mutuatus fuit, mutuum petijt et accepit*, Hiphil Chald: אוֹזִיף, Syr: אַוְזֵף *mutuo dedit, accommodavit.* יָזֵף, & יוזיף *mutuum accipiens.*
מוּזִיף, & מַוְזְפָן, & כוזף *mutuum dans, fænerator.*

יזר Arab. וזיר vazir *consiliarius, præfectus, prætor, lictor.* וִזָארַה vizâra *prætura, præfectura.* Item וזיר vazir *majus, magis.*

יחב Arab. אוחב *judicavit.*

יחד Duo significat. I. יָחַד, Chald: יְחַד, Syr: יַחַד *unit, unum effecit, consociavit, conjunxit, conclusit:* absolutè, *unitus fuit.*
Nom. יָחִיד, Chald. יְחִיד, Arab. וחיד vahid *unus, unicus, unigenitus, unicus filius, solus, solitarius, seperatus, desertus.*
יַחַד *unus:* et adverbialiter, *unà, simul.* יַחְדָּיו & יַחְדָּו *unà ipse, simul.*
Chald. יְחִידַי, *solus, solitarius, monachus, eremita.* Syr: מְשַׁוְחַד *idem.*
Rabb. יִחֵד *appropriavit, dedicavit, discrevit, determinavit.*
יִחוּד *appropriatio, decretum, sententia.*
בְּיִחוּד *propriè, præcipuè, singulariter.*
מְיוּחָד *proprius, determinatus, attributus.* יוחד *appropriatur.* Syr: יְחִידָיוּתָה *proprietas.*
Arab. וַאחַד vahid *unus, unicus.* כָּל וַאחַד *unusquisq;*
וחדה *solus ipse.* וחדהא *sola ipsa.*
וחיד

וַחִיד vahid *monachus, eremita.*

וַחְדִיָּה vahdia *unitas.* וַחְדָאנִיָּה vahdeniâ *solitudo.*

תוחיד tauhid *Theologia.* מוחד muvahid *Theologus.* תוחידי tauhidi, & מְתַוַחֵד *theologicus.*

מוחודה *una.* וחיד לכל. פי וחיד *quilibet. singuli.*

יחה Duo significat. I. Chald: יְחָא & יְחִי; Hiphil אוחי *festinavit, velox, celer fuit, properavit, acceleravit.*

Nom. מוֹחִי *festinans, celer.*

II. Arab. אַוְחִי auhi *revelavit prophetis.*

יחל יָחַל: Niphal נוחל *speravit, expectavit, moratus fuit, mansit: promisit.*

Nom. תּוֹחֶלֶת *spes, expectatio, mora.*

Rabb: יחול *idem.*

יחם יָחַם, idem quod חָמַם, *caluit, incaluit, calefactus est, coivit, concepit.*

Nom. חֵמָה, Chald: חֶמָא, Syr. חומָא *calor, ira.* Per metonymiam, חֵמָה *venenum.*

Inde Verb. Syr: חֲמַת & אֶתְחַמַּת *iratus fuit.*

Nom. חֶמְתָא *ira,* θυμὸς *fortitudo.* חֶמְתָן *iratus, iracundus.*

Rabb. מֵיחַם *cacabus.*

יחף יָחֵף *discalceatus, nudipes.*

יחר Chald: יְחַר, idem quod חָרַר, *exarsit ira.* Hiphil אוֹחַר *irritavit, litem succendit.*

Rabb: יחור *palmes, seu ramus ficulneus.*

יחש Duo significat. I. Rabb: יָחַשׁ, Syr. יחש, idem quod חָשַׁשׁ, *doluit, passus est.*

Nom: מֵיחוש *dolor, perpessio.* וחוש *timor.*

II. Arab: וחש vahsch *bestia, fera, brutum, animal.* וחשי vahschi *brutus, ferus, solivagus, silvestris.*

Verb. וחש vahasch *brutum reddidit.* מתוחש *brutus.*

יחש יָחַשׂ, Chald. יְחַס, & יחוס, & יוחס, literis ש ס permutatis, *familia, prosapia, progenies, genealogia.*

Verbum הִתְיַחֵשׂ, et Chald. אִתְיַחַס *genus aut avos suos indicavit,* recensuit.

Deinde Rabb. יִחֵס *attribuit, appropriavit.* יַחַס *attributum, comparatio, proportio, collatio.* בְּיַחַס *in collatione, respectu.*

יטב יָטַב, Chald: יְטַב, idem quod טוב *bonus, pulcher, hilaris, gratus, aptus, dulcis fuit.* Hiphil הֵיטִיב, Chald. אֵיטַב et אוֹטֵב *benefecit, bonum, hilarem, gratum, rectum addidit, reddidit, paravit, disposuit, ordinavit.*

Nom: מֵיטַב, Chald: אוֹטָבוּת *bonitas.*

Rabbin: יַטִּיב *mentula.*

Arab. מְוַאטַב *paratus, intentus, dispositus.*

יטה Arabicè וטי vatî *planavit, aequavit, calcavit.*

Nom: ואטי vati, & מֻוַטִּי muvati *planus.* וַטָּה vata *planicies.* תַּוְטִיָה tautia *complanatio, aequatio.*

מוטיא *calcata.* מוטי *scabellum.*

יטן Arab: מְוַאטֵן *atria.*

יכח יָכַח, Chald: יְכַח; Hiphil הוֹכִיחַ, Chald: אוֹכַח *arguit, redarguit, corripuit, reprehendit, increpavit, judicavit, refellit, contradixit, disputavit.* Hophal הוּכַח *castigatus fuit.* Niphal נוֹכַח *litigavit, disceptavit: castigavit.*

Nom. תּוֹכֵחָה & תּוֹכַחַת, Chald: אוֹכָחַת *objurgatio, correptio, castigatio, argumentatio, disputatio.*

Rabb: מְתוּכָּח *correptus, judicatus.* וִכּוּחַ *controversia, disputatio, lis.* הוֹכִיחַ *disputavit, probavit, comprobavit.*

יכל Tria significat. I. יָכֹל, Chald. יְכִל *potuit, potestatem seu licentiam habuit, potentior fuit, superavit, praevaluit.*

Nom: יְכֹלֶת, Chald: יוכלא *potentia, potestas, facultas.*

מִיכַל *fluvius, rivus, vadum.*

Rabb: כִּבְיָכוֹל *tanquam in eo, qui potest vel capax est.*

II. יָכֹל, idem quod כּוּל & כַּלְכֵּל, *sustinuit, tulit, pertulit, portavit, toleravit.*

III. Arab. וַכַּל vacal, & אִתְוַכַּל atvacal *curavit, procuravit, defendit.* Hiphil אַוְכַּל aucal *constituit.*

Nom. וַכִּיל vacil *curator, procurator, tutor, administrator, dispensator, dynasta, advocatus, paracletus, rabula.*

וִכָאל vacil, & וְכָאלָה vacila *procuratio, tutela, administratio, defensio, advocatio.*

Deinde וַכַּל vacal *cepit, accepit, sumsit, assumsit, tenuit, occupavit,*

יכר Arab: אוכר *nidi.*

ילל Duo significat. I. יָלַל, Chald. יְלַל, Hiphil הֵילִיל, Chald. & Syr: אֵילֵל *ululavit, ejulavit, ingemuit, luxit, flevit, lamentatus fuit.*

Nom: יְלֵל, Fœm: יְלָלָה & תּוֹלָל, Arab. וַלְוַלָה valula *ululatus, ejulatus.*

Rabb: יַלָא *bestia ululans.*

II. Arab: וַלַל valal *invidit.*

וכ

ודד vill *invidia.* ודי villi *invidus.*
מסתוד mustavil *invidiosus.*
ודדה villa *reditus, pensio, renta.*

ילד Tria significat. I. ילד, Chald. ילד, Syr. ילד, Arab. ולד valad *genuit, generavit, procreavit*: de viro & fœmina; frequentius tamen de fœmina, *peperit.* Piel ילד, Chald. ילד, Arab: ולד vallad *parere juvit, obstetricatus fuit.*

Nom: ילד, Syr: ילוד, Arab. ואלד valid *genitor, pater.*

ילד, & ילד, & ולד, Syr. ילוד, Arab. ולד veled *natus, gnatus, puer.*

ילדות *pueritia.* יליד *natus.* ילוד *idem.*

ילדה, Chald. ילדא, Arab: ולאדה veleda *parturiens, genitrix, obstetrix; nativitas.*

לדה, Chald. לדא & מילד, Arab. מילאד melad, & מולד mavlad, & תוליד tavalid *partus, generatio, nativitas, origo.*

תולדה, Chald: תולדא *generatio, genealogia.* Rabb. תולדה *conclusio.* הוליד *conclusit.* תולדות *quatuor primæ qualitates.*

מולדת *nativitas, cognatio, patria.*

II. Per metaphoram, ילד *genuit, creavit, fecit, produxit.*

Nom. תולדות *eventus, res gestæ, historia, accidentia.*

III. Arab. ולד valad, & אתולד atvalad *adoptavit.*

מולד muvelled *adoptatus.*

תולד tevelud *adoptatio.*

ילה Duo significat. I. Arab. ולי vali, & אסתולי astauli, & תולי *rexit, gubernavit, imperavit, dominatus est.*

מתואלי *dominans.* מולי *gubernator.*

ולאיה valaia, et ולית, valia et אסתולאה *regimen, dominium, gubernatio, senatus, tribunal, curatio, tutela.*

ולי vali, et ואלי, et מולי muvelli *rector, curator minorennis, tutor, senator.*

II. Arab: ולי valli *habilitavit, aptum, habilem, idoneum reddidit, substituit.*

ילך ילך *ivit, venit, ambulavit.* Sæpè autem usurpatur pro particula hortantis, exhortantis, excitantis et solicitantis ad agendum aliquid.

ילם Arab: ולמה et ולימה valima *convivium, prandium, cœna copiosa.*

ילן Arab: תולינה tavlina *bufo.*

ילע Arab. ולע vala *imbibit.*

מולוע mavlo *imbibitus.* ולע vala *imbibitio.*

ילף Tria significat. I. Inde ילפת *impetigo, scabies.*

II. Arab: ולף valaf *hæsit, adhæsit, adjunctus compositus fuit, accessit.*

Nom: תוליף tavlif *conjunctio, commissura, adjunctio, collectio, cœtus, ecclesia, tractatus.* מולף muvallif *collector, autor, compositor.*

מולף muvallaf *compositus, conjunctus.*

III. Syr. ילף *didicit.*

ילק Duo significat. I. Inde ילק species locustæ, quæ לקק *lambit* rorem, *locusta aculeata, cicada* sine ore.

II. Arab. ולקה valca *peda,* pedis vestigium: item *explosio.*

ילת Arab. תולות tavalut *provocatio.*

ים Tria significat. I. Inde ים, Arab. ים *mare, stagnum, lacus.*

II. ימים *muli; aquæ calidæ.*

III. Arab. ימאמה jamîma *turtur.*

ימא Duo significat. I. Chald: ימא, et ימי, et ימה, Syr. ימא *juravit.*

Nom. Chald. מומא, Syr: מומתא *juramentum.*

II. Arab: אומי aumi *innuit.*

ימד Arab: ומד vamad *extendit.*

ימן Quatuor significat. I. ימין, Chald. ימין, Syr. ימין et ימין, Arab. ימין jamin *dextra.* ימני *dexter.*

II. Per Metonymiam, ימין *dextra robur, potentia, virtus* in dextra consistens.

III. ימין et תימן, Syr. תימן, Arab. תימן timan *meridies.*

Inde Verb. תימן, et literis א' permutatis, האמין *dextravit*, ad dextram vel meridiem declinavit.

IV. ימין *dextra,* significat *juramentum.*

ימר Duo significat. I. ימר *elatus, magnificus fuit.*

II. Arab. ימר. Inde איתמר, et אתואמר *consultavit, consilium iniit.*

ינה ינה, Chald. ינא *afflixit, oppressit, vim intulit, populatus, prædatus est.*

Nom: יונה, Chald: יונא, Syr: יונא *columba.*

Rabb. מונין *oppressores, prædones.*

אונאה, et אונייה, et אונאה *oppressio, deceptio, violentia.*

ינב Arab. ונב *reprehendit.*

ינח Inde Hiphil הניח *reliquit, dimisit, permisit, reposuit, deposuit, imposuit, instituit.*

מנח *relictus, remissus, suppositus, subjectus, interstitium.*

Rabb. מניח *impositor.* הנחה *impositio, situs.* מונחים *subjecta.*

Arab. ונחה vinacha *pedunculus.*

ינק ינק, Chald. ינק *suxit lac,*

 Nom.

Nom: יוֹנֵק, Chald. יָנֵק *lactens*. Per metaphoram, יוֹנֵק; Fœm. יוֹנֶקֶת *surculus*.
מֵינֶקֶת, Chald. מֵינִיקָא *nutrix*.
Rabb. מֵינִיקָא *Eva*, q. nutrix mundi
תִּינוֹק *puer*, *discipulus*. יְנִיקוּתָא & הֵינִיקָה *lactatio*, *desuctio*.

יסס Arab: וסס *insanivit*, *abalienatus mente fuit*.
וסוס, & וסוסה *insania*, *alienatio*.
וסוס vasuus *striduit*.

יסד Duo significat. I. יָסַד, Chaldaicè יְסַד *fundavit*, *posuit*, *disposuit*.
Nom. יֹסֵד *fundator*.
יְסוֹד & יְסֻד, Fœm. יְסוּדָה; & מוּסָד & מוּסָד, Fœm. מוּסָדָה *fundamentum*. Rabb: *radix*, *thema*. Rabb. יְסוֹד *elementum*. יְסוֹדִי *elementaris*, *fundamentalis*.
II. Per metaphoram, יָסַד: Piel יִסַּד *fundavit*, *disposuit*, *ordinavit*, *statuit*, *constituit*, *decrevit*. Niphal נוֹסַד *consultavit*, *consuluit*.
Arab. וסאד vasad *cervical*.

יסח Arab. וסח vasach *sordes*.
Cum ח punct. אתוסח *sordidatus fuit*
מוסח muvasich *sordidatus*.

יסט Arab. וַסַט vasat, & תוסט tavasit *medium*, *dimidium*, *medietas*, *mediocritas*, *centrum*.
וסיט vasit, & ואסיטא vasita, & מוסט muvasit *medius*, *medius* inter duos, *sequester*. מתוסט mutavasit *dimidiatus*, *mediocris*.
מוסטה mausata; Plur. מואסט mavasit *sinus maris*, *profunditas*.
מוסט mausut *profundus*, *concavus*.
וסיטה vasita *sequestratio*.
וסט ארנהאר *medium diei*.
בתוסט *per medium*, *mediante*, *per*.
וסטי *medius digitus*.
Verb. וסט vasat *dimidiavit*. מתוסטין *medij*.
Rabb. וֶסֶט *œsophagus*.

יסך יָסַךְ idem quod סוּךְ, *unxit*, *fudit*, *effudit*, *diffudit*.

יסע Arab וסע vasa, & אוסע ausa *dilatavit*, *ampliavit*, *extendit*.
Nom: וַאסִע vasi *latus*, *amplus*, *spaciosus*. וסע *latitudo*. נִסְעָה vasaa, et וַאסִעָה vasia *dilatatio*, *ampliatio*, *extensio*. בְּתוּסְעָה *latè*, *copiosè*.

יסף Duo significat. I. יָסַף, Chaldaicè יְסַף *addidit*, *adjecit*, *apposuit*, *auxit*, *contulit*, *perrexit*. 2. cum Infinitivo, et significat *pergere*, *iterum*, *rursus*, *magis magisque*, *ultrà*.
Nom: Syr. מוּסָף *additamentum*.

תּוֹסֶפְתָּא et תּוֹסֶפֶת *additio*, *adjectio*, *paragoge*, *auctuarium*.
II. יָסַף, idem quod אָסַף, *collegit*, *congregavit*.

יסק Inde תוסק. Arab. אוסאקא *onera*. אַלְיַס *onus*.

יסר Quatuor significat. I. יָסַר: Piel יִסֵּר, idem quod אָסַר, *vincivit*, *ligavit*.
Nom. מוֹסֵר et מוֹסָר *ligamen*, *vinculum*.
II. Per Metaphoram, יָסַר *castigavit*, *erudivit*, *instituit*, *punivit*, *cohercuit*, *corripuit*, *increpavit*, *reprehendit*.
Nom: מוּסָר et מוֹסָר *castigatio*, *disciplina*, *punitio*, *increpatio*. יִסּוּר *castigatio*, *disciplina*, *institutio*, *punitio*, *martyrium*.
III. Arab: יסר et וסר vasar *paravit*, *apparavit*, *præparavit*, *instruxit*, *constituit*.
היסיר taisir *procinctus*, *præparatio ad bellum*. מיסר mujasar *apparatus*, *attentus*. וסר vasar *attentio*. יסאר *abundantia*. וסרה vasâra *cadmia*, *fuligo*.
IV. Arabicè יָסַר jasar *minuit*.
יסיר *minutus*, *paucus*, *modicus*. יסירה *pauca*, *modica*. יסירא *paulisper*.
יסר *facilis*. איסר *facilius*.
יסיר et יסאר *sinister*, *sinistra*.

יסת Rabb. וֶסֶת *menstruum*.

יעד Duo significat. I. יָעַד, Syr: וְעַד, Arab וער vaad *condixit tempus*, *constituit*, *convenit*, *condixit*, *pactus fuit*, *promisit*, *statuit*, *constituit*, *ordinavit*, *determinavit*, *assignavit*, *designavit*. Arab. *monuit*, *admonuit*.
Nom: עֵדָה, Chald: וַעַד *conventus*, *cœtus*, *collegium*, *ecclesia*, *congregatio*.
מוֹעֵד, Arab. מַוְעֵד *tempus* aut *locus* certus ac constitutus, *conventus indictus*, *tempus*, quod unus alteri constituit. Variè autem usurpatur: 1. de *tempore in genere*, & *quolibet die statuto*. Deinde in specie de *temporibus anni*, *diebus festis* ac *solennibus*. 3. de *loco conventus constituto*. 4. de *ipso conventu*.
מוֹעָדָה *conventus*.
II. Arab: ועד vaad, et אועד avaad *monuit*, *admonuit*, *prædicavit*, *sermonem habuit*.
ואעד vaid *admonitor*, *prædicator*, *hortator*. ועד et מועדה mavada *admonitio*, *prædicatio*. מואעיד et מועד *promissiones*.
תועד *invasit*.

יעה יָעָה *removit*, *amovit*, *everrit*.
יָעִים *scopæ*.
Arab. ועא vas *receptaculum*.

יעז יָעַז, idem quod עָזַז, *robustus fuit*. Inde Benoni

Benoni Niphal נועש roboratus, obfirmatus, fortis, durus.

יעט Duo significat. I. יָעַט, idem quod עָטָה, operuit.

II. Arab. cum ט punct. וַעַט eruditus fuit, intellexit. מוֹעֲטָה eruditio, increpatio, intelligentia, institutio. עִטָה redargutio. 2 Thess. 3. 15. sicut יעט decet fratrē.

יעל יָעַל Hiphil הוֹעִיל profuit, juvit, utilitatem attulit: et absolutè, utilitatem aut fructum cepit, percepit, profecit.

Nom. יָעֵל; Fœm. יַעֲלָה, Chald. יַעֲלָא, Arab. ועל vaal caprea.

בְּלִיַּעַל qui est בְּלִי absque יַעַל utilitate: homo iniquus, nequam; nihili.

Rabb. תּוֹעֶלֶת utilitas, usus, profectus.

יען Tria significat. I. יַעַן propterea, eo quod.

II. יַעֲנָה ulula.

III. Syr: יַעַן avarus fuit, fraudavit, expilavit, eripuit.

Nom. יַעֲנוּת avaritia, cupiditas, gulositas.

יעף יָעַף lassus, fatigatus fuit.

Nom. יָעֵף lassus, defatigatus.

תּוֹעָפוֹת fortitudines, robora.

יעץ יָעַץ, Chald. יְעַט, Arab. וַעַט, literis ט.ץ permutatis, consuluit, consilium iniivit, deliberavit, decrevit.

Nom. יוֹעֵץ, Chald. יָעֵטָא consiliarius. עֵצָה, Chald: עֵטָא consilium, decretum, deliberatio, sententia, scientia. in malum, scelus, exquisita malicia, astutia. מוֹעֵצָה consultatio.

יער Duo significat. I. יַעַר, Fœm. יַעְרָה, Chald: יַעְרָא sylva, saltus: favus seu placenta mellis sylvestris. Chald: carectum. יַעְרִין urticæ.

Arab: יער asperum, pravum.

יפא Syr. יְפָא, Hiphil אוֹפָא et אוּפָא cessavit, defecit.

מוּפָא deficiens, marcescens.

Rabb: התפיא scopa, spuma.

Arab. מואפאה adventus. מואפין qui venerunt.

יפה Duo significat. I. יָפָה, Chald: יְפָא pulcher, elegans, venustus, formosus, decorus fuit.

Nom. adject. יָפֶה pulcher, formosus.

Subst. יופי, & יְפִי; & יְפִי pulchritudo, elegantia, decoratio.

II. Arab. ופי vafi, & אופי posuit, apposuit, addidit, reddidit, complevit.

Nomen ופי vafi additio. ואפי addens. מופי muufi additus. תופיה completio. אכתופינא complevimus: in Avic.

ופאה obitus.

יפח יָפַח spiravit, apud se mussitavit, murmuravit, meditatus est. Hithpael הִתְיַפֵּחַ lamentatus, conquestus fuit.

Nom: יָפֵחַ meditans, loquens, mussitans. Arab. cum ח punct: יאפוח synciput, cranium.

יפע Inde Hiphil הוֹפִיעַ, Chal: אוֹפַע floruit, splenduit, inclaruit, apparuit. Rabb: הופיע illustravit, declaravit, revelavit mysteria. Per antiphrasin, obscuravit.

Nom: יִפְעָה, & Rabbin: הוֹפָעָה splendor, illustratio, claritas.

יפק Arab. ופק vafac consensit, concors, pacificus, uniformis, confœderatus fuit, consonuit, convenit. Piel ופק vaffaq concordavit, discordes reconciliavit, conformavit, æquavit.

Nom. ופק ufc, & תופיק taufic, & תופק tavafac concordia, uniformitas, convenientia, consonantia vocum, harmonia. מופק muvafic conciliator, mediator. מופקה mufaca convenientia, proportio. ואפק convenit, prodest: & מופק muvafac æqualis.

יפר Arabicè ופר vafar parcus, attentus ad rem fuit. יופר & יתופר attenditur.

יפת Inde Nom. מוֹפֵת signum, miraculum, portentum, prodigium, monstrum. מופת demonstratio, consideratio, ratiocinatio.

Verbum יפת demonstravit, ostendit, probavit.

יצא יָצָא, Syr: יְצָא, literis ע.ץ permutatis, exivit, egressus fuit, processit, prodijt.

Nom: צֵאָה & צֹאָה, Syr. צואא, & צוֹאִי, & צוֹאָה egressio, vomitus, excrementum, sordes. צֹאִים, Syr. צאין sordes & sordidi. מוֹצָאִים egressiones. מוֹצָא exitus, egressus. תּוֹצָאוֹת exitus, via, occasiones, modi. Duplicatum, צֶאֱצָא germen. Per Metaphoram, liberi, posteri. בית מוצאות latrina. מוֹצָא prolatio, pronunciatio. יְצִיאָה exit: scil: ex regula: excipitur. יְצִיאָה exitura, abscessus, materiæ collectæ in pus conversio. יוצאת abortiens.

יצב Duo significat. I. יָצַב. Inde Niphal נִצַּב stetit, constitit, constitutus fuit.

Nom: נְצִב præfectus. Deinde נִצָּב capulus, manubrium gladij.

מַצָּב, Fœm. מַצָּבָה statio. Deinde statio sive locus, ubi milites aut vigiles subsistunt: et per synecdochen, milites ipsi in statione dispositi, collectio, exercitus. מַצֵּבָה & מַצֶּבֶת statua, monumentū. מֻצָּב regina.

Rabb: מַצָּב prædicamentum *Situs*.

Chald: Piel יַצִּיב *verum scivit, cognovit*.

Nom. *constans, stabilis, firmus, certus*: absolutè, *stabilitas, certitudo, veritas, verè*. Deinde יַצִּיב *indigena, incola, civis*.

Arab: וַצְבָה *pactum, fœdus*.

יצג Inde, Hiphil הִצִּיג *statuit, collocavit*.

יצה Arab. יַצִּי vaci, & אוצא auci *monuit, admonuit, docuit, præcepit, mandavit, fideicommisit, testatus fuit, testamentum fecit*.

Nom. וציה vacia, et וצאיה *admonitio, mandatum, testamentum, tutela*.

ואצי vaci, & מוצי muaci *admonitor, testator, tutor, curator*.

יצח Arab: cum צ punct: *splenduit*. אלוצח *albus*. in Avic: item *morphææ species*.

יצל Arab. וצל vazal *hæsit, adhæsit, adjunctus fuit, accessit, advenit*. Hiphil אוצל auzal *junxit, adjunxit, conjunxit, suit, assuit, consuit, sarcivit, univit, compegit, copulavit, adhibuit, deduxit*.

Nom: וצול vizul, et מוצל mauzal *accessio*. תוצול tauzul *ferrumen*. אנצאל *junctura*.

יצע Tria significat. I. יצע. Inde Hiphil הִצִּיעַ *substravit, infernè extendit, supposuit*.

Nom. יָצִיעַ, & יָצוּעַ, et מַצָּע *stratum, stragulum, lectus*.

Rabb. הַצָּעָה *propositio, narratio, præfatio, relatio*.

II. Arab: cum צ punctato, וצע *posuit, ordinavit, deposuit, subjecit, humiliavit*. Nomen וָאצע *ponens, ordinans*. מוצע mauda *locus*. למוצע *loco, propter*. מוצוע *positus*. וצע *situs* et *subjectum, propositio*. וצעיד *impositio manuum*.

III. Psalm: 75. cum צ punct. יצע מן ישא *humiliabit, quem voluerit*. מתואצע mutavada *humilis*. תואצע *humilitas, mansuetudo*. מוצוע *subjectum*.

יצף Duo significat. I. Chald: יְצַף, Syr: יְצַף *solicitus, anxius, veritus fuit, curavit, studuit*.

Nom. יָצִיף *solicitus, studiosus, curans*. יְצָפָא, Syr. יָצִיפוּת *solicitudo, cura, studium, metus, molestia*.

Syr: יְצִיפָאִית *solicitè, anxiè, curiosè*.

II. Arab. וצף vazaf *fudit, effudit, diffudit, infudit, liquefecit*.

Nom. יְצוּקָה *fusio*. מוּצָקָה, & מוּצֶקֶת, & מוּצָקָה *infundibulum, infusorium*.

Rabb. יְצִיקָה *fusio medica*.

I. יָצוּק in libro Iob, *durus, robustus, solidus, compactus fuit*. Arabicè וצק vazac *confidit*.

יצר Tria significat. I. יָצַר, Chald: יְצַר *pressit, angustus fuit, anxius, tristis fuit: pressit, compressit, anxit, angustavit, afflixit, cruciavit, vexavit*.

II. Per metalepsin, יָצַר *finxit, formavit, innovavit*.

Nom. יוֹצֵר *fictor, formator, figulus, artifex*.

Ex significatione prima יֵצֶר *figmentum, opus* fictum aut formatum, *creatura, fictile, figlinum, olla*. יְצֻרִים *lineamenta corporis, membra formata, effigies*.

Rabb: יְצִירָה *creatio*.

III. Metaphoricè, יָצַר *finxit mente, cogitavit, excogitavit, imaginatus, meditatus, commentatus fuit, desideravit, concupivit*.

Nom. יֵצֶר *figmentum, cogitatio, affectus, concupiscentia, desiderium*.

יצת Duo significat. I. יָצַת *accensus, combustus fuit, exarsit*.

II. Per metaphoram Niphal נִצַּת *exustus, desolatus, excisus, devastatus fuit*.

יקב יֶקֶב *torcular*. קֵבָה *ventriculus*.

יקד יָקַד, Chald: יְקַד, Syr. יְקַד, Arab: וקד vacad *accensus, succensus, incensus, combustus fuit, arsit*.

Nom. יְקוֹד, & יָקוּד, Chald: יְקִידָא, & יְקִידוּת, Arab. וקד vacd, & תוקד taucad *ustio, adustio, incendium, ardor*.

מוֹקֵד: Fœm: מוֹקְדָה *focus*.

Syr. יָקְדָן *combustio, conflagratio*.

Arab: וקידה vacida *ellychnium* in lampade, ad incendendū. מתוקד *ignitus*.

יקה Inde יְקָהָה *auditio, obedientia, acceptio, mandatum*.

Arab: וקי vaci *admonuit, defendit*.

ואקי vaci, & מוקיא *admonens, defendens*. תוקי, & וקאיה *admonitio, defensio*.

יתוקי *admonendum est*.

Deinde Arabicè וקיה vacia *uncia*: אואקי avaci *unciæ*.

יקט Arab. cum ט punct. יקט *vigilavit*. Nom: יקטאן *vigilans*. מתיקט *pervigil*.

יקם Chal. יְקַם, idem quod קוּם *surrexit*.

יקן Arab. יקן, & תיקן, et איקן, et אוקן *cognovit, intellexit, certus fuit*.

Nom: אליקין *cognoscens*. מוקן *cognoscens, certus*: Alcor.

יְקִין *seculum futurum*.

יקע Tria significat. I. יָקַע *dissentus, locomotus* seu *luxatus fuit*.

Arab איקע *claudicavit*. וקע vuca *claudicatio*.

II.

II. Per metaphoram, יָקַע, idem quod נָקַע, *abalienatus fuit, abhorruit, taeduit, fastidivit.*

III. Arab: וקע vaca *cecidit, abscidit, incidit, accidit, ruit* quocunque modo, *irruit, ingruit, obvenit, evenit.* Pass. אִתְוַקַע *expectavit.*

Nom. וקע ica, & וקעה *incidentia, ruina, casus, eventus.* מוקע & מואקע *accidentia, eventus.* מוקע *cadens.* וקוע *obtingentia, perventio.*

אלואקע alvaci *vultur cadens.*

יקף Tria significat. I. יָקַף. Inde Hiphil הִקִּיף, Chaldaicè et Syriacè אַקֵּף *circuivit, circumdedit, ambijt, annexuit, subunivit, conjunxit.* Hinc Chald. אַקָּפוּת *tonsio.*

Nom: Chald: מַקָּף *ambitus, circulus, connexio, copula.* Grammaticis *Hyphen.* הַקָּפָה *idem.* מַקְּפְנָא *antemurale.*

אִקּוּפִין *fila texentis.*

II. Syr: יְקַף *adhaesit, adjunctus, conjunctus fuit.*

III. Arab: וקף vacaf, & אתוקף atvacaf *stetit, astitit, institit, constitit, substitit, stetit erectus in pede, mansit, permansit.*

Nom. ואקף vacif, & מואקף *stans, insistens, minister, assecla.* תוקף *consistentia.* וקף vacf, & מוקף muçuf *comma, punctum, pausa:* Item *carcer.*

וקפה vácfa *erectio.*

יקץ יָקַץ, Arab: cum ץ punct: יקץ jacad, idem quod קִיץ, *evigilavit, excitatus fuit.*

Rabb. יְקִיצָה *vigilia.*

יקר יָקַר, Chald: יְקַר, Syr: יְקַר *gravis fuit, ponderosus, authoritate praeditus, honorabilis, preciosus, charus* et *rarus fuit.* Hiph: הוֹקִיר, Chald: אוֹקַר, Syr. אַוְקַר *aggravavit, oneravit, honoravit, preciosum, rarum fecit.*

Nom: יָקָר & יַקִּיר, Chald: יַקִּיר *gravis, ponderosus, honorabilis, clarus, preciosus, charus, rarus.*

Nom. יְקָר, Chald. אִיקָר, Syr. יוּקְרָא,

Arab. וקאר vacar *precium, honor, honorarium, raritas, gloria, preciosum.*

Chald. אִיקָרִין *dona, munera.*

Syr. אִיקָרָן et יָקְרָן *impedimenta militaria in bello.*

Arab. וקר vacr *onus, sarcina, plumbum.* תּוֹקִירָה *honor.*

יקש יָקַשׁ *laqueum* aut *rete tetendit, laqueavit, laqueo constrinxit, irretivit, venatus, aucupatus, insidiatus fuit.*

Nom. יָקוּשׁ, et יָקֻשׁ, et יָקוֹשׁ *illaqueator, venator, auceps.*

מוֹקֵשׁ *laqueus, rete, tendicula, offendiculum.* Arab. מקאש *forcipes.*

יקת Duo significat. I. Arab: וקת vact *spacium temporis aut loci, tempus, hora, momentum.*

Verb. וקת vacat *tempus constituit.*

אי וקת ay vacat *quando?*

II. Arab: יָאקוּתָה jacuta *gemma, margarita, hyacinthus, topazium.* יָקוּת *hyacinthus.*

ירא יָרֵא *timuit, reveritus est.*

Nom. יָרֵא *timens, timidus, pavidus, pius, religiosus.* נוֹרָא *terribilis.*

יִרְאָה *timor, reverentia, veneratio, cultus Dei, pietas in Deum, religio.*

מוֹרָא *timor, terror, res terribilis* seu *metuenda.*

Arab: וראיה *posteriora ejus.*

ירב Duo significat. I. Chald. et Syr: יְרַב, idem quod רָבָה, *magnus, praestans, potior fuit, excelluit.*

II. Arab. מורב *transversalis.* תוריב taurib *transversio.*

ירד Quatuor significat. I. יָרַד *descendit, decurrit, decidit, defluxit, detrusus, depressus, dejectus, subditus, humiliatus fuit, corruit.*

Nom. מוֹרָד, Chald: מַרְדוֹן *descensus, locus declivis, praecipitium.*

Rabb: הֵירִיד *descensio, defluxio, declinatio* morbi, aetatis, etc. וְרִיד *vena.*

יְרִיד *emporium, nundinae, forum, platea.*

יְרוּד et יְרוּדָא *serpens, draco.* Item *tela* in oculis crescens.

II. Arab. ורד vard *descendit, supervenit, accidit.* וארד varid *superveniens, accidens.* מוארד et ואררארה *supervenientia, accidentia.*

III. Arab: וַרְדָה varda *rosa.* וְרדי vardi, & מורד muvarrad *roseus.* מוררדה maurâda *rosetum;* & *color roseus.*

IV. Arab. וריד varid *vena.*

ירה Tria significat. I. יָרָה *jecit, projecit, ejaculatus fuit.*

Nom. מוֹרֶה *sagittarius.*

II. Per metaphoram, הוֹרָה, *rigavit.*

Nom: יוֹרֶה & מוֹרֶה *pluvia.*

III. Per Metaphoram, Hiphil הוֹרָה, Syr: אוֹרִי, Arab: אורי auri *significavit, indicavit, monstravit, demonstravit, ostendit, docuit, instituit.*

Nom: מוֹרֶה *doctor, paedagogus.*

מוֹרָה *novacula.*

הוֹרָה, Chald. אוֹרָיְתָא, & אוֹרָאָה, & תּוֹרָאָה, Syr. אוֹרָיְתָא, Arab. תּוֹרָאָה taurá, & תורית taurith, et תּוֹרִיָּה *doctrina,*

ctrina, documentum, instructio, dispositio, Lex vel *verbum Dei.*

Rabb: הוֹרָאָה *significatio.*

IV. Arabicè Ioh:8. v. 59. ותואר׳ יסע & *retrocessit Iesus.*

ירח Inde יָרֵחַ *luna.* יֶרַח, Chald: יְרַח *lunatio, mensis.*

Rabb. יַרְחִינִי et יַרְחִינָאָה *astronomus.*

ירט יָרַט *à via divertit, deflexit, declinavit.*

ירך Inde יָרֵךְ et יְרֵךְ: Fœm. יַרְכָה, Chal: יַרְכָּא, Arab. ורך varc *latus, fœmur, pes coxa.*

ירל Arab: ירל varil *lacertus, stellio.*

ירם Syr. יָרַם, idem quod רוּם, *altus fuit.* Arab: ורם et תורימא *apostema.*

וארם varim *apostemosus:* in Avic:

ירע Duo significat. I. יָרַע, idem quod רָעַע, *malus fuit, displicuit, malè affectus, afflictus, tristis fuit.*

Nom. יְרִיעָה, Chald: יְרִיעָא *cortina, velum, aulæum.*

II. Arab. וריע vari *castus, sobrius.* ורע vara *castitas, sobrietas.*

ירק Duo significat. I. יָרַק *spuit, expuit.*

Nom. יֶרֶק, et יָרוֹק, et יָרָק, Chal: יְרוֹק, et יָרָק, Syr: יורק *olus.*

יֵרָקוֹן, Chald. יְרָקָן et יַרְקוֹן *herba color, viriditas, pallor.* Rabb: יַרְקוֹן, Arab. ירקאן jarcan *icterus:* item *hydrops.*

יְרַקְרַק *subviridis, croceus.*

Rabb. יְרוֹקָה *flava bilis:* Item *spuma.*

מוריקא *crocus:* à flavedine.

Chald: יְרַקְרָקָא *vireo, icterus avis.*, יַתְקָא *colocynthis.* יַרְקָן *smaragdus viridis.*

II. Arab. וַרְקָה varâca *frons frondis, folium* arboris, herbæ, libri et metalli, *carta, scheda, bractea.*

Verb. וַרַק vârrac *frondavit, pampinavit.* תוריקה taurica *frondatio, pampinatio.* יִתְוַרַק *colatur.*

ירש Tria significat. I. יָרַשׁ, Chald: יְרֵת, Syr. יְרֵת, Arab: cum ת punc. ורת varath *hæreditavit, possedit, occupavit, obtinuit, locupletatus fuit.*

Nom: יוֹרֵשׁ, Chald: יָרֵת et יָרוֹת, Arab. וארת varith, et מוארת muvarith, & ורת varth *hæres, possessor.*

יְרֻשָּׁה et יְרוּשָׁה, Chald: יְרוּתָא et יְרֻתָּא, Syr: יָרְתוּת et יוּרְתָן, Arab: וריתה et וראתה varita, et ארתה irata *hæreditas, possessio.* מוֹרָשׁ: Fœm: מוֹרָשָׁה et מוֹרֶשֶׁת, Arab. מיראת mirat, et מורתא *idem.* תִּירוֹשׁ, Chald. מֵירַת, Syr: מארית *mustum.*

II. יָרַשׁ, idem quod רוּשׁ, *hæreditate* aut *possessione ejecit, exterminavivit, extrusit, expulsit.*

III. Arab. ורת varrat *hæredes produxit, generavit, genuit.*

Nom: תַּוְרוּת tavaruth *generatio.*

מְוָרִית muvarrith *genitor.*

ישש יָשַׁשׁ & יָשִׁישׁ *senex, decrepitus.*

Rabb. יְשִׁישׁ *senatus.*

ישב יָשַׁב, Chald: יְתֵב, Syr: יְתֵב, h. e. נתעכב *sedit, assedit, consedit, desedit, mansit permansit, perseveravit, moratus, commoratus fuit, habitavit.*

Nom. יוֹשֵׁב, Chald: יָתֵב *habitator, civis.* Plur. יוֹשְׁבִים, Chald: יָתְבִין *habitatores.*

תּוֹשָׁב, Chald. תּוֹתָב, Syr: תּוֹתָב *incola, inquilinus, hospes, advena.* Rabb: תּוֹשָׁב *emptus emptione seculi:* aliàs *subulatus.*

מוֹשָׁב, Chald. מוֹתָב & מוֹתְבוּת *sedes, habitatio, domicilium, mansio, consessus, sedile, sella, cathedra.*

Rabb. מוֹשָׁב *sella familiaris.*

שֶׁבֶת *habitare* & *habitatio.* שִׁיבָה, pro יְשִׁיבָה, *habitatio.* Rabb: יְשִׁיבָה *schola publica, academia.*

יִשּׁוּב οἰκουμένη *pars terræ habitabilis.*

מְתֻיָּשָׁב & מְיֻשָּׁב & יָשׁוּב *collocatus, dispositus, solidus, sedatus.*

הִתְיַשֵּׁב *constitit, situs fuit.*

ישר Syr. יַשַׂר: Hiphil אוֹשַׂר *movit, agitavit.*

ישה Inde יֵשׁ, Chald. אִית, Arab. per metathesin, שי schai *ens, res aliquid, ὄντα.*

Chald. לָא אִית & לֵית, Arab. ליס, et לא שי, et ליש *non est nihil.*

יֵשׁוּת, Chald. אִיתוּתָא, Syr: איתות *essentia.* תּוּשִׁיָּה *essentia, ratio, sapientia, doctrina, virtus.*

ישח Inde יֶשַׁח *corruptio, morbus.*

Arab: cum ח punct: וסח vasach *sordes.* מוסח *sordidativus.* יתוסח *sordidatur.*

ישט יָשַׁט. Inde Hiphil הוֹשִׁיט, Chald. אוֹשֵׁט, Syr. אוֹשֵׁט et שׁוֹשֵׁט *extendit, porrexit* manum, vel aliquid manu.

Nom: Chald. אוֹשָׁטָא et אוֹשְׁטוּתָה *extensio, porrectio.* Rabb: וֵשֶׁט *æsophagus.*

ישם יָשַׁם, idem quod שָׁמַם, *desolavit, vastavit, in solitudinem redegit:* absolutè, *devastatus fuit.*

Nom. יְשִׁימוֹן *vastitas, solitudo.*

Arab וֹשם *stigma, signum.*

ישם יָשַׁם, idem quod שׂוּם, *posuit.*

ישן Duo significat. I: יָשֵׁן *dormivit.*

Nom. יָשֵׁן; Fœm. יְשֵׁנָה *dormiens.*

שֵׁנָה

שֵׁנָה, Chal. שִׁנָא, Arab: סנה *dormitio, somnus.*

II. Metaphoricè, יָשַׁן *inveteravit.* Rabb. נוֹשַׁן *inveteratus, annosus fuit.* נושן *inveteratus, antiquus, longus, longinquus, chronicus morbus.*

Nom. יָשָׁן, Fœm. יְשָׁנָה *vetus.*

ישע יָשַׁע. Inde Niphal נוֹשַׁע *salvatus, servatus, liberatus fuit.*

Nomen יֵשַׁע, & יֶשַׁע, & יְשׁוּעָה, & תְּשׁוּעָה, & יְשׁוּעָה, Chald. יְשׁוּעָא *salus, liberatio, redemptio.*

מוֹשִׁיעַ & מוֹשִׁיעַ *servator, salvator, liberator, redemptor, opitulator.* מוֹשָׁעוֹת *opitulationes.*

ישפ Inde יָשְׁפֵה, Arab. ישף Iaspe *Iaspis,* lapis preciosus

ישק Arab. וַשְׁקָה vaschaca: Plur: וַשְׁק vaschac *adopes.*

ישר יָשַׁר *rectus, aequus, planus fuit, placuit, probatum fuit.*

Adject. יָשָׁר *rectus, aequus, justus.*

Subst. יֹשֶׁר & יֹשֶׁר *rectitudo, aequitas, simplicitas.* מֵישָׁרִים *rectitudines, aequitates.* מִישׁוֹר, Chal: מֵישַׁר *planicies, vallis.*

Rabb. יָשָׁר *rectus, directus syllogismus.* קַו מִישׁוֹר *linea aequationis,* æquinoctialis: item *porca campi.* הַיְשָׁרָה *probatio.*

יתב Arab: cum ת punct: ותב *saliit, insiliit, cum impetu abiit.* תותב *oscitatio.*

יתד יָתֵד, Arab: ותד vatad *palus, paxillus, clavus; vacerra.*

Rabb. יָתֵד *pes metri.*

Arab. יָתֵדִי *basilaris.*

יתה Arab. cum ת punctato, ותי *torsio.*

יתם Inde יָתוֹם, Chald: יָתַם & יְתַם, Arab. יָתֵם et יָאתֵם jatim *pupillus, orphanus.* Arab. יָתַם jutm *orphanitas.*

יתן Duo significat. I. Arab. ותן vatan *territorium, provincia, regnum, patria.* וַתָנִי vatani *provincialis.*

II. Cum ת punct. ותן vathan *idolum.* ותני vathani *ethnicus.*

יתק Duo significat. I. Arab. ותק vatac: Hiphil cum ת punct: אותק autac *vincivit, ligavit pedes, compedivit.*

Nom: cum ת punct: וַתְק *vinculum.* וַתָאקָה *custodia.* מַוְתּוּקִין *vincti, ligati.*

II. Per metonymiam, וַתַק vathac *firmus, solidus, confirmatus, robustus, fortis fuit, confidit, speravit.*

Nom: cum ת punct: וַאתִק *firmus, solidus, fortis.* וַאתָקָה vataca *firmitas, fiducia, spes, soliditas.* תַּוְתִיק tautic *affirmatio, scriptura publica.* מַוְתֵק *juramentum.* מִיתָאק *testamentum, pactum, foedus.* מֻוַתִּיק muuatic *affirmator, confirmator, notarius, scriba publicus, amanuensis.*

יתר Duo significat. I. יָתַר, Chald: יְתַר, Syr. יְתַר *abundavit, superfuit, remansit, reliquum fuit, excelluit.* Syr. *lucratus est, profuit.*

Nom. יֶתֶר & יוֹתֵר, Chal: יַתִּיר, Syr: יַתִּיר *excellens, praestans, dignus, major, potior:* & adverbialiter, *magis, potius.*

יֶתֶר, Fœm: יִתְרָה, et יִתְרוֹן, et מוֹתָר, Chald: מוֹתַר, et יִתְרָן, et יִתְרוּתָה *reliquum, residuum, reliquia, abundantia, lucrum, emolumentum, utilitas, excellentia, praestantia, dignitas, plus, amplius, opes.*

יֹתֶרֶת *pancreas,* membrana carnosior, *reticulum jecoris.*

Rabb: מוֹתָר *superfluitas.*

מֵיתָר *chorda.*

מוּתָר *quod licet.* נִתְוַתֵּר *relictus fuit.*

יָתֵר *diaphragma: et qui habet membrum aliquod superfluum,* ut sex in manu digitos.

Syr. יַתִּיר et יַתִּירָאִית, Arab: ליתרא *amplius, potius, praesertim, valdè.*

מְיַתַּר *in aliqua re excellens, utilis.*

מְיַתְּרוּת *opus praecellens:* Item, *virtus.*

Arab. cum ת punct. מואתר *frequens.*

II. יֶתֶר et מֵיתָר, Arab: ותר vatar *funis, nervus, chorda.*

Rabb: הִתִּיר *permisit, concessit.*

יתש Rabb: יַתּוּשׁ *musca.*

FINIS LITERÆ IOD.

LITERA

כ Caph.

ככב Inde כּוֹכָב, Chald: כּוֹכַב, Syr. כּוֹכְבָא, Arab. כוכב keukeb *stella*, quæ nunquã כָּבָה *extinguitur*.

Rabb: קְקָב *cacabus, olla.*

ככר Inde כִּכָּר, Chald: כִּכַּר, Syr: כַּכַּר *orbis*. Tria autem significat. 1. locum planum et depressum, ac germinibus præditum, ac convenit cum כר *pratum*. 2. *panem*, in tortæ formam coactum, *placentam*. 3. *metallum*.

כאב Duo significat. I. כָּאַב, Chald: כְּאֵב, Syr. כְּאֵב, Arab. כאב cib *doluit* corpore vel animo, *infirmus, tristis fuit*.

Nom. כְּאֵב & מַכְאוֹב, Chald. כִּיב, & כֵּב, Syr: כָּאֵב, Arab. כאאבה *dolor, morbus, perturbatio animi, cruciatus, affectus molestus*.

Chald. כָּאֵב, Arab: כייב *dolens, ægrotus, tristis*. תְּכִיבָאִית *cum dolore, anxiè, instanter*.

Arab: אַכְתִּיב *mœstus fuit*. כייבא *contristatus*.

II. כָּאַב & הִכְאִיב per metaphoram, *corcorruptus est, corrupit*.

כאה Duo significat. I. כָּאָה. Inde Niphal נִכְאָה *turbatus, perturbatus, tristis, contristatus, consternatus fuit*.

Nom. חֵיל חֲלָכָּאִים, est *turba* כָּאִים *tristium, afflictorum, pauperum*.

II. Syr. כְּאָא *molestus fuit, objurgavit, increpavit, inhibuit*.

כאר כָּאַר, *fodit, perfodit*.

כבב Arabicè כְּבָאב *frusta rotunda*. אַכְבָּאב & כבאבא *inclinatio capitis*. קְכַבְבּוּא *capite subverso dejicientur*. מְכַבּוּב *cooperiens*. אִכְבָאב *opertio*.

כבד Tria significat. I. כָּבֵד, Chal. כְּבַד *gravis fuit* quantitate aut qualitate, magnitudine vel multitudine, pondere vel numero, divitijs, honore, gloria.

Nom: כָּבֵד *gravis, numerosus, multus, dives, honorabilis*. כְּבַד *idem*.

Subst: כָּבוֹד *gravitas, honor, gloria, dignitas, majestas, claritas, divitiæ, honorarium, donum, præmium*.

כֹּבֶד & כְּבֵדוּת & כְּבוּדָה, כְּבֵדוּת *gravitas, onus, multitudo, gloria*.

II. Deinde כָּבֵד, Chald: כְּבַד, Arab: כָּבְד kebd *epar, jecur*.

מכבוד makbud *hepaticus*.

III. Rabb. הִכְבִּיד *verrit*. מַכְבֵּד *scopæ*.

כבה כָּבָה *extinctus fuit*.

Rabb: כִּבּוּי *extinctio*.

כבל Inde כֶּבֶל, Chald. כִּבְלָא *compes, catena*.

Rabb: כֶּבֶל & כְּבוֹל *annulus*, qui de collo servi suspenditur.

Verb. Rabb. כָּבַל, Chald. כְּבַל *ligavit, constrinxit* nervo aut compede. כָּבִיל *ligatus, constrictus, compeditus*. Arab: כבל cabal *fibula, spinter*.

כבן Inde Syr: Piel כַּבֵּן: & Hiphil אַכְבֵּן *texit, operuit, induit, pellibus cinxit*. מְכַבַּן & כָּבִין *tectus, opertus*. מַכְבְּנָא *capitis ornamentum*.

Chald. כְּבִינָא *vestis subtilis*, ἱμάτιον, *sindon*.

Rabb. כֶּבֶן *operimentum agnorum*.

כבס Inde Piel כִּבֵּס *lavit, purgavit, abluit, eluit, candidavit*.

Nomen כּוֹבֵס *fullo*.

Rabb: כּוֹבֶסֶת *ramus palmæ*.

Arab. כִּיבוּס et כאבוס *incubus*.

כבע Inde כּוֹבַע, idem quod קוֹבַע, *galera, galerus, cassis*.

Rabb: כּוֹבָעִית *capita spicarum*.

Arabicè קבע cuba *galerita, cassita*. קבאין *alauda*.

כבץ Rabb. כאבוץ *incubus*.

כבר כָּבַר, Arab. כבר cabar *magnus fuit* quantitate continua et discreta, *grandis, multus, creber, copiosus fuit*. Arab. *granduit, ingranduit, crevit, superbivit*. Arab. אתכבר et אסתכבר *superbijt, elatus, inflatus fuit*.

Nom: כַּבִּיר, et א abundante, כַּאבִּיר, Arab. כביר kabir, et כאבר *magnus, summus, grandis, multus, copiosus*.

כָּבִיר *pulvinar hispidum*. כְּבָרָה *cribrum*. מִכְבָּר *stragula*.

מכבר

כִּבְּכָּר *crates, craticula.* כְּבָר *jam, nunc, antea, modo.* Syriacè *forsitan, fortassis.* כְּשֶׁכְּבָר *in eo quod jam fuit.*

Rabb: Verb. כִּבֵּר *cribravit,* à כְּבָרָה *cribrum.* כִּבְּר *canistrū.* כִּבְכְּבָא *farcimen.*

Chald: et Syr. כַּבָּרִית *favus.*

Syr: כַּבְּרָא *bilis* aut *ira.* מְכַבְּר *provocans ad iram.*

Arab: כבאר cubar *incrementum.*

כִּבָּר *ingravescens ætas, senectus.*

כִּבְר kibr *magnitudo* et *superbia, fastus, jactantia.*

מִתַּכַּבֵּר mutakabbir, & מֻסְתַּכְבִּר mustakabbir *superbus, fastuosus.*

כַּבִּיר *magnus.* Inde אַכְבַּר aqbar *major.* אסתכבאר *elationes.*

כבר *capparis.* כבראת *caules.*

כבש Quatuor significat. I. כְּבַשׁ, Chal: et Syr: כְּבַשׁ *subegit, subjecit, superavit, subdidit.*

Nom: כֶּבֶשׁ, Chald: כִּבְשָׁא et כְּבַשׁ, Syr: כּוּבְשׁ *scabellum, gradus,* vel *scala* pedibus subjecta. כִּבְשָׁן *clibanus.*

Chald: כִּבְשׁ & כְּבִישׁ *via* subacta et trita, *semita.*

Rabb. מִכְבָּשׁ *quicquid stringit.* כִּבּוּשׁ *machina bellica.*

II. Chald. Piel כבש *abscondit, occultavit, celavit, texuit, operuit, obduxit* argenteo vel alio metallo.

Nom: כבוש *obductio.*

III. Arab. כבס cabas *congregavit.*

כָּאבוּס *incubus.*

IV. Rabb. כְּבַשׁ *condivit.* כבוש *omne genus condimenti.* כִּבְשָׁן *species turturis.* כִּבְשָׁנִי *genus avis.*

כבש כֶּבֶשׂ, Arab: כַּבְשׁ kebsch *agnus anniculus.* Arab: כַּנְבּוּשׁ kanbusch *velum mulieris, flammeum.*

כבה Alcor. כְּבִתּוּ *destructi sunt.*

כדד Duo significat. I: כִּידוֹד *scintilla, favilla.* כַּד *cadus, hydria,* Persis κόνδυ *condus.* כַּדְכֹּד *rubinus.*

Particula כַּד & כְּדִי *cùm, ut, ergò, itaque.* כְּדוּ *jam, nunc, maturè.*

II. Arab: כַּדַּד *afflixit.* כַּד *opus, afflictio, labor.* מֻכַּד mukidd *acceleratus.*

כדם Rabb: כִּדֵּם *infecit.* כָּדוּם *infectus.* כְּרוֹדֶה *uncinus.* כָּדָם *genus vasis.*

כדן Syr. כְּדַן, Piel כַּדֵּן *subjecit servituti, jugavit, subjugavit, devincivit.*

כִּידַן, Fœm: כּוּדַנְיָא *jumentum* jugo alligatum, *mulus.*

Particula כְּדוּן *nunc.*

כדר Duo significat. I. כִּידוֹר & כַּדּוּר *res rotunda, pila, rota sphæra.* Deinde כִּידוֹר *acies circularis.*

II. Arab. Piel כַּדַּר caddar, quod Rabbini per ק scribunt, quia Arabes כ ut ק proferunt, *polluit, inquinavit, turbavit, conturbavit.*

כדורה codóra *turbatio, conturbatio sordes, excrementum, stercus.*

כדר keder *attramentum tinctoris.*

תכדר tacadar *conturbatio, inquinatio, pollutio, impunitas, turpitudo.*

מקדור macdur *pollutus, & sentina.*

מכידר mûcaidar *parùm pollutus.*

מַא כדר *aqua turbata: inquinata.*

ינקי יכדר *mundat, conturbat.*

כדר câdar *rixa, pugna.* מְכַדֵּר *rixosus.*

Rabb: קְדֵר *stercus.*

כהה כְּהָה, Chald: כְּהָא *corrugatus fuit, rugas contraxit.* Per metaphoram, *cohibitus, contractus, restrictus, repressus, remissus, debilitatus, tristis fuit.*

Nom. כֵּהֶה *corrugatus, contractus, tristis, debilis.*

Chald. כהורה *prohibitio.*

Rabb. כֵּהֶה *fuscus.*

Particula כֹּה, Chald. כָּא: geminatum כְּכָה *sic, ita.* Deinde adverbium loci, *huc, hic.*

כהב Arab כהב *ruffus.* כָּהַב *pudefactus fuit, erubuit.*

כהל Duo significat. I. Chal. כְּהַל *potuit.* II. Arab: כָּהֵל *senex.* כְּהוּלָה *senectus, antiquitas.*

כהן Tria significat. I. כֹּהֵן; Inde Piel כִּהֵן, Chald. כְּהַן *functus est officio* ecclesiastico aut politico, *ministravit* in sacris aut politicis. In sacris, *sacerdotio:* in politicis, *magistratu*, et *dignitate functus fuit.*

Nom. כֹּהֵן, Chal. et Syr: כָּהֵן, Arab: כאהן cahin *minister* in sacris aut politicis. In sacris, minister Dei, *sacerdos, antistes:* In politicis, minister regis, *dux, princeps, consiliarius.*

Substant: כְּהֻנָּה, Chald. כְּהֻנְּתָא, Syr. כָּהֲנוּת, Arab. כהנות *ministerium sacerdotium.* כהן *caules.*

II. Arab: כהן kahân *divinavit, conjectavit, hariolatus est, prognosticavit, vaticinatus est, prædixit futura.*

כאהן kahin *divinator, vates, astrologus, genethliacus, judiciarius.*

כאהן kahin, & אכהאן ichan, & כֹּהנא *divinatio, conjectura, prognosticon, pyromantia, vis prædicendi futura.*

III. Syr: כְּהַן, idem quod כּוּן, *rectus, firmus,*

mus, beatus fuit ; rectè & benè habuit. כָּהִין *rectus, beatus, felix.* כָּהִינוּת *beatitudo, felicitas.*

כהף Arab. כֶּהֶף kehf *antrum*, petra excavata, *specus.*

כוב Chald: כּוּב *spina.*

Alcor. אַכְוָאב *phiala.*

כיד Inde כִּיד *contritio, calamitas, interitus.* כִּידוֹן *lancea.*

Arab. אנכאר *dubitavit.*

כוה Duo significat. I. כָּוָה, Chald: כְּוָה & כְּוָא *incendit, adussit, inussit, cauterio notavit.* Niphal נִכְוָה *adustus fuit.*

Nom. כְּוִי, & כְּוִיָּה, & מִכְוָה, Chal: כְּוָאָה & כְּוִיָּא *adustio ex igne.*

Syr: כְּוִי *adustus, cauterio notatus.*

Rabb: כְּוִי *natus ex hirco & caprea.*

Arab. כאוי cavi *adurens, cauterizans.* מִכְוִי mucauvi *cauterizatus.* כוי *cauterium* מכאוי *cauteria.* יכוי *aduretur.* יכוואו *cauterizabuntur.*

I I. Chal. et Syr. כַּוְּתָא, Arab. כוי *fenestra.*

כוז Rabb. כּוּז *urceus.*

כוח Quatuor significat. I כֹּחַ, Chald: כֹּחַ *facultas, vis, virtus, robur, potentia, opes.*

I I. *Humor nativus.*

I I I. *Opes.*

I V. כֹּחַ *lacerta.* Rabb: כֹּח *vis, affectio.* כִּיחַ *sputum crassius.*

Verb. כוח *exspuit, excreavit.*

כוך כּוּךְ *senectus.*

כול Hebr. & Chald: כּוּל & כִּיל, Arab. כאל & כאיל cajal, de mensura vasorum, *mensus est, mensuravit.*

Nom: כִּלַּי & כֵּילַי *continens, parcus, avarus.* Rabb. כִּילוּת *parcitas, tenacitas.*

Chald: מְכִילְתָּא & כֵּילְתָא, Arab. כיל kil, & מכול *mensura, epha, modius, hemina, metrum, proportio:* Item, *textus alicujus scripturæ.* מכאל *modius.* מכתאל *d. mensus.*

מכיאלה makiala *casa pastoralis*, in qua meridiantur. כילא caila *in meridie.* תביאל tacijl *compages, commissura.* מכיל mucajal *mensuratus, compactus.*

Syr. אֲכִילְתָא *apprehensio vitis.*

Rabbin: כִּלְכֵּל *nutrivit longos capillos :* et *linimentum ad frontis depilationem :* et *canistrum.* כִּירָאן *lentigines.*

כום Inde כִּימָה, Chald: כִּימָא *Plejas.*

כון Tria significat. I. Niphal נָכוֹן *paratus, præparatus, ratus, certus, rectus, verus, facilis, possibilis fuit.*

Nom. כֵּן, Syr. כאן *paratus, firmus, certus, probus, sincerus, verax, rectus, justus, honestus.* Deinde, usurpatur pro adverbio כֵּן *verè, certè, rectè, benè, pulchrè.* Et in collatione, demonstratione vel affirmatione adverbium similitudinis est כֵּן *sic, ita, item, taliter, similiter.*

מָכוֹן, Fœm. מְכוֹנָה, Arab. מכאן makan *locus paratus, sedes certa, habitatio, basis.* Arab: מַכָּאנִי *localis.* מַכָּאן *loco, pro.* לְמַכּוֹן *propter.*

תְּכוּנָה *sedes, aptatio, dispositio, habitudo, numerus.* כַּוָּנִים *torta.*

Rabb. מוּכָן *aptus.* יִתְכַּן *aptum, conveniens erit, quadrabit.*

Syr: כאנא & כאנות *rectitudo, justitia.* כאנאית *justè, rectè.*

I I. Piel Rabb. כִּוֵּן, Chald. כַּוֵּן & כִּוֵּן: Hiphil Chald: אַכְוֵן *aptavit, disposuit, direxit, rectè, processit, rectà prospexit, intentus fuit, studuit, diligenter consideravit.* Syr: *correxit, redarguit, excusavit.*

Nomen Chald. כֵּוָן *rectus.*

כַּוָּנָא, Rabb. כַּוָּנָה *intentio, animi sententia, affectus, concupiscentia, studiū.* Syr. כונן *correctio.* מְכַוֵּין *infidiator.*

Rabb: מְכֻוָּן, Chal. מְכַוֵּן *intentus, directus, diligens.* כֵּוָן *mox, postquam.*

Rabb: כֵּוָן *disposuit.* כַּוָּנָה *intentio, scopus, propositum.* תְּכוּנָה *dispositio, forma.*

I I I. Arab. כן cun, & כאן cin, & אתכון *fuit, factus fuit.*

Nom. כַּוָּן, & תכוין *factio, existentia, generatio, creatio, productio.*

כאין *generatus.* מְכַוִּין *faciens.*

כוס Inde כּוֹס, Chald. כָּס, Arab. כאס *calix, σκύφος, scyphus*, unde bibitur, *crater, patera, pocillum : portio, demensum, potus.* Per Metaphoram, *sors* seu *conditio bona* vel *mala, crux, afflictio, calamitas, beneficia* vel *pœna.* Deinde כּוֹס, Arab: כאס cas *noctua.*

כִּיס, Arab. כיס cis *loculus, sacculus, marsupium.* Deinde, כִּיס *matrix : item vesica urinæ.*

כוף Tria significat. I. Inde כֵּפִים *petra, saxa curva.*

Chald: כֵּף, Syr: כאף: Fœm: כֵּפָא, Syr: כאפא *petra, saxum, lapis.* Deinde, Chald: כֵּף *littus, & ripa*, à curvitate.

Arabicè כיף *scapulæ, alæ.*

Verbum Chald. et Syr. כּוּף, Piel כַּיֵּף, idem quod כפף, *incurvavit, flexit, contorsit.*

I I. Arab: כוף et כאף *retribuit, reddidit.*

Nom: מְכָאפָאה *retributio.*

I I I.

III. Arab: כיף quif *sic, sicut, quomodo, eodem*. כיפה quithu *talis qualis*. כיפיה *qualitas*. Verb. כיף *qualefiet*.

כוץ Rabb. כוץ *contraxit*. כויצה *spasmus*. מכוץ *efficiens spasmum*.

כור Sex significat. I. כור *vas*, in quo aurifex fundit, conflat, excoquit, parat, depurat argentum et aurum; *fornax*, in qua metalla liquefiunt et purgantur: Lat. *catinus*.

Chald. כורא et כורית, כירה et *fornax, focus*. Rabb: כורן *moduli*.

II. כור *Corus*.

III. כיור *labrum, lebes, vas aeneum, concha, suggestum*.

Chald. כיורים *asseres*. כירים *chytropus*.

IV. מכורה, idem quod מגורה, *habitatio*.

V. Chald: כור *piscis*. Rabb: כוורת *capsa apum*. Arab: כואיר *alvearium apum*. כיארא *erubescentia*.

VI. Syr. כור, Arab. כורה. *χώρα regio*. Deinde Arab. כרה côra *res rotunda, pila, glans, globus, sphæra*.

Verbum כאור cavar *rotundavit, globavit*. כור caur *vigiliarium reconditio*. כיור, Rabb. כוורה, *alveare*, et *sordities alvearis*. כיאר *melones*.

כוש Rabb. כוש et כש: Hiphil הכיש *percussit, sauciavit, eradicavit, fodit*. מכיש *fovea*. מכוש *malleus campanæ*. כוש *fusus*. כיש *fasciculus*. כשכש *gestijt, lætatus est*.

II. Chal: כות, Syr. אכות *sicut*. כותי *sicut ego*. Syr: הכות *similiter*.

כזז Rabb. כזז et כז *erubuit, confusus fuit*. כוז *urceus, hydria*.

Arab. כזאז cuzez *tensio, rigor, tremor, spasmus*. מכזוז *patiens rigorem*.

כזב כוב, Chal: כדב, Arab. cum ד punct: כדב cadab *mentitus est, negavit*.

Nom. Adject. כזוב, Chald: כדב, Arab. כאדב cadib *mendax, falsus*.

Subst. כזב et כזב, אכזב, Chal. כדב & כדבא geminato, כדבוב, Fœm: כדבא et כדבות Arab: כדב cadáb; Fœm. כדבה cadba, & תכדיב tacdib *mendacium*.

אכזב *fons mendacij*.

Arab: cum ד punct. כדיבה *mendaciolum*.

כזר Inde אכזר *crudelis fuit, sævijt*.

כחב Arabicè כחב cahab *meretricatus, scortatus fuit*.

כחבה cahba *meretrix, scortum*.

כחביה cohbia *lupanar*.

כחד Tria significat. I. כחד, Chal. כחד *abscondit, occultavit, celavit*.

II. Per metonymiā, Niphal נכחד, Chal: אתכחד *sublatus, remotus, deletus, succisus, excisus, extirpatus, domitus, perditus fuit*.

III. Per metaphoram, Syr. אתכחד *abscondutus fuit præ pudore, reveritus fuit, pudore affectus fuit, puduit, formidavit*.

Nom: כוחדא *reverentia*.

כחל כחל, Chald. כחל; Piel Chald. כחל *coloravit, decoloravit, tinxit, pinxit*.

Nom. מכלילי *coloratus*.

תכלילות *coloratio*.

Rabb. כחל & כחלה, Arab. כחול cohol *color, fucus, stibium, antimonium*: Deinde, *omnis medicina oculorum*.

Arab: אכחל achal *fuscus, niger*. כחול cohol; Fœmin. כחילה cohola *nigredo*.

Verb. כחל cahal *niger fuit*.

Talm. כחלי *smaragdus*. כוחלי *fucatus*. כחלית *fucata*. כחלא *mamilla jumenti*. מכחל *ex una parte dentiscalpium, ex altera auriscalpium*.

מכחול *lignum perforatum*.

כחש Quatuor significat. I. Piel כחש *mentitus fuit, negavit, denegavit, abnegavit, pernegavit*.

II. Per metaphoram, de inanimatis, *spem fefellit, frustratus est, votis non respondit*.

Nom: Adject. כחש *mendax*.

Substant: כחש *mendacium, negatio, abnegatio*.

Rabb. מכחישים *abnegatores fidei, apostatæ, hæretici*.

III. Per metaphoram, כחש, Chald. כחש *destitutus, attenuatus, macer, macilentus fuit, marcuit, emarcuit, extabuit*.

Nom: כחש, Chald: כחישות *macies*.

Rabb. כחוש *macilentus*.

IV. Hiphil הכחיש *attenuavit, corrupit, labefactavit, perdidit, tabefecit*.

הכחשה *corruptio*.

כטם Arab: cum ט punct. כטים *miser*.

כי כי, Syr. כי, Arab. כי quatuor significat. 1. est particula causalis, seu rationalis, *quia, quoniam, quòd, eò quòd, propterea quòd*. 2. particula conditionalis, et temporis, *si, quando, cùm, postquam, ubi*. 3. *etsi, etiamsi*. 4. *sed*. הכי *an quia, num, certè, profectò, rectè, benè*. כי אם *quia si, sed si, nisi, sed*. אף כי *quanto magis*.

כלל Quatuor significat. I. כלל *consummavit, totum absolvit, perfecit*.

Nomen כליל *consummatus, absolutus, universus, totus*: absolutè, *in universum*

versum, omninò, penitus, totaliter. Deinde, כָּלִיל *holocaustum, fumus.*

כֹּל, cum maccaph כָּל־, Syr. כָּל, Arab: כל *universum, totus:* absolutè, *omne.* כָּלִיל & מִכְלוֹל *consummatio, perfectio, universitas.*

כְּלוּלֹת. Chal: et Syr: כַּלְּתָא, כַּלָּה *sponsa.* *desponsationes.* Rabb: כִּלָּה *thalamus.*

II. Rabb: כָּלַל & כָּל, idem quod כּוֹל, כֹּל *omnia comprehendit, continuit.* נִכְלָל *comprehensum, contentum.* כְּלָל *universale, universaliter: regula communis, canon generalis.* כְּלָל *complexus.* כּוֹלֵל & כְּלָלִי *comprehensivus, collectivus, universalis.* כּוֹלְלוּת *universalitas.* כְּלָל *prædicatū.* כּוּלֵי הַאי & כָּל כָּךְ *tantùm, tantoperè.* כָּל שֶׁכֵּן *quantò magis* aut *minus.*

Chald: כָּל קֳבֵל *propterea.*

Syr. בְּכָל *in omnibus.* כּוּלְנָאִית *prorsus.* כָּל אֶחָד *unusquisque.*

Arab: אלכל *totum.* מן כל *omninò.* כליה *totalitas.* לאלכל lialcull *totaliter, generaliter.* כֻּלִּי *universalis, communis.* כל ואחד *quilibet.*

III. Chald: & Syr: כְּלִיל, Arab: כְּלִיל ccelil, & אִכְלִיל aclil *corona.* אֻכַּיְלִיל uccilel *corolla.*

Verb. Chald: et Syr: כַּלֵּל, Arab. כַּלַּל callal *coronavit.*

IV. Chald: שַׁכְלֵל *fundavit*; item *perfecit.* Nomen שִׁכְלוּלִין *fundamenta.*

כלא כְּלָא, Chal: כְּלָא, Syr: כְּלִי *clausit, conclusit, arcuit, cohercuit, impedivit, cohibuit, inhibuit, prohibuit.*

Nom: כֶּלֶא & כְּלוּא *claustrum, carcer.* מִכְלָה *caula.* כִּלְאַיִם *mixtum ex diversis speciebus.*

Syr. כְּלִיָּה & כְּלָיָן *prohibitio, obstaculum.* כּוּלְיוּת *collectio.*

כלב Duo significat. I. כֶּלֶב, Chald: et Syr. כַּלְבָּא, Arab: כלב kelb *canis.* כּוּלָב *idiota.* Arab: כֻּלַיְבָה culeiba *canicula.* אלכלב *rabies.*

Verb. כָּלַב *rabuit, factus est rabiosus.*

II. כְּלוּב, Chald: כְּלִיבָה *chors, aviarium, saginarium, gallinarium; corbis.* Chald כּוּלָב *securis.* Arab: כַּלָּאב *forceps.*

כלד Chald: כְּלִיד *calix, schyphus.*

כלה Quinque significat. I. כָּלָה *totus absolutus, perfectus, consummatus, consumtus, completus, confectus, finitus fuit.*

Nomen כְּלִי *instrumentum, organum, vas, utensile, supellex, apparatus, ornatus.* כָּלָה *consummatio, perfectio.* Adverbialiter, *omninò, in universum.*

תַּכְלִית & תִּכְלָה *consummatio, perfectio, finis.* Rabb. *causa finalis.* מַכְלוּת *instrumenta, vasa, arma.* Syriacè תַּכְלָא *fimbria.*

II. In malum, כָּלָה *consumtus, absumtus, perditus, dissipatus fuit, defecit, cessavit.* Nom. כָּלָה & כִּלָּיוֹן *consumtio, perditio.*

III. Per metonymiam, כָּלָה, Chal: כְּלָא *speravit, spectavit, expectavit, expetivit.* Nom. כְּלָיוֹת, Chald. כֻּלְיָן & כָּלְיָן, Arab: כליה kelit; Dual: כליתאן keli-in, & כליתין *renes.* Per synecdochen, *affectus & cogitationes interiores & occultæ, cupiditates.*

Chald. כָּלְיָא et כָּלְיוּת *spes, expectatio.* Rabb. כליות *varices.*

IV כְּלָא, idem quod כָּלָה, *clausit, conclusit.*

V. Chald: et Syr: כְּלָא & כְּלִי; Hiphil אַכְלִי *præ desiderio clamavit, vociferatus est, sonuit, personuit.*

Nom. אַכְלָיוֹת *clamor, sonus, tonitru.*

כלח כֶּלַח *senium,* senectutis tempus.

כלם Duo significat. I. כָּלַם. Inde Niphal נִכְלַם, Chald. אִתְכְּלִם *pudefactus, confusus est, puduit, erubuit.* מַכְלוּם maclum *ignominia affectus.*

Nomen כְּלִמָּה *pudor, confusio, ignominia.*

Rabb: כְּלוּם, quasi כָּל מוּם *aliquid quicquam, penitus.* כִּלְמָא *quasi nihilū, ferè.* כְּלָמִי *sepes, maceria.*

Arab: כרמא *quodcunque.*

II. Arab. כַּלַּם callam; Pass: אִתְכַּלַּם atcallam, & תְּכַלַּם *locutus, allocutus, collocutus, fabulatus, concionatus fuit, dixit, disseruit, cecinit.*

Nomen כְּלָם: Fœm. כְּלִמָה *vox, verbum, dictio, sermo, oratio, fabula.*

מְתַכַּלֵּם mutacallim *eloquens, disertus, facundus, concionator, theologus.*

כלן Chald. כְּלָן *pallium.*

Arab: כראני *cucurbita.*

כלף Tria significat. I. Inde כֵּלַפּוֹת *mallei, bipennes.*

Rabb: כְּלַפֵּי *è regione, versùs.*

II. Arab. Piel כלף callaf *pressit, compressit, constrinxit, impedivit, impulit, ursit, coëgit, jussit.*

Nomen כֻלְפָה culfa, & תַּכְלִיף taclif *pressio, compressio, constrictio.* מְכַלֵּף calif, & כאלף *compressor.*

III. Arab: כַלַּף calaf, & אִתְכַּלַּף atcallaf *curavit, commisit, commendavit.*

Nom: כֻלְפָה culfa *cura, cogitatio.*

כלף

כלף calaf *pannus faciei.*

כלש Syr. Piel כַּלֵּשׁ, Arab. כלס callas *dealbavit, candidavit.*

Nom: Syr: כַּלְשָׁא *calx*, aut *incrustamentum.*

Rabb. אִבְלוּשִׁין *bajuli, geruli.*

כמם Arab. כמאם *phylacteria.*

1 Cor. 10. v. 9. *non* תכמם *capistrabis bovem.*

כמד Arab. כמד camad *vaporatus fuit, fomentavit, fuscavit.*

Nomen כמד camad *fuscus.*

כְּמוּדָה camuda, & תַּכְמִיד tacmid *vaporatio, fomentatio, fuscatio, obfuscatio, obscuritas.*

כמה Duo significat. I. כָּמַה, cum ה mappic, *concupivit, desideravit, amavit.*

II. כָּמָה, cum ה sine mappic, Syr: כְּמָא Arab. כם cam *quot? quoties? quantus? quamdiu?*

Rabb: כַּמָּה & כְּמִיָּה, Arab. כמיה, כְּמוּת, Arab. כם cam *quantitas* seu *magnitudo: & prædicamentū quantitatis.*

כְּמֵהוֹת, Arab. כמאה, Matth. kema, alchamech, kamech *fungi, spongia, tubera.*

כמו כְּמוֹ, Chald. כְּמָא & כְּמָה, ex כ & מו, *sicut, secundùm, quando.*

Rabb. דִּכְמָה *qualitas, similis.* Arab: כַּמָא *sicut.*

כמז Inde כּוּמָז *ornamentum pudendorum muliebrium.*

Rabb: כָּמוּז *latens, absconditum.*

כמל Arab. כָּמַל camal, & כַּמַּל cammal: Hiphil אַכְמַל acmal *implevit, complevit, supplevit, integravit, effecit, perfecit, conclusit, finivit, consummavit.*

Nom: כָּאמִל camil *integer, perfectus.*

כְּמָאל camil *integratio, completio, supplementum, conclusio orationis.* אִכְמָאל icmil *integritas.* כָּאמְלָה *perfectio.*

כמן Duo significat. I. כָּמוֹן, Chald. כַּמּוֹן, Arab. כמון cumun vel camun κύμινον *cyminum.*

II. מִכְמָן *thesaurus.*

Verb. Chald. כְּמַן *occultavit, abscondit, occultè insidiatus est, insidias struxit.*

Nom. Chald. כְּמָן & כְּמִין, Syr. כְּמָאן et כְּמָנוּתָא, Arab. כמין camin, et כמנא *insidiæ.* Arab. מַכְמַן *latibulum, spelunca.* מְתַכְמְנָא *insidiator.*

כמס Inde כָּמוּס *absconditus, reconditus, latens.* Rabb: כְּמָס *cauda spicarum.*

Arab. כִּימוּס χυμός.

כמר Duo significat. I. כָּמַר, Chal: כְּמַר; Niphal נִכְמַר *incaluit, calefactus, adustus fuit; contractus, convolutus, denigratus, fuscatus fuit.*

Nom. כֹּמֶר; Chal. & Syr. כּוּמְרָא, *camillus, sacerdos* gentilis.

מִכְמָר et מִכְמוֹר; Fœmin. מִכְמֶרֶת et מִכְמֹרֶת *rete.*

Syr. כּוּמְרוּת *sacerdotium.*

Rabb. כּוּמְרִי *monachus.* כּוּמְרִית *monialis.* כַּמְרִירִים, litera ר geminata, *vapores.*

II. Per Metaphoram, Syr: כְּמַר *ater, tristis, mœstusque fuit, luxit.*

Nom. כְּמִיר *tristis, atrox.*

כְּמִירָאִית כְּמִירוּת *habitus lugentium.* *tristè, atrè.*

כמש Inde Rabb: כָּמַשׁ *palluit.* כמושה in arbore est נובלת. כְּמִישִׁין *urtica.*

כנן Tria significat. I. Inde כִּנִּים *pediculi.* Cum ם heemantlu כִּנָּם *pediculus.*

II. כֵּן; Fœm. כַּנָּה *basis, locus, sedes.*

Rabb: כנונית καρπὸς in manu.

III. Arab: מכנון *discoopertus, absconditus, ignotus.* כנאן cinan *velum.*

כאנון canun *focus.*

כְּנוּנְיָה cenunia, Talm. כְּנוּנָא *panis subcinericius.*

כִּנָּנָה cinina *pharetra.*

מַכְנִין macnin *carduelis.*

כנה Piel כִּנָּה, Chald. et Syr. כַּנִּי *texit & occultavit alicujus nomen* honoris causa, *nominavit, denominavit, cognominavit, cognomen imposuit, occulto nomine appellavit.*

Rabb: כִּנּוּי *pronomen affixum.* שֵׁם כִּנּוּי. Syr: כּוּנָּיָא, Rabb: שֵׁם כִּנּוּי, Arabicè כוניה cunia *cognomen, agnomen.*

Arab: כנה *nurus* לכנה *veruntamen.*

Chal: כְּנָתָא et כְּנָוָה, Syr: כְּנָוְתָא *socius cognominis, societas.*

כנז Arabicè כנז canaz *collegit, congessit, reposuit, recondidit, thesaurizavit.*

Nomen כנז canz; Fœm: כנזה *thesaurus, ærarium.* כָּאנִז caniz *thesaurarius.*

כִּנָּזָה caniza *collectio.*

כנם Talm: כִּנְיָמָה, Chal: כִּנְמָא *curculio.*

כנס Duo significat. I. כָּנַס, Chald: et Syr: כְּנַס et כְּנַשׁ *collegit, congregavit, coacervavit.* Syr: absolutè, *congregatus fuit, convenit, conversatus est.*

Nomen מִכְנָסַיִם, Chaldaicè מִכְנְסִין Fœm: מִכְנֶסֶת *subligar, fæmoralia.*

Rabb: כְּנֵסֶת et כְּנִישׁוּת, Chal: et Syr: כְּנִישְׁתָּא et כְּנִישָׁא, כְּנוּשְׁיָא, Arab. כְּנִיסָה canisia *consessus, concilium, collectio, congregatio, conventus, cœtus, ecclesia, turba.*

Syr. כְּנוּשְׁיָא *conjunctio Solis & Lunæ.*

II. Chald: כסף; Paſſ: אתכסף, per antiphraſin, *puduit, pudefactus, confuſus fuit, præ pudore palluit, lividus fuit.*

Nom: כסופא *pudor, probrum, convicium.*

כסר Arab: כסר caſar *fregit, confregit, trivit, contrivit, naufragium fecit, incidit, corrupit.*

Nom: כסר caſar *fractura, fragmentũ.* כסרה caſra, & אנכסאר incaſir *fractio.* כסיר caſir *fractor: naufragus.* כאסר caſir *frangens.* מכסור macſur, & מנכסר *fractus.* כסארה *corruptio.* כסור caſur *naufragium.* מכסר *ſolidus.*

כסת כסתות *pulvinaria, culcitræ.* כסת *tumor.* כוסתן *gibboſus, incurvus* כסיתא *ſtramen jumentorum.* הסתא *corallium.*

כעב Arab: תכעב *circuitio.* כעב *clavicula.* כעבין *duo lumbi.* in Avic. Item *tibia:* Alcor. כעוב *nodi.* מכעב *cubus.* כעברה *menſa:* Alc:

כעד Arab. כאעד cagadh *charta, pergamenum.*

כעך Rabb: כעך, Syr. כוכא, Arab. כעך caach *placenta, tortella.*

Verb. Arab. כעך caac *ſinuavit, curvavit.* Paſſ. אתכעך atcaac *curvatus eſt.* Nom: תכעכה tacica *curvatio.* מכעך mucaac *ſinuoſus, contractus, convolutus.*

כען Chald: כען *nunc.* מכען *deinceps.* Chald: כענת *ſalus:* vel, *& ut nunc.*

כעס כעס, Chald. כעס *iratus, indignatus fuit, ægrè tulit.*

Nom: כעס, &, literis ס ש permutatis, כעש *ira, indignatio, dolor, mæror.*

Rabb. כעסן *iracundus.*

כעק Syr: כעק *volvit.*

כער Rabb: et Chald: כער *fœdavit, deturpavit.* כעור & מכער ſeu מכוער *fœdatus, turpis.*

כפף Duo ſignificat. I. כפף, Chald. כפף *curvavit, incurvavit, recurvavit, flexit, reflexit, inclinavit.*

Nomen כפוף, Chald. כפיף, *curvus, incurvatus, reflexus.*

כף *curvitas.* Dicitur de varijs rebus. 1. curvitas, cavum, concavum, *vola* manus vel pedis. 2. *Cavitas vaſis; in quo thus ponebatur:* & per ſynecdochen *vas ipſum, cochlear.* 3. *Curvitas fundæ.* 4. *Curvitas lancis;* per ſynecdochen, *lanx.* 5. *Curvitas ſinus coxæ, cotyla.* 6. *Curvitas nubis;* per ſynecdochen, כפים *nubes.* כפה *ramus abſciſſus.*

Rabb: 1. כפה *fornix.* 2. *cælum.* 3. *carcer.* 4. *fornax.* 5. *ſacellum.* 6. *vitta.* 7. Syriacè *manipulus.*

כפיפה *caniſtrum.* כפיפו *idem.*

כפיפות *peripheriæ rotarum, abſides.*

Verb. Arab. כפף caffaf *volam impegit, volâ percuſſit.*

כפה cuffa *ſporta.* תכפיף tacfif *ala tecti, protectum.*

II. Arab: כפף cafaf *ceſſavit, deſtitit, deſijt, abſtinuit, prohibuit, retraxit.*

כפה Tria ſignificat. I. כפה, Chald. כפא *operuit, cooperuit, ſtravit.*

Rabb: כפה *ligavit, ſtrinxit, compreſſit, diſſimulavit, coëgit:* de muliere, *ſubagitavit.* כפוי *qui aliquid operit.* כופה *vitta,* qua caput operitur. כופית *caniſtrum* כיפי *ſcutellæ.*

Deinde כפה & כפא *epilepſia correptus eſt.* נכפה *epilepticus.* כפיה & כפיאה *epilepſia, convulſio.*

II. Syr: כפא, idem quod כפף, *incurvavit, inclinavit.* Chaldaicè אכפא, pro אתכפא *intereſt, juvat.*

III. Arab: כפא cafi, & אכתפא *contentus fuit, ſatis habuit, ſufficit, ſatis fuit.*

Nomen כפי *ſufficientia.*

כאפי *ſufficiens.* אלכאפי alcafi *Deus.* Item *ſuperior.* Matth. 2. 3. וכאפה *& omnis Ieruſalem cum eo.* כפיה catia *verſus.* כפא cafa *cervix, collum.*

כפח Rabb. כפח *calvus* in ſyncipite. כופח *focus* ſeu *furnulus.*

כפל Tria ſignificat. I. כפל, Chal: כפל *duplicavit, geminavit, replicavit, repetivit.*

Nomen כפל, Chald: כופל: Fœm. כפלא *duplum, duplicatio, geminatio, replicatio, repetitio.*

מכפלה, Chal: כפלא *duplicitas rei.* בן הכפל *ſpecies reptilis.*

Arab: כפלא *dupli, ſponſores.*

II. Arab: כפל caffal *declaravit.*

III. כפלה: *nutrici eum.*

כפן Duo ſignificat. I. כפן, Arab: כפן catan *collegit, congregavit, contraxit.*

Nom: כפן, Chald. כפן *fames, penuria, anguſtia annonæ.*

Inde Verb. Chald: et Syr: כפן; Piel כפן *eſurijt.*

Nom. Chald. כפן & כפין *eſuriens, famelicus.* כפניות *dactyli,* nunquam matureſcentes.

II. Arabicè כפן caſan *contudit.*

Nom. כפן caſan *mortarium:* item, *amiculum ferale.*

כפס Inde כְּפִיס *tignum, laquearium.* Rabb: כְּפִיס *femilater.* Chald: כְּפִיסָן *columnæ.* Syr: כִּפְסָא *menstruum.*

כפץ Rabb. Hiphil אַכְפִּיץ *findere, scindere.*

כפר Quatuor significat. I. כָּפַר, Chald. כְּפַר *texit, operuit, linivit, oblinivit, obturavit.*

Nom: כֹּפֶר, Chal. כּוּפְרָא, Arab. כאפור chafur, quod Rabbini קפר scribunt, *camphora, materia glutinosa, pix, bitumē.* Arab. כפרה cafra *bitumen, asphaltum.*

כַּפֹּרֶת, Chald. כַּפּוּרְתָּא *tectorium, operculum arcæ.* כְּפוֹר *pruina: scyphus.*

II. Piel כִּפֵּר per metaphoram, *operuit, texit, abscondit ne videatur, amovit, removit, abolevit, abstulit, sustulit:* de facie seu ira, *placavit, reconciliavit:* de peccato, *remisit, condonavit, expiavit:* de sordibus, *expurgavit:* de aliis, *abstulit, abolevit, removit.*

Nomen כֹּפֶר, Chaldaicè כּוּפְרָא *precium* aut *munus.*

כִּפֻּרִים, Chaldaicè כִּפּוּרִין *reconciliationes, remissiones, condonationes, expiationes.*

Rabbin. כַּפֹּרֶת, Chaldaicè בֵּית כִּפּוּרַיָּא *domus expiationum*, id est *Sanctum sanctorum.*

כְּפִיר *leunculus*, qui גּוּר *catulus* esse desijt. Vnde per metaphoram, transfertur ad *reges* et *principes*, ad *homines sævos* et *rapaces.*

כָּפָר, Chaldaicè כַּפְרָן *villa, pagus.* כַּפְרִי *villicus, rusticus.*

כְּפָרִים, Chaldaicè כַּפְרִין *cyperi.*

Rabb. כּוּפְרָא *ramus.* Et Verbum כָּפַר *ramis percussit.*

כּוּפְרִי *tempus totum, quo fructus est adhuc immaturus.*

III. Chald. & Syr: כְּפַר, Arab: כפם cafar *texit* rem vel factum aliquid, *negavit, abnegavit, dissimulavit.*

Nom: Syr: כָּפוּר *ingratus.*

Rabb. כּוֹפֵר, & כַּפְרָן, & כַּפָּאר, Arab: כאפר cafir *negans Deum, impius, infidelis, incredulus, hæreticus, apostata, epicureus.*

כְּפִירָה, Arab: כֻּפְר cufr, & כַּפְרָה cafra *incredulitas, hæresis, apostasia.*

Syr. כְּפוּרְיָא *adnegatio Sathanæ.*

Verb. Arab. כפר cafar *hæreticus fuit*

IV. Chal. Piel כַּפֵּר *tersit, abstersit, delevit.*

כפש Inde Hiphil הִכְפִּישׁ *polluit.*

כְּפִישָׁא *mensura* 43 *ovorum:* item *canistrum magnum.* כְּפוּשְׁרָה *mensura exuberans.*

כפת Chaldaicè כְּפַת; Piel כַּפֵּת *ligavit, vincivit.*

Rabb. כַּפֶּתֶת *farina hordeaca:* item, *ambra, succinum.*

כְּפִיתָא *capitalis collectio ramorum palmæ.*

כרר Tria significat. I. כָּרַר, idem quod כָּאַר & כָּרָה, *fodit, transfodit, scidit, abscidit, excidit.*

Inde כַּר *locus pascuus, pratum, campus* seu *planicies.* Deinde כַּר *aries, vervex.* Per Metaphoram, כָּרִים *duces & principes:* item, *arietes ferrei.* 3. כַּר *clitella.*

Rabb. כַּר *pulvinar, cervical.*

מַכְרֵרָה *culter, gladius, machæra.*

II. Piel כִּרְכֵּר *saltavit, subsilivit.*

כִּרְכָּרוֹת *cameli.*

III. Arab. כרר carrar *iteravit, repetijt, replicavit, reduxit, reparavit, refecit, instauravit, refocillavit, firmavit.*

תכריראת *iterationes.* תכראר ticrar *repetitio, replicatio.* תכריר *ratio, proportio.*

Cum ה punct. כרה אחרי *vice altera.* כרתין פי כרתין *duæ vices.* *bis.* כַּרְדָה *reditus.*

כרב Tria significat. I. כְּרוּב *cherub, figura.* Rabb. כְּרוּב *milliare.* כְּרוּב *caules, brassica.*

II. Syr. כְּרַב *aravit.* כְּרוּב *aratrum.* כַּרְבָּיָא *sulci qui fiunt arando,* כָּרוּב *arator.*

III. Arab. כרב carab *pressit, compressit, anxit, afflixit, solicitavit, contristavit, aggragavit, tribulavit, defatigavit.*

Nomen כַּרְב carb *compressio, afflictio, angor, angustia, ægritudo, cura, solicitudo, tristitia.*

מַכְרוּב macrub *angustiatus, solicitus, æger, tristis.*

כֻּרְבָה corba *angor, defatigatio animi.*

מֻכְרִב mucarib *malus.*

כָּרִיב carib *linter, cimba, navis vectoria.* כְּרִיב crib *cribrum.*

כרג Chaldaicè כְּרָג *tributum, census.* Arabicè כֻּרְג *onus, sarcina, clitella.*

כרד Arabicè כַּרְד card *meritum.*

כרה Quatuor significat. I. כָּרָה, Chal: כְּרָא *fodit, effodit, excidit, concidit.*

Nom: מִכְרֶה *excisio, fovea, fodina.* כְּרוֹת *caulæ.*

II. Per metaphoram, כָּרָה; Hiphil הִכְרָה *scidit, paravit cibum, apparavit, instruxit convivium, epulatus est.*

Nomen כֵּרָה *convivium, cibus.*

III. Ex usu Arabum כָּרָה, Arab. כרי cari

Hiphil

Hiphil אכרי achri, & אכתרי achtari *emit, mercatus fuit, acquisivit, possedit, conduxit.*

Nom. Arab: כְּרִי chri *emptio, elocatio, pensio, census.* מֻכָּרִי muchurri *emptor, conductor, tributarius, inquilinus.*

כרויא carvia *carum.*

IV. Chald: Syr. et Arab: כְּרָיָא & כְּרִי, sæpius, cum ה mappic, כְּרָה, Arab: כרה carah *brevis, abbreviatus, decurtatus fuit,* vel corpore, *doluit, ægrotavit:* vel animo, *contristatus est, abhorruit.*

Nom. Chald: כְּרִי & כְּרִיה *infirmus, ægrotus.* כְּרִהָא, & כְּרִיהוּתָא, & כְּרִהָן *infirmitas, morbus.*

כְּרָיָא & כריות *tristitia, dolor, mæror.* כְּרָיָא & תַּכְרִית *contristatio.* כְּרָן *acervi.*

Arab: In Avic. יכרהון *abhorrent.* כריהה *molestus, horribilis.*

כרז Chald. & Syr: כְּרַז, Arab. כרז caraz: Hiphil אַכְרֵז, in Daniele הַכְרֵז *clamavit, vociferatus est, prædicavit, promulgare jussit.*

Nomen Chald: כָּרוֹז & כְּרוֹז, Syr: מַכְרְזָן, Arab: כריזה cariza *prædicatio, proclamatio præconium, vox, clamor.*

Rabb. כְּרָז *matula.*

כרח Duo significat. I. Rabbin. כָּרַח: Hiphil הִכְרִיחַ *vim fecit, vi adegit, coëgit, necessitatem attulit.*

הֶכְרֵחַ *vis, coactio, necessitas.* הֶכְרֵחִי *necessarius.* Chald. כְּרַח *morbus.*

Verbum אכרח *ægrotavit.*

II. Arab. אִסְתַּכְרַח astachrach *abhorruit, odit, vitavit.*

מַכְרוּה macruh, & מִסְתַּכְרַה mustacrah *odiosus, invisus, abominabilis, deformis, fœdus.*

כַּרְהָה carha *tædium, fœditas, odium.* אִסְתִּכְרָאה istierah *vitatio.* הכריח *putredo:* in Avic.

כרך Inde תַּכְרִיךְ *involucrum, velamen.* Chald: et Syr: Verb. כְּרַךְ *involvit, complicavit, colligavit, circumdedit, velavit, ligavit, munivit.*

Nom. כְּרִיךְ et מְכָרַךְ *involutus, tectus, circumdatus, munitus.* כְּרַךְ *arx, munitio.*

כַּרְכִּי, Syr. כַּרְכָּא *involucrum.* כְּרַךְ *volumen complicatum.*

כּוּרְכִין, Arab. כַּרָאכִי *grues.*

Rabb: תַּכְרִיכִים, Chal. תַּכְרִיכִין *involucra mortuorum.* Deinde, Rabb: כָּרַךְ *circuivit mensam, accubuit, comedit:* item, *iterum atque iterum de eadem re quæstionem movit, urgendo restitit.*

כְּרִיכָא lignum illud, circa quod volvitur stamen, aut tela, dum texitur, *liciatorium*, cui stamina obvolvuntur.

כּוּתְכָא *genus locustæ* involutum.

כרם Tria significat. I. כֶּרֶם, Chald: כַּרְמָא, Arab: כַּרְם carm *vinea, vinetum, olivetum, arboretum.*

כּוֹרֵם, Arab: כַּרָאם carram *vinitor.* Arab: כַּרְמָה carma *vitis.*

II. Chald: אַכְרוּם *fuligo, nigror, livor.* כְּרוּם יַמָּא *fuligo maris,* dicitur *amethystus:* item, *color carmesinus.*

Verbum כְּרַם, & כַּרְכֵּם, & אִתְכַּרְכַּם *obscuratus, obfuscatus fuit, palluit.*

Rabb: קָרוּם *carum,* avis marina. כֶּרֶם *gymnasium, schola, studium.* כֶּרֶם *sanguisuga.*

III. Arab. כַּרַם caram: Hiphil אַכְרַם acram *honoravit, reveritus fuit, nobilitavit, magnificavit.*

Nom: כַּרִים carim *honorabilis, reverendus, generosus, celebris, nobilis.*

כַּרָאמָה caramah *honor, reverentia, insigne, fama, gloria.*

מַכְרוּם macrum, & מֻכַּרַם mucarrā *honoratus, in pretio habitus, preciosus.*

מֻכְרַם mucrim, & מֻכְרַם mucram *honorabilis, amabilis.*

כרן Chald. כְּרָן *ipsemet, corpus, articulus.* Syriacè כּוּרְנָא *squalidus, siticulosus.*

Arabicè אַכְרַן acran *univit boves aut mulas.* מַכְרוּן macrun *unitus, junctus.* אִכְתִּרָאן ictiran *unio.*

כרס Inde Syr: כְּרְסָא *anser.* כּוּרְסָא *quaternio.*

כרע Duo significat. I. כָּרַע, Chald: כְּרַע significat כריעת הראש עם קצת הגוף *curvationem capitis cum aliqua parte corporis; incurvatus fuit, genuflexit.*

Nom: כְּרָעַיִם, Chald: כַּרְעַיִן, Fœm. כַּרְעָן, Arab כראע & אכארע *crura, genua.*

Rabb: כֶּרַע *crus, genu:* metaphoricè, *pes lecti.* הכרעה *volutatio in cunis.*

Chald: כְּרִיעָא *incurvatio.*

Arab: מכרע macra *pedum, virga incurva, palus, vallus, rutabulum.*

II. Rabb. הִכְרִיעַ *curvavit,* vel *inclinavit lancem trutinæ, præponderavit, in alteram partem inclinavit* seu *propendit, discrevit.* הֶכְרֵעַ *discretio, decisio, ratio.*

כרף Rabb: כָּרַף *remisit, relaxavit.* כָּרוֹפְתָא *vendentes aromata.*

כרץ Rabbin. כַּרְצָא *lumbricus,* vermis intestinorum.

כרש Rab. כְּרֵשׁ *porrum.* כַּרְשׁ *genus piscis.* כְּרוּשְׁיָתָא *crustula, placenta.* כַּרְשִׁינִין *vicia.* כַּרְשְׁתִּינָא *vespertilio.*

כרש כְּרֵשׂ, Chald. כַּרְסָא & כְּרֵסָה, Rabb. כְּרֵס, Arab: כרש kars *venter, uterus, ventriculus.*

Rabb: פִּי כְּרֵיסָא *os stomachi, orificium ventriculi.*

כרת כָּרַת, Chald. כְּרַת *scidit, excidit, abscidit, incidit, præcidit, recidit, amputavit.* Cum nomine בְּרִית *fœdus*, est *icere, percutere, ferire fœdus, pacisci.*

Nom. כָּרֵת *securis*: aut, *cæsor lignorum* כְּרִיתוּת *excidium.* metaph: *repudium.* כְּרֻתוֹת *tabulata, tigna.*

Rabb. כְּרֵת *exterminium.* כְּרִיתָה *sectio.* מִכְרָת *abscissus.*

Chald. כַּרְתִּין *porra sectilia.* כַּרְתָּן *prasinus color.*

Arab. כראתה cum ת punct: *porrum sectile.* Matth. curat, kurat *porrum capitatum.*

Rabb. כַּרְתִּית *saccus ex corio factus, capiens fatum.*

כשא Syr: כְּשָׁא *accumulavit, colligavit, compegit in fasciculos.* כְּשִׁית *compositio, continuatio.*

כשב כֶּשֶׂב idem quod כֶּבֶשׂ, per metathesin, *ovis, agnus, agniculus.*

כשה כָּשָׂה, idem quod כָּסָה, *texit, operuit, lenivit, complanavit.*

כשה Arab. כשי *firmus.*

כשט Chald. כְּשַׁט *prosper fuit.* תַּכְשִׁיט *ornamentum.*

Arab: כשט *excoriatus fuit.* Alcor: *complicatus fuit.* כִּשְׁטָה *excoriatio.*

כשך Arab: כשך kisch *ptisana.*

כשל כָּשַׁל, Chal. et Syr. כְּשַׁל & תְּקַל *impegit, offendit* pede aut pedibus: metaphoricè, *infirmatus est*, potentia aut viribus *debilitatus est, ruit, cecidit, peccavit, erravit.*

Nom. מִכְשׁוֹל, Fœmin מַכְשֵׁלָה; & כִּשָּׁלוֹן, Chal. תַּקְלָא & תּוּקָל & מַתְקַל, Syr. מַכְשׁוֹל & מַכְשׁוּלָא, et כַּשְׁלָא, et תּוּקָלָא *offensio, offendiculum, scandalum, ruina, causa exitij, laqueus, pedica.* כַּשִּׁיל *securis, bipennis, falx, malleus magnus.*

כשף Quatuor significat. I. Piel כִּשֵּׁף *præstigias, maleficia, aut magiam exercuit.*

Nomen מְכַשֵּׁף *præstigiator.* כְּשָׁפִים *præstigia.* כַּשָּׁף *præstigiator, magus.* Rabb. כִּשּׁוּף *Magia.*

II. In bonam partem, Syr. כַּשֵּׁף; Pass. אֶתְכַּשַּׁף *meditatus est, mussitavit, oravit, precatus est, supplicavit, rem sacram peregit, sacrificavit.*

Nom: כּוּשָׁף, et תַּכְשְׁפָא, et מִתְכַּשְּׁפָנוּת *oratio, precatio, sacrorum operatio.*

Rabb. כשף *prunum* בּוֹשְׁפִין *acupicta.*

III. Arab. כשף caschaf; Hiphil אַכְשַׁף acschaf. Hebr. חָשַׂף *detexit, retexit, revelavit, manifestavit, discooperuit, denudavit.* Alcor. אַכְשַׁף עַנָּא *aufer à nobis.*

Nomen מכשוף macschuf *revelatus, manifestus.*

כשפה cuschfa, תַּכְשִׁיף taschif, et אִנְכְשָׁאף incekschif *discoopertio, denudatio.* מכשף mucaschschif *nudator, revelator.* תכשיפה taschifa *detectio domus.*

IV. Arab כשכשף caschschaf, et אכשף acschef *arguit, reprehendit.* תכשיף taschif, et אנכשאף incischef *reprehensio.*

כשר כָּשֵׁר, Chald: כְּשַׁר *rectum, aptum, conveniens, dignum fuit, decuit, placuit.*

Nomen כֹּשֶׁר, Chald. כְּשִׁיר *rectus.* כִּשְׁרוֹן, Chald. כַּשְׁרָא et אַכְשָׁרוּת *rectitudo, convenientia, congruentia.* Rabb. *licentia.*

כֹּשֶׁר, Chald. כּוֹשֵׁר et כַּנְשִׁר *verticillum* quo fusus dirigitur. Rab. *spondylus.* כּוֹשָׁרוֹת, idem quod קְשׁוּרִים, *vincula compedes.*

Chaldaicè כְּשׁוֹר *trabs.*

Rabb. כֶּשֶׁר et מִכְשׁוֹר *frustum, fractio.* כְּשִׁירָא *oleum conspersum aromate.*

כתת כַּת כָּתַת *contudit, contrivit, comminuit.* כָּתִית *contusus.* מְכִתָּה *contusio, confusio, comminutio.*

Rabb. כְּתִירָה *frustum panni.* כְּתִיתָא *pustula, apostema.*

Chal: כַּת, Fœm: כִּתָּה: *secta, societas, cœtus.* Deinde כַּת *deciduum.* כַּתִּיתִין *deliciæ.*

כתב כָּתַב, Chal: et Syr: כְּתַב, Arab. כתב catab *scripsit, descripsit.*

Nomen כָּתוּב, Chal. כְּתִיב *scriptus.* כְּתָב et מִכְתָּב; Fœm: כְּתֹבֶת, Arab. כתאב citib, et כתבה cutbe *scriptura, scriptum, epistola, liber, scheda, codicillus.*

Arab: כאתב *scriba, notarius.*

כתאב cattab *Mercurius.*

כתאב אללגה kitib alloga *dictionarium, vocabularius.* מַכְתּוּב mactub *scriptus.*

Rabb. כַּתָּב *scriba*: item, *homo facetus*, qui dicteria inscribebat valvis principum, aut plateis, ne innotesceret autor. כְּתָבוּת *facetiæ.*

כְּתֻבָּה, Chald. כְּתוּבְתָּא *instrumentum dotale, dos ipsa, munus.*

כְּתָבָן *Lex scripta.*

מִכְתָּב *graphiū, stylus, quo scribitur.*

Syr.

Syr. מַכְתְּבָנוּת *descriptio.* כּוֹתֶבֶת *dactylus:* et *mensura* instar olivæ.

כתל כְּתַל, Chald: כּוֹתַל & קְתַל *paries.*

כתם Tria significat. I. כָּתַם. Inde Niphal נִכְתַּם *signatus, insignitus, notatus; impressus, insculptus fuit.*

Nomen כֶּתֶם & מִכְתָּם res insignis et preciosa, *clynodium;* aurum optimum, *obryzum:* et collectivè, *aurea supellex,* ad ornamentum pertinens.

Rabb. אִכְתָּם *operculum cadi.*

II Rabb: כֶּתֶם, Chald. כִּתְמָא *signum, nota,* aut inusta, ut *stigma;* aut innata, ut *nævus, macula.*

Verb. Syr. כַּתֵּם *maculavit, commaculavit, signavit, notavit.* כְּתִים *maculatus.*

III. Arab: כתם catam *abscondit, abdidit.*

מכתום mactum *absconditus.*

כתן Inde כְּתֹנֶת & כֻּתֹּנֶת, Chal: כִּתּוּן. Syr: כּוּתִּין & כֻּתִּנָא χιτὼν *tunica linea.*

Rabb: כִּתָּן, Chald: כִּתָּן, Syr: כְּתָּן, Arab. כתאן kitin *linum, linteum.*

כִּתָּאן *linarius, lintearius.*

כתף Duo significat. I. כָּתֵף, Chal. כְּתַף Arab: כִּתְף ketf *humerus, armus, spatula, scapula.* Per metaphoram, *latus.*

Verb. Arab: כתף cataf, & אכתף actaf, *circumdedit, complexus est.*

כתפה catafa *atriplex.*

II. Arab: כְּתַף cathaf *inspissavit, densavit.* Nom: כתיף cathif *spissus, densus.* תכתף *inspissatio.* מכתף mucatthif *inspissativus.* כתאפה *spissitudo.*

כתר Duo significat. I. Inde Piel כִּתֵּר, Chald: et Syr. כַּתַּר: Hiphil הִכְתִּיר, Chal: אַכְתַּר *ambivit, circuivit, circumdedit, cinxit, circumstetit:* per metaphoram, *expectavit, permansit, duravit, perduravit, moratus est.*

Nomen כֶּתֶר, Chald. כִּתְרָא *circulus, ambitus, cidaris.* Rabb. item כֶּתֶר *suprema proprietas divini nominis.*

כּוֹתֶרֶת *coronis.*

Chald. כּוּתְרָא כוּתְרָן *figura palmæ.*

Syr: מְכַתְּרָנָא *res quæ expectatur eventura.* מְכַתְּרָן *permanens, diuturnus.*

II. Arab: כתר cathar *multiplicatus fuit.*

Nom: כתיר cathir *multus, copiosus.*

כִּתְרָה kithra, & תכאתר *multitudo, copia, abundantia, frequentia.* כתירא *idem.* אַכְתַּר *magis, plus.*

אסתכתאר istacthir *multitudo.*

מכתר mucthir *copiosus, abundans.*

כתש Duo significat. I. כְּתַשׁ, Chald: כְּתַשׁ *contudit, contrivit, fregit, frisavit.*

Nom. מַכְתֵּשׁ *mortarium, pila.* Per metaphoram, *caverna, mortariolum.*

II. Per metaphoram, Syriacè כְּתַשׁ: Pass: אֶתְכְּתֵשׁ *certavit, contendit, pugnavit, colluctatus, altercatus, conatus fuit.*

FINIS LITERÆ CAPH.

LITERA ל LAMED.

לאב Inde תַּלְאֻבוֹת *siccitates, loca sicca.*

Rabb: לְאָב *siccitas, sitis.*

לאה לָאָה, Chald. et Syr. לְאָה & לְאָא *laboravit, labore fatigatus, defessus fuit* corpore et animo: metaphoricè, occupatus fuit studio alicujus rei, *studuit, operam dedit.*

Nom. תְּלָאָה *defatigatio, molestia.*

Chaldaicè לְאֵי & לָאֵי *laborans; fatigatus.*

לָאוּתָא, & לְעוּת, & לְעוּתָא, Syriacè לאותא *labor, defatigatio, opera.*

לאט לָאַט idem quod לוּט, *involvit*, *operuit*, *velavit*, *abscondit*. Absolutè, *involutum est*, *latet*.

Nom: לָאט & לָט *absconditum*, *arcanum*, *occultum*.

לאך Inde מַלְאָךְ, מַלְאַךְ Chal: מַלְאַךְ, Syr. Arab: מלאך melec *missus*, *legatus*, *nuncius*: *humanus legatus*: *angelus*: *propheta*.

מַלְאָכוּת *legatio*, *missio*.

מְלָאכָה pro מַלְאָכָה, quiescente א, & מְלָאכָה, & מְלָכָה, omisso א, *opus*, *industria*, *ars*, *artificium* Rabb: מְלָאכָה et מְלָאכָה *ars*. מְלָאכִי & מְלָאכוּתִי: Fœm: מְלָאכוּתִית *artificialis*.

לבב Tria significat. I. לְבַב, Chald: לְבַב *cor*. Significat autem primò, *membrum illud in corpore animantis*. 2. Per metaphoram, *medium* et interius cujusque rei. Tertiò, per synecdochen, omnia, quorum sedes est in corde, *mens*, *animus*, *voluntas*, *cogitatio*, *ingenium*, *sapientia*, *intellectus*, *motus animi*, *affectus*, *sensus*, *animositas*, *animi robur*, *studium*, *consilium*.

Verb. Niphal נִלְבַּב *cordatus*, *sapiens*, *prudens factus est*. Sed Chald: et Syr. לַבֵּב *cordatum reddidit*, *roboravit*, *consolatus*, *exhortatus*, *gratulatus fuit*.

Nom: Syr: לוּבָּב & לֻבָּבָא *exhortatio*, *consolatio*, *animi promptitudo*.

II. לְבִיבָה *laganum*, *placenta*.

Verb. לִבֵּב *laganavit*.

Arabicè לבאב *buccella*.

III. Chald. לַבְלֵב; Pass: אִתְלַבְלַב *germinavit*, *pullulavit*.

לוּלְבִין & לַבְלְבִין *germina*, *flores*, *propagines*, *surculi*.

לוּלָב *medulla arboris fructusve*.

Rabb. לִבְלְבָא *epiglottis*.

Arabice לב *medulla arboris*. לבלאב lebleb *tithymallus*.

לבא לָבִיא, Arab. לבו lebu *leo major*. לב *corde præditus*.

לבד Rabb. לָבַד *conjunxit*, *connexuit*.

Arabicè לבד labad *genus panni* vel *vestis*. לְבָדָה *vellum*. לבד lebd *pannus*.

לבח Arab: לבח labach *boreas*, *aquilo*.

לבט לָבַט: Inde Niphal נִלְבַּט *irretitus*, *implicatus*, *captus fuit*. Arab. Marci 9. v. 26. ותלבטה כתירא *& discerpsit eum multoties*.

לבך Chald. & Syr. לְבַךְ *arripuit*, *apprehendit*, *tenuit*, *retinuit*, *continuit*, *abstinuit*, *custodivit*.

Nom: מַלְבְּכָא *ansa*, *capulus*.

לבן Duo significat. I. לָבַן: Inde Hiphil הִלְבִּין, Chald. אַלְבֵּן *albavit*, *dealbavit*, *candidavit*. Absolutè, *albuit*.

Nom: לָבָן *albus*, *candidus*. לָבָן *idem*.

לְבָנָה *luna*; *albedo*.

לִבְנֶה, Arab. לובני arbor habens album corticem, *betula* vel *populus alba*.

לְבוֹנָה, Chald. לְבוֹנְתָא, Arab: לבאן libin λίβανος; *thus*.

לבן laban *lac*; ab albedine.

Verb. לבן *lacteus fuit*.

לבניה labania *lacticinitas*. מְלַבַּן mulabban, & לבני labani *lacteus*.

Rabb. לבן *albuit*, *albus*, *candidus fuit*, vel *factus est*.

לִבּוּן *albedo*, *candor*: item, *sperma viri album*. לבון *pannus albus menstruatæ*. לְבָנָה seu לֵיחָה הַלְּבָנָה *phlegma*, *humor albus*.

II. לְבֵנָה, Chal: לְבֵנְתָּא & לְבֵנָא, Arab: לבאן libin *later*.

Verbum לבן *laterificavit*, *lateres fecit*

Nomen מַלְבֵּן *laterificina*, *lateraria officina*, *fornax* vel *locus*, ubi lateres fiunt, coquuntur, excoquuntur. Al. *locus lutosus*, unde accipiunt lutum ad lateres. Item, *forma lateris*, *modulus*, *typus*. Rabb. מַלְבֵּן *forma* qua fiunt lateres.

Verb: לבן *ignitus*, *candens*.

לבש לָבַשׁ & לָבֵשׁ, Chald. et Syr. לְבֵשׁ, Arab. לבס labas; cum ב, *indutus fuit*: cum accusativo, *induit*. Per Metaphoram, *ornatus* vel *decoratus fuit*.

Nomen לְבוּשׁ, Chald. לְבִישׁ: מַלְבֵּשׁ, Chald: מַלְבֵּשׁ, Arab. לאבס labis *induens*, *indutus*.

Nom. לְבוּשׁ, Syr: לְבֻשׁ, Arab לבס libis *indumentū*, *vestis*, *amictus*, *habitus*. מַלְבּוּשׁ, Arab: מלבס *idem*. תִּלְבֹּשֶׁת *idem* מַלְבַּס mulabbas *vestitus*.

Rabb: et Chald. הַלְבָּשָׁה יו״ט ἀμφίασμα *induvium*, cortex arboris & tritici; et *cicatrix*. Arab. לבסאן *marrubium*.

לבת Arab: לבת labath *moratus*, *commoratus fuit*, *mansit*, *permansit*.

Nom: לבת labth *mora*, *commoratio*.

לגג Arab. לגג lagag *institit*, *ursit*, *coëgit*.

Nomen לגאגה *importunitas*.

לגג *abyssus*, *profundum*.

Alcor: לָאגֵר *sentiens*.

לגא Arabicè לגא lagi; Pass: אלתגי altagi *venit ad alterum*, *confugit*, *supplicavit*.

Nomen מלגא malaga *refugium*.

מלגי mulgi *supplicans*, *mendicus*.

לגיה *mendacitas*, *indigentia*, *defectus*.

Item

Item, לגא lagi *indignatus fuit.*

לגז Rabbin: לָגַז *decacuminavit,* מַלְגֵּז instrumentum pectini simile, *furca.* Arab. لجز *stylus.*

לגם Duo significat. I. Rabb. לְגַם *gustavit, comedit.*
לוּגְמָא *gustus, res gustu grata.*
לְגִימְרָה λόγημα *negotinum, res:* item *irrisio.* לְגוּמָא *gena.*
II. Arab. لجم lagam: Hiphil אלגם algam *frenavit, infrænavit, refrænavit, cohibuit.*
Nomen لجم ligim *frænum.* תַּלְגִּימָה talgima *frænatio, cohibitio.*

לגס לָגַס *balbus.*

לגר Arab: לגר lagar *lateribus stravit.* מַלְגַּר mulaggar *lateribus stratus.* לְגוּרָה lagora *later.* לוּגַיְגוּרָה lugaigura *laterculus.*

לגש Rabb. לָגַשׁ *cortex cedri arboris instar lanæ mollis.*

לדד Arab. לדד ladad, & לד ladd *jucundus, suavis, delicatus est* vel *fuit: delectavit, placuit, oblectavit.*
Nomen לַדִיד ladid *jucundus, suavis, dulcis.* לַדָּה ladda *delectatio, suavitas, voluptas, sapor.*

לדן Arabicè לדן *tempus.* לָאדֶן leden *unguentum, gummi, storax, ladanum.*
Chald. לְדָן *vagina.*

לדע Arab: cum ד punct. לדע *momordit.* לדע *mordicatio* לדיע et לאדע *mordicans.* מַלְדוּע *mordicatus, morsus.*

להה Duo significat. I. לְהָה, Chald. לְהֵי & לְהָא, idem quod לְאָה, *lassus, fessus fuit.* מְשַׁלְהֵי & לְהֵי *lassus.*
שַׁלְהֵי *defectus, finis.* אֶשְׁתַּלְהִיוּת *defectio, anxietas.*
II. Arab: אתלהי athali, et אתלהא *ludificatus, jocatus, cavillatus fuit, irrisit, fefellit, decepit.*
מלהי mulhi, & מתלהי muthlahi *jocator, cavillator, scurra, parasitus, vaniloquus, impostor, illusor.*
תלהי telehi *illusio, ludibrium, jocus, vanitas, vaniloquium, impostura.*
לְהָן *comessatio.* להאה *ulula.*

להב לַהַב, Chald. לְהוֹב, Arab: להיב lahib *flamma.* Per metaphoram, *lamina* aut *acies gladii* seu *teli, ferrum.* Per prosthesin, שַׁלְהֶבֶת, Chald. שַׁלְהוֹב, Syr. שַׁלְהֶבִית *flamma.*
Verbum Chald: צַלְהֵב & שַׁלְהֵב *inflammavit, arsit, combussit:* metaphoricè *limavit, polivit, splenduit.*
מְשַׁתַּלְהֵב *inflammatus.*

צַלְהוֹב *acies* vel *ferrum gladii.*
Arab: Verb: להב lahab; Pass. אלתהב altahab; Hiphil אלהב alhab *inflammatus est, arsit, flagravit.*
להיב *ardor, calor.* אלתהאב iltehib *inflammatio.* להב *festuca, palea.*

להג לַהַג *meditatio, studium, doctrina importuna.* Syr: לַהְגָא *vapor,* res vanissima: & *calor.*

להז Syr: אִזְדַּלְהַז *abbreviatus est.*

להט לַהַט, Chald: לְהַט *flammavit.*
Nomen לַהַט *flamma.* metaphoricè, *acies.*
Rabb: לָהוּט *inflammatus, ardens.* Metaphoricè, *percupidus veneris, libidinosus, gulosus.* לַהַט *magia.*

להם Duo significat. I. לָהַם: Inde Hithpael הִתְלַהֵם est הָלַם, *percussit, pulsavit.*
Nomen מַהֲלֻמוֹת *verbera.*
Rabb: לָהַם *susurravit, blanditus est.*
II. Arab. להם *recordatus est, meminit.*
אלתהאם iltihem *recordatio, memoria, reminiscentia, anima.*

להק Inde לַהֲקַת est קְהִלַּת, *congregatio, cætus.*

להת Inde Chal: Hiph: אַלְהֵת *procubuit*
Arab: cum ת punct. להת *latravit.*

לוא Duo significat. I. לוּא, frequentius ו deficiente, לֹא, Chald: לָא, Syr: לָא & לְמָא, Talm. לאו, Arab: לא la et לם lam *non.*
II. לוּא, et לא, et א abjecto, לוּ, Chald: לוּ, et לְוַי et אִלּוּ *aliquando, si aliquando, forsitan, fortaßis, fortè, utinam.*
Rabb: לו *suum:* Prædicamentum habitus
לוּלֵא (compositum ex לוּ *si*, et לא *non*) Chald: אִלוּלֵי *nisi.*

לוב לוּבִים, idem quod לְהָבִים, *Lybii.*
Arab. מלוב *involutus.*

לוג לֹג *log,* mensura liquidorum, continens juxta Hebræos, sex ova communia.

לוה Quatuor significat. I. לָוָה, Chal: לְוָא *additus, adjunctus, copulatus, sociatus, associatus fuit.* Niphal נִלְוָה *socius factus est, associatus, adjunctus, copulatus fuit*
Nom. לִוְיָה *additamentum, ornamentum:* Deinde לִוְיָה, idem quod אַלְוָיָה *lacinus.* לויות *additiones.*
לִוְיָתָן *Leviathan,* nomen draconis maritimi, *delphinus, draco marinus, cete.* Per Metaphoram, *princeps, rex.*

 II.

Arab: לִיָה *cauda quadrupedum.*

II. לִוָה Per metaphoram, *mutuatus est, mutuò accepit.*

Nomen מַלְוֶה *mutuans, fœnerator.*

III. לְוָה, Chald: et Syr. Piel לַוִּי Hiphil אַלְוִי *socium se præbuit, comitatus est, dededuxit.*

Nom: Chal: לְוָיָה, Syr: לְוִית *comitatus*

Rabb. לְוָה *valed xit.*

IV. Arab: אלוי alwi, & אלתוי altavi *torsit, contorsit, revolvit, pervertit, evertit, diruit, exautoravit.*

לוי & אלתוא *torsio, contorsio.*

מלתוי *revolutus, contortus, perversus.*

לוז & לוז et לז *recessit, discessit, deflexit, declinavit, aberravit, à via recta aberravit, perversus, protervus fuit.* Niphal נָלוֹז *deflexus, distortus, perversus fuit.*

Nomen לוז, Arab: לַוְזָה leuze Matt: lauz, nauz, jauz *amygdalus, amygdala.*

מלוז mulavvas *amygdalinu.*

לוח לוח, Arab: לוח loh *tabula:* Arab: *pergula,* mensa in qua ponuntur vendibilia

Arab. Verbum לַוַּח lavah *tabulavit, contabulavit, coassavit.*

מלוח mulavah *tabulatus, suggestum.*

תלויאחה talvieha *tabulatio, contabulatio, coassatio.* לְוַיְחָה luajah *tabella.*

לוט Duo significat. I. לט et לוט, idem quod לאט. Inde Hiphil הליט *involvit, operuit, texit, occultavit.*

Nomen לוט *involucrū, flacte, mastix.*

Rabb: לט *murmur magicum.* לְטִים *incantationes,* quæ occultè fiebant.

II. Chald: et Syr. לוט & לט. Piel לַיֵּט *maledixit, execratus est.*

Nomen ליט *maledictus.*

לטשא, Syr. לְוָטָא *maledictio.*

לול Duo significat. I. Inde לולים *cochleæ, scalæ cochlides.*

לְלָאוֹת cum additione א *funiculi.*

Rabb: לור *cataracta, fenestra.*

Syriace לוליא & לוליה λάλια *inanis loquacitas, ludibrium, subsannatio.* ללא λάλος *garrulus, fatuus.* לוליִנית *tonsura capitis.*

Arabicè לולו *corallium.*

II. ליל ליל, paragogicè לַיְלָה, Chald: לֵילְי, Fœm. לֵילְא, Arab. לַיְלָה leile *nox.*

לילית *infaustum quoddam nocturnum monstrum,* puerperis infestum. Al. *lamia, strix, tenebrio.*

לום לום Arab. לום et לאם *reprehendit, objurgavit, accusavit.*

Nom. לום leum *reprehensio, objurgatio.* מלום *accusatus.* לואמה *rea.* Alc.

מלום *reus.* מלאמה *culpa, causa.*

לאם λαμβδοειδὴς *habens figuram* לאמי *lambdæ.*

לון לון Quatuor significat. I. לון et לן *mansit per noctem unam pernoctavit, hospitatus est, moratus, commoratus fuit.* Metalepticè, *quievit.*

Nomen מָלוֹן, Fœm. מְלוּנָה *locus pernoctationis, pernoctatorium, diversorium.*

לן *pernoctans:* Plur. לנים *pernoctantes.*

II. Niphal נלון cum על *contra,* idem quod ילל, *ululavit, murmuravit, querulatus est, conquestus est, murmure indignationem ostendit.*

Nomen תְּלוּנוֹת *ejulatus, murmura, querelæ.*

III. Arab. לין & לאן *tener, mollis, lenis fuit.* לין lein *mollis tener.* לײן lajan *mollivit, lentum, pigrum effecit, blanditus est, lenivit, demulcivit.* מלין *lenitivum.* תליינא *lenificatio.* תלין *lenitas.*

IV. Arab. לאון laven *coloravit, aptavit coria.* לון & לואן *color, species.* מלואן mulavan *coloratus.* מלונה *diversi.*

לן *pro, propter.* לוני *propter me.*

לוע לוע Duo significat. I. לוע & לע, Syr. לאע, idem quod ילע *lambit, sorbuit, absorbuit, deglutivit.* Metaphoricè, *perdidit, corrupit, destruxit.*

Nomen לוע *faux, gula.*

II. Syriacè לוע *hausit.*

לוף לוף Arab. לוף luf: Matth. luf, alluf *dracontium, serpentaria.*

Rabb. & Arab: ליף *villus.* ליפא *villosus.* איתלאף itlif *destructio.*

לוץ לוץ Duo significat. I. לוץ & לץ *risit, irrisit, derisit, lusit, illusit, delusit, cavillatus est.*

Nom. לץ *derisor.* לצון *illusio, derisio.*

Rabb: לצנות *irrisio.*

II הליץ in bonam partem, *disposuit, ratiocinatus est, ordine locutus, elocutus, interpretatus est.*

Nom. מליץ *interpres, advocatus.*

מליצה *interpretatio, elocutio, elegantia.*

מלצה *rhetorica,* & *oratio,* qua quid eleganter dicitur. לצי *oratorius, rhetoricus.*

לוק לוק Arab: לוק & ליק, cum ב, *decet, convenit, dignum est, pertinet, meretur.*

לוש לוש Duo significat. I. Hebr: et Chald: לוש לש *miscuit, commiscuit* farinam cū aqua, *fermento imbuit, conspersit, pinsuit, subegit.*

Nom: לַיִשׁ, Chald: לֵיְשָׁה, Arab. ליס leis,

leis, & ליוס luius, Græcè λὶς *leo*.
Chald: לישא *pasta*.

II. Arab; לושה leulcha *viscus, cæmentum*.
מלואש mulavasch *stratus cæmento*.

לות Chald: לות, idem quod אל, *ad*.
Syr: לות *conjunxit, consociavit*.
מלותא *conjunctio*.
מלותאית *conjunctim*.

לזז Syr: לז. Inde Hiphil אלז *perturbavit quietem alicujus, molestiam attulit*.

לזג Arabicè לזג *viscosus*.
לזוגה *viscositas*.

לזה Inde לזות *perversitas*.
לז *iste* & *ista*, communis generis. Et per paragogen, הלזה *iste*.

לזם Tria significat. I. Arab. לזם lazam *adhæsit, adjunctus fuit, adhibitus fuit, consecutus fuit, tenuit, apprehendit*.
מלזם malzam *emplastrum*.
לזים *continuus, inseparabilis*; לואזם *concomitantia*. לואזמה *inseparabiles*.

II. Arab. לזם lazzam *obligavit, imposuit, oneravit, tributariũ reddidit, mulctavit*.
אלתזאם iltizem *obligatio pro debito*.
מלתזם multazim *obligatus*. תלזאם tilsam *incantatio*.
Verb. תלזם talzam *incantavit*.

III. לזם lazam *momordit*.
לזמה lezma *morsus, bolus, bucella*.
לזאם lazzam *mordax*. מלזום malzum *morsus*.

לזק Inde מלזק *ingrossativus, spissus*.

לזר Inde לאזורי *Lasuri*.

לחח Duo significat. I. Inde לח *humidus, viridis*.
לח, Fœm. לחה, & לחות, & לחלוחית *humor*. לחלח *pullulavit*. התלחלח *humectatus fuit*.

II. Arab: לחח lahah *splenduit, fulsit, luxit, albuit*. לחלחה lahlaha *flamma*.
Sed cum ח punct: לחח lachach *illaqueavit, complicavit*. לח lach *laqueus*. תלחוח talachuch *illaqueatio, implicatio*.
לחאני lahhani *Grammaticus malus*.

לחד Chald. לחוד *tantùm*.
Syr. בלחוד, בלחוד *tantummodò, solũ*.

לחה Inde לחי, Arab. לחיה lahia *maxilla, mandibula, gena, mentum* & *barba*: Rabb: *ferrum frens*.
Verb: אלתחי *barbescere*.
מלתחי multahi *barbatus*. לחיאני lahajeni *idem*. לחו *cortex*.

לחט Arab: cum ח punct: לחטארה *palpebræ*.

לחך לחך, Chal: et Syr. לחך; Piel לחך,

Chald. לחך *lambit, linxit, lambendo depastus est, absumpsit*.

לחם Quatuor significat. I. לחם *cibum sumpsit, edit, comedit*.
Nom: לחם, Chald: לחם, Arab: לחם *cibus, omnis esca, victus, epulum, convivium*: significat autem *tortam panis*, aut *placentam*; *panem, cibum hominis præcipuum, communem & quotidianũ*.
Semper autem apud Arabes, לחם laham *caro*, in animante vivo.
לחמי lahmi *carnalis*. Et אללחמי *hyposarca*. מלחם mulahim *incarnans*.
אלתחם altaham *incarnatus, consolidatus fuit*. Item, *carnificatus, in frusta dissectus fuit*.
מלתחם multahim *carnificatus*.
אלתחאם alitham *carnificatio*.
לחום *comestus, absumptus: caro, truncus, corpus, cadaver*.
Rabb: לחמניות *cibaria, fercula, tragemata*.

II. Per metaphoram, לחם *bellavit, pugnavit, prælitus, adversatus est, conflixit*.
Nom: מלחמה & מלחמה *bellum, pugna, prælium*.

III. Syr. Pael לחם, Pass: אתלחם *insidiatus, minatus fuit*.
לוחם: Plur. לוחמין *insidiæ, minæ*.

IV. Per contrarium, Syr: לחם *consensit, congruit, respondit, convenit, decuit*.
Nomen מלחמן *concinnator, artifex*.
מלחמות *concinnitas*. לחמאית *aptè, concinnè, rectè*.

לחן Inde Chaldaicè לחנא & לחנתא *concubina*.

לחס Arab. לחס lahes *linxit*.

לחף Matth: 27. מלחפה *sindon*.
לחף laihaf *culcitra*.

לחץ לחץ *coarctavit, pressit, compressit, oppressit, vim intulit*.
Nom: לחץ *pressura*.
Rabb. n. לחיצה *casus*.

לחק Arab. לחק lahac, idem quod Heb. לקח, *accepit, adeptus est, secutus, assecutus, potitus fuit, impetravit, obtinuit, apprehendit, sortitus, nactus, consecutus est*.
Nom: ארחק *assecutio*.
לאחק *accidentia corporum naturalium*.

לחש לחש, Chald: & Syr. לחש *mussitavit, obscurè, submissè, clanculùm & tacitè locutus est, susurravit*.
Nom: לחש *tacita & submissa locutio, mussitatio*. Per metonymiam, *sermo demissus* & *modestus*, ars dicendi et argumentandi *oratoria, facundia, eloquentia*.
2. *Precatio*.

2. *Precatio* 3. *Incantatio*. לְחָשִׁים *inaures*.
לַחִישׁוּת Chald: לַחְשָׁא, & לְחִישָׁא, & *incantatio*.

Rabbin: לחוש *rubeum*. לוּחְשׁוּת *inflammata*.

להת Rabb. מַלְחִית *latrans, repugnans*. Chald: לְחַת *flexit, inclinavit*.

לטט Chald: לְטַט; Piel לַטֵּט, idem quod לוּט *maledixit*.

לטא Inde לְטָאָה *lacerta*.

לטה Arabicè לאטי *demissus, declivus*.

לטח Arab: לטח cum ח punct. *linivit, illinivit*. לטוח *linimentum*.

לטם Duo significat. I. Chald: לְטַם species aromatica, *flacte*.

Rabb: לוּטֵם *glans*.

II. Arab. לְטַם latam *dedit alapam, pugnis aut colaphis cecidit, percussit, depalmavit, colaphum impegit*.

Nomen לְטְמָה latma *alapa*.

Rabb: לְטְמָא *pugillus, fasciculus, manipulus*.

לטף Arab: לְטַף *levis, alleviatus, subtilis fuit*.

Nomen לְטִיף *levis, subtilis*: in malum, *malus*. מַלְטַף mulatif *subtilitativum*. תַּלְטִיף לְטָפָה *subtilitas*. *subtilatio*.

לְטַף luit *pejoritas*. לטף *pejor factus est morbus*.

לטש Duo significat. I. לָטַשׁ, Chal: לְטַשׁ; Piel לַטֵּשׁ *acuit, detersit, polivit*.

II Arabicè לְטִישׁ *vagabundus*.

לכך Rabb. לַךְ & לִכְלֵךְ *miscuit, polluit, inquinavit, maculavit, contaminavit*.

מְלֻכְלָךְ *inquinatus*.

לִכְלוּךְ & לִכְלוּךְ *inquinatio*.

לְכָךְ *idcirco, ideo*.

לכד לכד idem quod צִיד, item אחר & כָּבַשׁ *cepit, apprehendit, comprehendit: expugnavit, occupavit*.

Nom: לֶכֶד & מַלְכֹּדֶת *rete aut laqueus*

Rabb. לְכִידָה *captio*.

לכן Arabicè לכן *percussit*.

למם Arab: למם lamam, idem quod לוּם, *culpavit, accusavit, reprehendit, conviciatus est*. לוּם leum *reprehensio*.

לָם lam *non*. אַלָם *annon? non' est*

למא Chaldaicè לְמָא *vanitas*.

למד לָמַד, Chald: לְמַד, Arab. למד, cum ד punctato, *didicit, assuevit*.

Nomen למוד *doctus, edoctus, assuetus, exercitatus, peritus, expertus*. לָמֵד *idē*.

תַּלְמִיד, Arab. תלמיד tilmid, cum ד punctato, *discipulus, scholaris*.

Inde Verb. Syr: תַּלְמֵד, Arab: תלמד talmad *docuit*: Absolutè, *discipulus fuit*.

מְלַמֵּד *præceptor*.

מַלְמָד *stimulus, baculus*.

Rabb. תַּלְמוּד, Syr. תּוּלְמָד *doctrina, disciplina, doctrinalis farrago*.

תַּלְמוּדִיִּים *Talmudistæ*. למודי *doctrinalis*.

למח Arab: לְמַח lammach, cum ח punctato, *lutavit, luto oblinivit, in lutum demersit, polluit, inquinavit, maculavit*.

מְלַמַּח mulammach *lutosus, cœnosus, maculatus*.

למס Duo significat. I. Arab: לָמַס lamas *tetigit, attigit, contigit, palpavit*.

Nomen לַמְס lams *tactus, contactus*.

II. Per metaphoram, אַלְתַּמַס altamas *quæsivit*.

למע Arab: למע lama *splenduit, fulsit*.

Nom: למע lama *splendor, flamma*.

לסב Arab: לסב lasab *momordit*.

לִסְבָה *morsus*.

לסע Inde לסוע *morsus*. לְסִיעָה *idem*.

לעב Inde Hiphil הִלְעִיב *risit, irrisit, lascivijt, lusit, illusit, subsannavit, decepit, contemsit*.

Nom. Chald: לְעִיב & תַּלְעוּבָא, Arab: לְעַב & לעאב liab *risus, derisio, subsannatio, jocus, lusus, mimesis, spectaculum saltatio*.

Arab. לאעב laib *jocator, gesticulator, lusor, mimus, histrio, lascivus, salax*.

מַלְעַב malab *theatrum*.

Deinde לעאב *saliva, mucilago*.

לעג לָעַג, Chaldaicè לְעַג, & ע absorpto לַגְלֵג *subsannavit*.

Nomen לַעַג, Fœmin. לַעֲגָה *sanna, subsannatio*.

לעה Arab. cum ע punctato, לְעָה luga, *lingua, idioma, dialectus*. לְעָיָה *contumelia*

לעז לָעַז. Inde לוֹעֵז *barbarus*.

לַעַז *omnis lingua, quæ non est Hebræa*.

Verbum Rabbin. לָעַז *oblocutus est, detraxit*. Item, *vernaculè dixit*.

לַעַז *oblocutio, detractio*.

לעט Inde Hiphil הִלְעִיט *sivit edere, cibavit, pavit*.

לעם Syr. לְעַם *cibum sumsit*. Chald. מַלְעַם, per prosthesin, *absorpsit, perdidit*.

לען Duo significat. I. לַעַן. Inde לַעֲנָה, Chaldaicè לַעֲנָא *absinthium, amaritudo, rhododendron*, ingratissimi saporis herba. Metaphoricè, *res ingrata, molesta, difficilis, noxia, damnum, pœna*.

לְעִינִין *bleta*, herba.

II. Arab. לען laan *maledixit, blasphemavit*.

Nom.

Nom. לַאִין lain *maledictus, blasphemus.* מַלְעוּן malun *maledictus.*
לַעֲנָה laana *maledictio, blasphemia.*

לעס Rabb. לָעַס, Chal: & Syr. לְעַס *masticavit, edit, comedit.*
Rabb: לְעִיסָה *masticatio*: Metaphoricè, *præparatio, subornatio.*
Et ע absorpto, לִיסָא *maxilla, gena.*
Plur. Rabb. לְסְתוֹת *maxillæ, genæ.*

לעף Arab: לְעִיף *fortis.*

לעק Arab: לַעַק laac *lambit, linxit, deglutivit.*
Nomen לְעוּק looch, & לַעֲקָה laaca *lambitio, electuarium.* מַלְעֲקָה *cochleare.*
לְעוּקָא *deglutita.*

לפף Chald. לְפַף & לַף; Piel לַפֵּף, Arab. לפף lafaf, et לף laf *conjunxit, complexus est, convolvit, involvit, conglomeravit, ligavit.*
Nomen Chald: לְפוּף, Arab. לפאפה lafafa *involucrum, fascia, sindon.*
לף laf; Fœm. לפה laffa *involutio, conglomeratio.* מלפוף *involutus.*
Rabb. לוּפִי *conjunctio.* לַף *infans.*
לְפְלוּף *stercus oculi.*

לפד Inde לַפִּיד, Syr. לַמְפִּיד *lampas, tæda, fax, facula.*
Rabb. הִתְלַפֵּד *fulsit.*
לְפְדָא *coctio* seu *pulmentum ex ficubus confectum.* לְפְדָיָא *olla.*

לפח Inde לפאח lafaha *camelæ recens fœta.*

לפט Arab: לפטה lâfda *dictio, vocabulum.* יִלְפַּט *loquetur.*
אלתפט altafad *seducere, irretire, implicare.*

לפס Arabicè לפסן *marrubium.*

לפת Duo significat. I. לָפַת *inclinavit, subvertit.*
II. Arab. אתלפת atlafat & אלתפת alrafat *conversus fuit, convertit se, rediit, retrospexit, respexit, reveritus fuit, visitavit.*
Nom. אלתפאת iltifet *reversio, retrospectus, reverentia, visitatio, scopus, meta.*
מלתפת multafid *visitator.*
Rabb: לֶפֶת, Arab. לפתה lafta, *rapa.*
לפיתה lufaita *rapunculus.*
Rabb. לִפְתָּן *cujus caput est rapæ simile; item, obsonium.*

לצץ Duo significat. I. לֵץ, idem quod לוּץ, *risit, derisit.*
II. Arab. לץ laz *latro, fur, abactor, raptor.*
לצאץ liziz *cuneus.*

לצק Arabicè לצק lazac *adhæsit, conjunctus, adjunctus, compactus fuit.*
Nomen מַלְצוּק malzuc *junctus, adjunctus, compactus.*
אִלְצָאק ilzac, & תַּלְצִיק talzic *junctura, plicatura, compactio, solidatio, ferruminatio, conglutinatio.*
לְצָקָה luzaca *ferrumentum auri.*
מַלְתַּצִק multazic *plicabilis.* מַלְצָק *junctura.*

לקק לקק: Piel לִקֵּק *linxit, lambit.*

לקב 1 Cor: 15. v. 23. *si* אלקבת *dimicavi contra bestias.*

לקה Tria significat. I. Chald: לְקָה & לְקָא *cæsus, percussus, passus fuit, vapulavit.*
Nomen לְקֵי *percussus, claudus.*
מַלְקוּת & אַלְקָאוּת *cædes, percussio, flagellum, tortura.* לְקוּי *vapulatio*: item *eclipsis.* מַלְאקִי *tangens.*
II. Arab: לְקָא laca *jecit, injecit, immisit, abjecit, projecit.*
Nomen אסתלקא istalca *projectio, resupinatio.*
III. Arab: לקא *occurrit, obviam factus est, inventus est, incidit.*
Nom: לְקוּה lacua *paralysis, tremor, tortura.* מסתלקי *supinus.* מסתלאקיה *occurrentia sibi invicem.*

לקח Quinque significat. I. לָקַח *cepit, accepit, datum sumsit, tulit, abstulit, prehendit, tetigit.*
Nomen מֶקַח *acceptio.* מַלְקוֹחַ *captura, præda.* Duale מַלְקוֹחַיִם *palatum, fauces.* מֶלְקָחַיִם *forceps.* Item *emunctorium.*
II. Per metonymiam, לָקַח *accepit*, in contractibus, *emit, acquisivit, comparavit*: sicut מָכַר *tradidit & vendidit.*
Nomen מַקָּחוֹת *merces.*
Rabb: מִקָּח *emptio, merces.*
III Metaphoricè, לָקַח *cepit, accepit, percepit doctrinam, intellexit, didicit.*
Nom. לֶקַח *doctrina.*
IV. לקח ex significatione nominis לֶקַח proximè præcedentis, denotat מתק המאמר *suaviloquentiam*, & significat, *docuit, flexit, allexit, delectavit.*
V. Arab: לקח lacah *germinavit, pullulavit, repullulavit, fruticavit, crevit.*
Nom: לָקְחָה lacha *pullulatio, repullulatio.*

לקט לקט, לְקַט Chald: et Syr: לְקַט, Arab. לקט lacat *collegit, coëgit.*
Nom: לֶקֶט, Chald: לְקַט *collectio, spicilegium.* יַלְקוּט *pera.*
Chald. לְקִיט *flos collectus.* מַלְקֵט *forceps*: à colligendo.

Rabb: לְקָטָה & לִקְטָא *fimus.* מַלְקֶטֶת & מַלְקֵט *limeum tonsoris.* לְקִיטָה *collectio.*

Arab. מלקט mulaccit *collector, legulus.* לקאטא *colus*, ligatura lanæ.

לקם Arab. לְקִמָה lacma *bucella, frustum panis, bolus.* לְקַיְמָה locaima *bucella.* יִלְתַּקֵּם *intromittatur:* in Avic.

Alcor. אִלְתַּקַם *absorbuit.*

לקן Arab: Matth: 14. v 8. ואנהא תלקנת מן אמהא *ipsa autē monita fuerat à matre.*

Chald. לְקָנָא *lagena.*

לקף Arabicè לקף lacaf *recepit, confugit, munivit.*

לקש לָקַשׁ *serotinavit.*

Nom: לֶקֶשׁ *fænum serum, cordum.* מַלְקוֹשׁ, Chald: לְקִישׁ *pluvia sera.*

Chald: לְקַשׁ *tardavit.*

לְקִישׁ *tardus, serotinus.* לְקִישׁוּת *tarditas, serum, mora.*

Arab. לקשה locscha *fames.*

לשא Syr. לְשָׁא *delevit, absumsit, perdidit.*

לשך Inde לִשְׁכָּה, Chal: לִשְׁכָּא *conclave, cubiculum, gazophylacium, exedra, cœnaculum.*

לשם לֶשֶׁם *Lyncurium.*

לשן Inde לָשׁוֹן, Chald. לִשָּׁן, Syr. לֶשָּׁן, Arab. לסאן lisin: Fœmin. לסנת *lingua.*

Rabb: לשון *significatio, expositio, interpretatio.* Deinde pro *sermonis differentia, forma, dialecto, idiomate.*

Inde Verbum Piel לשן & לוֹשֵׁן; Hiphil הִלְשִׁין, Chald: אַלְשֵׁן *oblocutus est, obtrectavit, detraxit, lingua detulit, accusavit, prodidit.*

Chaldaicè לשן & מַלְשִׁינוּת *delatio, accusatio, proditio.*

מַלְשִׁין *proditor*, γλωσσώδης.

Syriacè אַלְשֵׁן *torsit, concussit, obtudit.*

לתת Arab. לָתַת latat *involvit.*

לִתָּה, cum ת punct: *gingiva.*

לתח Inde מַלְתָּחָה *theca, vestiarium.*

לתך לֶתֶךְ *dimidium Cori.*

Syriacè לְתַךְ; Hithpael אֶתְּלְתַךְ *malitiosè, dolosè egit.*

לתם Syriacè לְתַם *mutire.*

לתע Inde מַלְתָּעוֹת *molares* aut *majores dentes,* quibus cibus comminuitur.

Verb. Niphal נִתַּע *comminutus fuit.*

לתף Inde in Avic. *arbores* לתפה *madefactæ:* cum ת punctato.

FINIS LITERÆ LAMED.

LITERA

.מ Mem.

ממן Chald: מָמוֹן *divitiæ, opes, facultates, pecunia, fortuna, bona.*

ממק Chald: מְמַק *derisit, illusit.* מְמַקְנוּת *derisio.*

ממש Chaldaicè מַמּוּשׁ *palpatio.* מַמָּשׁ *certum, exploratum, firmum.*

מאא Arabicè מָא *non.*

מאד מְאֹד *multitudo, copia, abundantia: multùm, copiosè, abundanter, valde, majorem in modum, admodum.*

Rabb: מְאֹדִיִּים *frequentes.* מְאֹדִיּוּת *frequentia.*

מאה מֵאָה, Chal: מְאָה, Syr. מְאָא, Arab: מאיה mia *centum*, & *centesimus.*

מאם Inde מְאוּם, & cum ה paragogico מְאוּמָה, & א eliso, מוּם *aliquid, quicquam:* in malum, *aliquod vicium, macula, corruptio, defectus, vituperium.*

Rabbin: מוּמִין *vicia.*

Chald. מָאִים *si fortè, fortasis.*

מאן מָאֵן, Chald: מְאַן, Syr. מאן & מְאַן; Piel מֵאֵן *renuit, recusavit, noluit, fastidivit, tædio affectus est, piguit, molestè tulit, contatus est.*

Nom: מָאֵן *renuens, nolens.*

Syr: מְאָנָא & מְאַנְיוּת *tædiū, molestia.*

מאס Duo significat. I. מָאַס, Chal: מְאַס *abjecit, rejecit, repulit, sprevit, contemsit, noluit, odit.*

II. נמאס

II. נִמְאַס *liquefactus fuit.*

מאר Inde Hiphil הִמְאִיר *malefecit, dolore affecit, punxit, nocuit.*

מבז Arabicè ויִמבּז *& dispones.*

מבח Arabicè אמבח ambah *recordatus fuit, meminit.*

מבר Arabicè מברא *suggestum.*

מגד מֶגֶד *res laudabilis, optimum, præstantissimum & preciosissimum.*

Arab Verbum מגד magad *gloriosus, glorificatus fuit.*

Nom: מַגְד magd *gloria, laus, honor.*

תַּמְגִיד tamgid *glorificatio, laus, hymnus.*

תַּמְגִידָאר tamgidid *gloriosa, laudabilia.*

מַגִיד & מגדה *gloriosus, laudabilis.*

Rabb. מָגוּר *paxillus, armarium.*

מַגְדִין nomen *portæ in cœlo.*

מגה Inde מָאגִי magi *adducens, producens.*

מגל Inde Rabb: מגולא *pus.*

מגן Inde Piel מִגֵּן *cinxit, conclusit, dedit, addidit.*

Chal: et Syr: מַגָּן, Arab: מגאנא *gratis.*

מגס Chald. מַגְיְסָא *patina.*

מגר מְגַר, Chald: מְגַר *cecidit.* Piel מַגַּר, Chald: מַגַּר *dejecit, detraxit, præcipitavit, destruxit, collisit.*

מגש Rabb. מַגֵּשׁ *innuit.*

אַמְגּוּשָׁה & מְגוּשָׁה *nutus.*

אַמְגוּשׁ & מָגוּשׁ *magus.*

Arab. מגוס *magus gentilis.*

מדד Quatuor significat. I. מָדַד & מַד *mensus est, mensuravit.*

Nom. מִדָּה et מַדָּד *dimensio, mensura.*

מַדּוֹן, pro מִדּוֹן, sicut חַלּוֹן, *idem.*

Deinde Rabb. מִדָּה *proprietas, attributum, mos, consuetudo, conditio, circumstantia, modus.* מַדִּי *modus.*

מְדִירָה *dimensio.*

מַדּוֹ & מַדּוּ cum ו paragogico, *vestis, indusium* commensuratum corpori.

Arab. מדה mudde *spacium* temporis aut loci, *tempus, numerus.*

מד mudd *modius.*

מדיד medid *aquarium.*

II. Per Metaphoram, Rabb. מָדַד *mensus, emensus, permensus fuit* vel terram vel mare, *peragravit, peregrinatus, profectus est; natavit, navigavit.*

III. Arab. מדד madad *tendit in diversas partes, extendit in longum, accentuavit.*

Nom. מדדה madda, et תמדיד tamdid, et אמתדאד imtidid *tensio, extensio, tenor, accentus.* המדד *tetanus.*

ממדוד mamdud *extensus jacens.*

מיראד midid *attramentum scriptoriũ.*

מדוד *præsepe.*

IV. Arab. מדד madad *putrefecit.*

מדה midda *pus, sanies, apostema.*

ממדד mumeded *putridus.*

מדד *materia.*

מדא Arabicè מדי madi *perdidit, amisit.*

מארי *perens.* מְמַדִּי mumdi *errabundus, amissus.*

Syr. מְדָא & מְדִי: Hiphil אַמְדִי *fugit, effugit, evasit.*

מדח Arab. מדח madah *laudavit, celebravit, commendavit, prædicavit, blanditus, adulatus fuit.*

Nom: מַדְח madh: Fœmin: מִדְחָה madhah *laus, gloria, hymnus* in laudem alicujus, *adulatio.*

מַדָּאח maddah *laudans, blandiens, adulator.*

מדך Syr: מְדַךְ. Piel מַדֵּךְ *salivit, condivit, aspersit.*

מדל Rabb. מָדַל *evulsit.*

מַדְלָא *substantia, opes.*

מדס Arab. מדס madas *pilum.*

מדר Syr. מַדְרָא, Arab. מדרה madra *gleba* et *globus terræ durior.* ממדר mumadar *glebosus.*

מהה מָהָה. Inde Hithpael הִתְמַהְמַהּ *turbatus, cunctatus, moratus fuit.*

Nom. מָה, Chald. et Syr: מָא, Arab. מא ma *quid? qualiter? quomodo? quàm?* Syr: *certè, quinimo.*

בַּמֶּה & כַּמָּה, Chald. בְּמָא *in quo?*

כַּמֶּה, Chald. כְּמָא. *tot: quot? quoties?*

מָהוּת, Arab. מאהיה *qualitas, quidditas, quantitas, existentia.*

מַכָּה בְּמָה *in quantum, quatenus.* מִמָּה *ex quo.*

מִי, Chal: מַן & מָן, sine punctis מאן, & מִי, & מַנּוּ, Arab. מן man *quis? qua?*

מהג Arab. מהגה mahaja *via publica.*

מהד Arab. מהד mêhed *cunæ.* מִתְאָר mihad *forica, latrina.* מַהֲדָא *planicies.*

מהט Rabb. מָהַט *emunxit.*

מוּהָט *emunctorium.*

מהל Tria significat. I. מָהַל *miscuit.*

II. Chald: מְהַל *circumcidit.*

III. Arab. מהל mahal *siluit, tacuit, patiens fuit.*

Nom. אמהאל *silentium, patientia.*

מהלה mahala *locus, stativa, castra, exercitus.* מָהָל *fumus, ignis.*

מהר Tria significat. I. מָהַר, Chal: מְהַר *festinavit, velox, celer, promtus, expeditus fuit.*

Nom: מַהֵר & מָהִיר, Syr: מְהִיר *festinus,*

nus, velox, celer, expeditus, promtus, strenuus, exercitatus.

Subst. מְהֵרָה, Chald. מְהִירוּת *festinantia, celeritas, promtitudo.*

II. Per Metaphoram, מָהַר significat מתן ושילוח, *promtus, liberalis fuit, festinanter, celeriter, citò & promtè dedit, donavit, dotavit, munera misit.*

Nom: מֹהַר *dos, donum.*

III. Niphal נִמְהַר *citò, inconsideratè, temerè egit omnia, praeceps, stultus, insipiens, infatuatus fuit.*

נִמְהָר *praeceps, praepoperus, stultus.*

Syr. מְהַר *praeceps, molestus fuit.*

מוג Duo significat. I. מוג & מַג *dissolvit, resolvit, liquefecit.*

II. Arab: מואג mavag *ferbuit, aestuavit, fluctuavit, inundavit.*

Nomen מָוְגָה & מַוְג mauga *fluctus, unda.* תמוג & תמואג tamuig *aestus, fervor maris.* ממוג mumaueg *fluctuosus, undosus.*

Rabb: מוג & מוגי *complexio, universitas.*

מוד Arab. מוד mod, & מאד mid *motus fuit.*

Nomen מאידה maida *mensa.*

מאדה mida *materia.* מאדי *materialis*

מוד mod *laesio, nocumentum.*

מודי cum ד punctato, *nocivus.*

מוז Arab. מוז, מאז, & מיז majaz *separavit, discrevit, probavit, scrutatus est, cognovit, lustravit exercitum.* מַיַז mujaz *cognitus fuit.*

Nomen מיז meiz, & תמיז temiz *cognitio, notitia, diribitorium.*

מְמַיֵז mumejez *notus, cognitus, insignis, nobilis.*

מֵיז mez *serum lactis*, quod separatur.

יתמיז *separatur.* מתמיז *separatus.*

אמתיז *suct o.*

מוט מוט & מָט *motus est loco, mutavit, vacillavit, subversus, lapsus est, cecidit.*

Nomen מוט *motus, lapsus, casus.* Deinde מוט *vectis, baculus, clavus, pertica.*

Rabb: מוֹשְׂרָה *os duplex in gallina.*

מוך מוך et מָךְ, Chald. מָאִךְ *depressus, dejectus, subjectus, attenuatus, ad inopiam redactus.*

Nom: מָךְ *oppressus, pauper.*

Syr: מָאֵךְ *oppressor, improbus, injuriosus.* מָאכוּתָא *oppressio, injuria.*

Rabb: נָמַךְ *depressus, declivus, submissus.* נְמִיכוּת *depressio, submissio.*

מוך *omne molle*, ut lana. מוכין *rasura*, et *pluma panni.* מוכין *thermae.*

מול Duo significat. I. מוּל et מָל, Chal: מְהַר *circumcidit, praecidit, excidit, succidit, secuit, resecuit, circumsecuit.*

מוּל *circumcisus, circumsectus.*

מולות *circumcisiones.*

Rabb: מִילָה, Chald. מְהוּלָא *circumcisio.* הַמּוֹהֵל *qui circumcidit.* הַמָּהוּל *qui circumciditur.*

Particula מוּל, et מוֹל, et מוּאל cũ א redundante, *circum, circa, erga, ante, è regione.*

Rabb. מִיל, Arab. מיל mil *milliare Italicum*, iter sabbathi.

II. Arab. מול et מאל mil *inclinavit, declinavit, accessit, adjunctus fuit.*

Nomen מָאִיל *declinans, inclinatus, depressus, humilis.* מיל mil *inclinatio.*

Deinde מָאל, Foem. מילה mila *possessio, bona fortuna, opes, divitiae, thesaurus, fiscus, pecunia, Mammon, prosperitas.*

מְמַוַאל mumevel *prosper, fortunatus.*

מול mul *salmo*, piscis.

מואל mavel *hospes, dominus.*

מום Arabicè מום mum *cera.*

מון Inde תְּמוּנָה *figura, imago, similitudo.* Rabb: *figura syllogismi.* מִין *species, similitudo.* Rabb: מין *praedicabile, species.*

מין et מִינִי, sine punctis מינאי *haereticus.* מינות *haeresis.*

Arab. מואן mavan *condidit.*

מוין mavin *theca pectinaria.*

אלמינא *portus.*

מוס Arabicè מאיוס *de quo non est spes.*

מיסא *serum* מואסין *jumenta.* מאס mis *adamas.* מוס vel מאס *tetigit.*

מוע מיעה *storax.*

מוץ Duo significat. I. מוץ et מָץ, Arab. מצמץ mazmaz: Hiphil הֵמִיץ *suxit, exuxit, mulsit, emulsit.*

Inde Nom. מָץ et מיץ *exuctor, emulgens.* מוץ, Chal. מוץ et מוז *palea.* Rabb. מוץ *caput caeparum.*

Arab. תמצמוצה tamazmoza *suctus.*

II. Arab. cum ץ punct. מאץ *vadit.*

מוק In Hiphil הֵמִיק *tabuit, contabuit.*

Chald: et Syr: מִיק *risit, derisit.*

Arab. מיק *coagulum.* מָאקִין *anguli in oculo.* מוק *lacrymales.*

מור Duo significat. I. מוֹר Inde Hiphil הֵמִיר, Chald. אֲמִיר *mutavit, commutavit, permutavit.*

Nom. תְּמוּרָה *mutatio, commutatio, permutatio.* Talm. מוּמָר vulgò מוּמָרִים *Maranus*, qui fidem mutavit.

II. Arab: מוּר et מאר mir *transiit, praeteriit.*

ממר אלשמס *transitus Solis.*

מיאר

מיאר majar *agaso*: Item, *vinarius*.
מְמַיְרָה momayra *noctua*.
Act. 34. v. 14. יִמְארון *rebellarent*.

מוש Tria significat. I. מוש vel מָשׁ *recessit, discessit, remotus fuit*.

II. מֵישׁ, Arab. מאס, idem quod מָשַׁשׁ, *palpavit, tetigit, attigit, contigit, attrectavit, contrectavit*.

Nomen מְמוּשׁ, pro מִשְׁמוּשׁ *tactus, attactus, palpatio*.

Arab. מאס & תְּמַאס *tactus*. מְמַאסָה *tangentes*. מִתְמַאסִין *tangibiles*. מְמוּסאת *tangibilia*.

III. Per metaphoram, Syr. מָשׁ *scrutatus est, exploravit, quæsivit, inquisivit, exquisivit*.

מות מוּת & מִית, Chald: et Syr: מִית, Arab. מוּת mut, & מָאת mit *mortuus est*: morte naturali *obijt*: vel violenta, *occisus, peremptus fuit*.

Nom: מֵת, Chald. מָאֵת, Arabicè מֵית & מָאִית meit *moriens, mortuus*, corpus hominis mortui, *cadaver*.

Subst. מָוֶת, cum ה parag. מָוְתָה, et cum מ Hecmanthi, מָמוֹת, Chal: מוֹתָא, Arab: מַוְת maut, & מִיתָא mita *mors, morbus lethalis, pestis, lues, venenum mortiferum, pernicies, calamitas, afflictio, malum*. תְּמוּתָה *occisio, interfectio*.

Rabb. מִיתָה *mors, supplicium*.

Arab: מַוְתִי mauti *mortalis*. מַוְתָאן *mortalitas*.

מז Arabicè מַז *acidus*. Chald: מָזָז, & מַז, & מַזְמֵז *movit, agitavit, tremuit*.

מזג Inde מֶזֶג, Chald: et Syr. מִזְג, Arab: מִזָאג mizag *mixtio, commixtio, complexio, temperamentum: vinum aqua mixtum*.

Verb. Rabb: מָזַג, Chald: מְזַג, Arab: מַזַג mazag: et Hiphil אַמְזַג amzag *miscuit, temperavit aqua, pocillatus est, infudit, propinavit, potavit, bibere dedit*.

Syriacè מַזג *cauponatus est*.

Nom. Chald: מָזוֹג et מָזִיג, Arab. מַאזִג mazig *pincerna, pocillator*.

מָמְזָג, Chal: מְמַזַג, Arab: מַמְזוּג mamzug *mixtus, temperatus*.

Syr. מָזוּגָא & מוזגא, Arab: אִמְתִזַאג imtizag *mixtura liquorum, temperatio*.

Arabicè אִמְתַזַג ameazag *miscuit*.

מִמְתַזַג *mixtus, complexionatus*.

אַמְזָגִי amzagi *humores secundi permixti*: in Avicenna.

Rabb. מֶזֶג, Arab: מִזַג, Fœm. מִזְגָה *complexio, temperamentum*.

Arab. מְזָאג *temperatus, mixtus*.

מזר Arab. מוּרא *pera*.

מזה Inde מָזֶה *exustus*.
Chald: מְזָא *incendit*.

מזח מֵזַח, & מְזִיחַ *cingulum*: per metonymiam *robur, vires*.

מזל Arab: מַזָלָה *consequentia*.

מַזַל mazal *fluxit, guttatim exhausit, guttavit*. תַּמְזִילָה tamaizala *guttula*.

מזק Arab. מזק mazaq *separavit, scidit, discidit, rupit in diversas partes, dirupit, fregit, dissipavit, dilaniavit*.

Nom: מַזְקָה mazca *ruptio, abbreviatura*. תַּמְזִיקָה tamzica *dilaniatio*. מְמַזַק mumazac *dilaniatus, discissus*.

מזר Inde מַמְזֵר, idem quod זָר *extraneus, spurius*.

Verb. Chald: מְזַר *ventilavit*, & מְזָרִים *venti aquilonares*.

Arab. מִזַר et מַאזַר *tapetum*.

מִזַר et מוּרא *pera, saccus*.

מוּרָה *chlamys*.

מחח Inde מֹחַ, Arab. מַח much, cum ח punct. *medulla, cerebrum, vitellus, cor*. מֵחַ *medullatus, medulla præditus, pinguis*. מוּמַח *cerebro præditus*.

Arab. cum ך et ח punct. מַח אַלְבַּיְץ *medulla ovi*. מחי mochi *vitellinus*.

Dim. מֻחַיְחָה mochaicha *cerebellum*.

מֻחָה muche *manna, uber*.

מחג Rabb. מָחַג *innuit, digitis significavit*. מְחוּג *nutus*.

מחה Septem significat. I. מָחָה, Chal: מְחָא, Arab. מַחָא *tersit, detersit, abstersit, abluit aqua, delevit, rasit, abrasit, erasit*.

Nomen מְחִי *abstersio*.

II. Per metaphoram, מָחָה *abstersit, delevit, removit, destruxit, evertit, perdidit, corrupit, prohibuit, vetuit, remisit de peccato*.

Nomen מְחִי *aries*, machina bellica, qua muri delentur, vel evertuntur.

III. מָחָה per metaphoram, *complosit, plausit manibus*.

IV. מָחָה *admovit, pertigit, pervenit, diffudit, porrexit*.

V. Chald. et Syr: מְחָא *cæcidit, percussit*.

Nomen מַחָא *plaga, vulnus*.

Alc. מְמַחְנָא & *posuimus signum*.

VI. Syr: מְחָא *cinxit, præcinxit*.

VII. Chal: מְחָא *texuit, resarcivit*.

מחז Inde Arab: מַחְאזָה mahaza *strigil*.

מחט Rabb. מָחַט *abortivit*. מַחַט *acus*.

Arab. מַחַט machat *munxit, emunxit, abstersit, purgavit nares*: item, *mungendo sonuit*.

מַחְטָה machta *mucus narium.*
מַחֲטִי machati, & מְמַחַט mumâchat *mucosus, mucilaginosus.*

מחך Chaldaicè מְחוּךְ *ornamentum muliebre.* Arab: Psal. 139. *Quia* תמאחכון *dicitis in conjugationibus.*

מחל Rabb: מְחַל *pepercit, remisit, expiavit.* מְחָלָן *propitius.*
Syr. מְחַל. Inde מְחִיל *debilis, infirmus, miser.* אִתְמְחַל *infirmatus est.* מְחִילוּתָא *miseria.*
Arab: מחל mohal *impossibilis* et *impossibilitas.* מחאלה *dubium.*
Psal. 68. יצמחלון cum צ punct: *deficiant.* מאחלא *præter.*

מחן Arab: מחן mahan, & אמחן amhan, & אמתחן amtahan *tentavit, probavit.*
Nomen מִחַן mahan, & מִחְנָה mîhna *tentatio.* אמתחאן *probatio.*

מחץ Quatuor significat. I. מְחַץ, Chal. מְחַץ *transfodit, transfixit, sauciavit, vulneravit, cruentavit, infecit.*
Nomen מַחַץ *transfossio, vulnus.*
Rabb. מַחַץ *lignum.*
II. Arab: cum ץ et ח punctatis מַחְאַץ *dolores.* מַחוּצָה *partus, generatio.* Alc. מַחִיץ *menstruum.*
III. מַחַץ machad *vadavit, trajecit flumen.*
Nom. מחצה mochada *vadum fluminis* aut *aquæ.*
מַחִיץ cum ח punctato *lac acetosum.*
IV. Heb. 10. 11. *ut* תמחץ *expiet peccatum.*

מחק מְחַק, Chald: מְחַק, Arab: מחק mahac *tersit, abstersit, detersit, rasit, abrasit, removit, amovit, abstulit.*
Nom. Rabbin. מֹחַק *hostorium.*
מָחוֹק *rasorius culter.*
Arab: מַחְקָה mahâca *extersio.*

מחר Duo significat. I. מָחָר & מָחֳרָת, Chald: מְחָר *dies crastinus.*
Arab. מַחָרָה mahâra *concha marina, murex.* מְמַחַר mumahar *fucatus.*
II. מְחִיר *commutatio, precium, æstimatio rei.*

מטא Chald: & Syr: מְטָא *venit, advenit, pervenit, evenit, accidit, accessit, attigit, pertigit, contigit, pertinuit.*
Nom: Syr: מָטְיָא *facultas.*
Arabicè מטא *superpositio.*
תמטי *alices*: in Avicenna.

מטל Inde מְטִיל, Chaldaicè מַטְלָן *virga, baculus.* Chald: אַמְטוּל, & מְטוּל, Syr: מטול *propter, quia, quoniam.*
Arab. מטל matál *denegavit, recusavit.* מטל madal *pervenit.*

מטע Arabicè מַטַע; Plur: אמטאע amta *bona.*

מטר מְטַר, Chald. מְטַר, Arab: מְטַר *pluit, destillavit.*
Nom. מָטָר, Chald: מִטְרָא, Arab. מטר matar *pluvia.*

מטש Arab. מַטִּישָׁה matischa *oscillum.*

מים A singulari Hebræis inusitato מַה, sed usitato Chaldæis מוֹי, & Arab. מָא ma *aqua*: fit Duale מַיִם, Chald. מַיִן, Arab: Plur. אמיאה emije *aquæ.*
Rabb. מֵימוֹת *aquæ.*
מֵימִי, Arab: מאי mai *aqueus, aquosus, aquaticus.* Item מַיִם *succus.*
Arab: מאוי mavi *aqua miscuit, inaquavit.* מְמָאוִי mumavi *aquatus, aqua mixtus, abstemius.* מאיי *aquositas.*

מכך מְכַךְ, Chald. מִכַּךְ & מַךְ *depressus, oppressus, prostratus, humiliatus fuit.*
Nomen מְכוֹרָה *contusa tritica.*
Adject. Chald. מְכִיךְ, Syr. מַכִּךְ *humilis, afflictus, modestus, lenis.*
Substant. מַכִּיכָא & מַכִּיכוּת *demissio, humilitas.*

מכה Arab: מכי maci *uva apiana, muscatella.*

מכן Arab: מכן macan *possibilis fuit, fieri potuit.* מֻמְכִּן mumcin *possibilis.*
אמכאן imcen *possibilitas.*
כתמכן *locatus*: in Avicenna.
מכן macan *admissarius equus.*

מכר Quatuor significat. I. מָכַר, Chald: מְכַר *dedit, tradidit.*
II. מְכַר *vendidit.*
Nom: מֶכֶר & מִמְכָּר, Fœm: מִמְכֶּרֶת, *venditio, res venalis & vendita, merx.*
מְגוּרָה est מְכוּרָה, *habitatio.*
III. Chald: et Syr: מְכַר *despondit, desponsavit, in uxorem dedit.*
Nom: Syr: מְכַר *sponsus.* מְכִירְתָּא *sponsa.*
IV. Arabicè מכר macar *dolosè, fraudulenter, callidè, astutè egit, malefecit.*
Nomen מאכר macir *dolosus, astutus, sagax.* מכר, & מַכִּירָה, & מכרא *dolosè.*
הַמְכִירָה tamcira *dolus, fraus, malignitas.*

מכת Arabicè מכת macath *mansit, permansit, moratus fuit, expectavit.*
Nomen מַכְּתָה macth *mora.*

מלל Tria signific. I. מָלַל. Inde Piel מִלֵּל Chald: et Syr. מלל *locutus est, dixit.*
Nomen מִלָּה, Chald: מִלְּתָא, Syr. מֶלְּתָא *loquela, verbum, sermo, dictum, eloquium.*
הַמּוּלָה *loquela.*
Rabb: מִלָּה *dictio consignificativa.*
Chald. מַלּוּל & מִמְלַל *locutio, sermo, clamor.*
Syr: מְמַלְלָן *dicibilis, effabilis.*

מְלִילָא τὸ λογικὸν *ratione præditum.*
מְלִילוּת *ratio, prudentia.*

II. מְלִילוֹת, Chald. מְלִילָן *spica.*

Verb: Rabb: מָלַל *fricavit, confricavit, friavit, contudit.*

Rabb: מָלָל *cirrus.* מַמָּל *rota,* qua olivæ contunduntur. מִלְמְלִין *confricationes,* מַמְּלִין *galla* מְלִילִין *abjecti, humiles.* מְלָלָא *aurum ex fodina eductum.*

III. Arab. מָלַל malal *fastidivit, tæduit, odit, defecit, defatigatus fuit.*

Nomen מַלָּאל melel *fastidium.*
מֻל mul *mullus,* piscis. מִלָּה *secta.*

מלא Quatuor significat. I. מָלֵא & מָלָא, Chald. מְלָא, Arab. מַלִא mali, omnem abundantiam significat: absolutè, *plenus, impletus fuit:* activè de vase aut loco, *implevit, replevit, complevit, supplevit:* de tempore, *finivit:* de opere, *absolvit:* de verbo, *perfecit.*

Nom: Adject. מָלֵא, Chald: & Syr. מְלֵא & מְלִי, Arab. מלי mali *plenus, impletus.* מְמַלֵּא *implens.*

Subst: מְלֹא & מְלוֹ, Chald. מוּלְיָא, & מְלֵיוּת, & שׁוּמְלָא, Syr: מְלָאי *plenitudo, repletio.* מְלֵאת & מְלֵאָה *impletio, gemmarum inclusio.*

Syr: מְשַׁמְלְיָאִית & מְלְיָאִית *plenè, perfectè.* מַלְיָן *tumores, eminentiæ.* מַלְאָא et מְמוּלָא *inundatio, diluvium.*

Rabb: מְלֵא *plenilunium.* מִלּוּי *repletio.*

Arab. אִמְתְּלָא imtili *completio, repletio stomachi.* מַמְלִי mumli, et ממלו *plenus.* מִלוֹן *pleni.* ממתלי mumtali *idem.* מַאלִי mali *scriptor qui aliquid componit.*

II. מְלָא; Piel מַלֵּא *collegit, congregavit, contraxit.*

Nom: מְלָא et מְלוֹא *collectio, congregatio, multitudo, congregatio ad persequendum alios.*

Arabicè מלא mele *multitudo.*
מְלֵאָה *congregatio, fructus.*
מְלָא, Chald: מַלְּאָ *acervus, cumulus, vallus, agger.*

III. מַלֵּא *implevit, infudit.*

Chald. et Syr: מְלָא *hausit.*

Rabb. מִלּוּי *haustio, haustus.*

IV. Syr: מְלָא, idem quod מְלַל, *locutus est.*

Nomen מַמְלָא *locutio, consolatio.*

מלג Rabb: מָלַג, Syr: מְלַג *evulsit pilos, setas* aut simile, *depilavit.*

מְלוּגָא *fasciculus.* מְלוּג *sermo.*

מלה מַלֵּל idem quod מָלֵא *impletus fuit.*

Nom. מְלוֹ (pro מְלוֹא) *plenitudo.*

מלז Syriacè *læsit, nocuit.*

מלח Quatuor significat. I. מָלַח. Inde מָלַח *miscuit, commiscuit, conjunxit.*

Nomen מַלָּח *nauta, remex.*

II. מָלַח, Chal. et Syr. מְלַח, Arab. מלח malah *salivit.*

Subst: מֶלַח, Chald. מִלְחָ, Arab. מִלְח malh, Matth. melech, melha *sal.*

מְלֵחָה, Arab. מַלְּחָה maluha *salsugo, terra salsa, arida, sterilis, in qua nihil crescit.*

Arabicè מְלוֹחִיָּא molochia *malva.* מאלחא *sapor salsus.* מלח ברוד malh barud *sal petrosus,* nitrum. מְמַלַּח mumallah *salsus.* מאלח milah *idē.* תַּמְלִיחָה tamliha *salsamentum.* מַלָּאח mallah *salinum.* מַלָּאחָה mallaha *locus ubi nitrum provenit.*

Rab: מְלִיחוּת *salsedo.* מָלִיחַ *piscis salitus.*

III. Niphal נִמְלַח *corruptus, perditus, devastatus, consumtus, attritus fuit.*

Nomen מְלָחִים *panni attriti.*

Verbum Chald: מְלַח *corrupit, destruxit, vastavit.*

Arab: אַמְלַח amlach *evulsit, avulsit, extirpavit.* מלחה *delumbatio.* מַמְלוּח mamloch *delumbis.*

IV. Arab. מַאלַח malih *formosus, pulcher, civilis.* מַלָאחָה malaha *formositas, pulchritudo, forma, civilitas, urbanitas.*

Cum ח punct. מַלְחָה malcha *ramus.*
מֻלְח mulch *lacertus in brachio.*

מלט Duo significat. I. מָלַט, idem quod פָּלַט, literis מ פ permutatis. Inde Niphal נִמְלַט *ereptus, liberatus fuit, evasit.*

II. מִלֵּט & הִמְלִיט *liberavit:* hoc est, *peperit, in lucem emisit, edidit.*

Nom: מֶלֶט, Arab. מלוטה, Rabbin. הַמַּלְטָא, Lat. malta *cementum, calx,* arena et aqua subacta, *lutum* unde fiunt lateres.

Rabb. הַמְלָטָה *excusatio.* המלטה *partus*

Arab: מלוטה molôta *cucullus.*

מלך Quatuor significat. I. מָלַךְ, Chal: מְלַךְ, Arab. מַלַךְ malac *regnavit,* consilio, prudentia et legibus *rexit, gubernavit, imperavit, dominatus fuit.*

Nom: מֶלֶךְ, Chald. מַלְךְ, Arab. מֶלֶךְ melec *rex, imperator, gubernator, dux, præfectus, consul.*

Subst. מְלוּכָה, Arab. מֻלְךְ mulc, & מַמְלָכָה mulca *regnum, imperium, dominatio, ditio, dominium.* מַלְכוּת, Chald: מַלְכוּ *idem.* Plur. מַלְכִיּוֹת, Chald: מַלְכְוָן *regna.* מַמְלָכָה, Arab: מַמְלַכָה mamlaca *idem.*

II. מְלַךְ, Chald: et Syr. מְלַךְ *cogitavit, putavit,*

tavit, existimavit, suasit, consuluit, consilium dedit, deliberavit; ex usu Chal:

N. m. Adject. Chald: מְלַךְ & מְלָךְ, Syr: מַלוֹךְ *consiliarius*.

Subst. מְלַךְ, Fœm. מִלְכָא, Syr. מַלְכָא & מַלְכוּת *consilium*.

III. Syr: מְלַךְ *promisit, pollicitus fuit*.

Nom. Adject. מַלִיךְ *promissus*.

Substant. מוּלְכָן *promissio*.

IV. Arab: מַלַךְ malac *accepit, nactus, adeptus est, possedit, acquisivit, vendicavit, emit, habuit*.

Nom: מָאלֵךְ malic *accipiens, nanciscens, adipiscens, possessor*.

מֻמְלַךְ mumelec *patrimonialis*.

מַמְלוּךְ mamluc *acquisitus, emptus, mancipatus, mancipium, minister*.

Subst: מִלְךְ milc *possessio, hæreditas, patrimonium, facultas*. מַלְכָה *habitus*.

תַמַלוּךְ tamaluc *venditio, traditio*.

מֻמְלִךְ mumelic *idem*.

מלס Arab. Piel מַלַּס *planavit asperum, planum fecit, æquavit, lævigavit, polivit*.

Nom: מְמַלַּס mumallas *lævigatus*.

אַמְלַס amals *politus, planus, lubricus*.

מְלָאסָה mulasa *lubricitas, lævitas*.

מַמְלְסָה mamlasa *idem*.

תַמְלִיסָה tamlisa *lævigatio*.

מלף Arab: מִלְף malf *lana, pannus*.

מַלָּאף mallaf *pannifex, lanarius*.

מלץ מָלַץ. Inde Niphal נִמְלַץ *dulcuit, dulcis factus est*.

Rabb. הִמְלִיץ *interpretatus est*.

מְלִיצָה *interpretatio, dispositio orationis, mensura, oratio*.

מלק מָלַק, Chald: מְלַק *rupit, abrupit ungue, discerpsit digitis, avulsit*.

Arab: מַלַּק mallac *abalienavit*.

אתמלק atmalac *admiratus fuit*.

מילק mailac *coticula*.

מלר Arab: מלורה mallôra *merula*.

מנן Arab. מנן manan *imputavit, exprobravit*. מנאן manin *exprobratio*.

מנד Arab. cum ד punctato, מנד *à, absq; hinc:* cum verbo, *postquam*.

מנה Tria significat. I. מָנָה, Chald: מְנָא *annumeravit, supputavit*.

Nom. Subst. מָנֶה, Syr. מְנִי ܡܢܐ *mina* est *libra, pondo*.

מָנָה, Chald: מְנָא, Arab: מנה *portio, pars, particula, numerus, donum*.

מֹנִים *partes temporis, vices*.

מְנִי *numerus* & *multitudo idolorum*. Alijs, numerationis Deus, *Mercurius*: aut *numerus* et *multitudo stellarum*.

Rabbin: מִנְיָן *conditio*. Chald: מִנְיָן *numerus*.

Particula מִן & מ, Syr: מִן, Arab. מן min *à, ab, è, ex, de*.

II. מָנָה per metaphoram, *quasi ad numerum exhibuit*. Piel מִנָּה, Chald: מַנִּי, cum accusativo, *ordinavit, disposuit, deputavit, paravit, præparavit*.

מְמֻנֶּה, Chald: מְמַנָּא *constitutus, præfectus*.

מָן, Chald: מַנָּא, Syr: מַנְנָא, Arab: מן man, & מַלְמָן *Manna*.

Chald: et Syr: מָן & מָאן *vas, instrumentum quo aliquid paratur*.

III. Arab: מנא. Inde אתמנא atmeni *appetivit, desideravit*.

מתמני mutmeni *desiderabilis*.

תמני temêni *appetitus*. מני *sperma*.

מנח Duo significat. I. Inde מִנְחָה, Chald: מִנְחָא *munus, donum*; *oblatio*.

Arab. Verbum מנה manah *dedit, donavit*.

II. Arab. cum ח punctato מנח manach *solarium, horologium solis, horarium* & *calendarium*. מַנְחָה mancha *lepra*.

מנט Arabicè מנוט *alligatus*.

מנאט *alligationes*.

מנך Chald: הַמְנִיכָא & מְנִיךְ *torques*.

Arabicè מנאך *ibi*.

מנע Duo significat. I מָנַע, Chald: מְנַע, Arab: מנע mana *prohibuit, cohibuit, cohercuit, continuit, impedivit, compescuit, refrenavit, subtraxit, recusavit, denegavit*.

Nom: Rabb. מְנִיעָה, Arab. מניעה *prohibitio, contentio*.

נִמְנָע *prohibitus, impossibilis*. הַמּוֹנְעִים *impedimenta*.

מנעה mana *locus prohibitus, inaccessus, munitio, præsidium, propugnaculum*.

ממתנע *munitus*.

Verb מִנַּע *munivit, defendit, protexit*.

II. Per antiphrasin, Syr: Piel מַנַּע *accessit, pervenit, devenit*.

מנת Syr. מְנָתָא *capillus*.

מסס Duo significat. I. מָסַס & מַס *solvit, resolvit, dissolvit concreta, liquavit, liquefecit: per metalepsin, putrefecit*.

Nom: מַס, Fœm. מַסָּה *liquefactio, dissolutio*: metaph. *terror, timor, metus*.

Deinde מַס, Chald: מִס *contributio, tributum, vectigal*.

מִסָּה, Chald. מִסָּא, Syr: מְסָא ex usu Chaldæorum, *sufficientia, exigentia, multum satis, tantum*.

מִסְפִּי, Syr. מְסְפִין, Arab: מס *sufficiens, multus*.

תְּמָס הֲמָס *liquefactio.* הֲמָס *idem.*

Rabbin. מָסָס *stomachus* : aut potius χυλὸς *liquor.*

מְסָא & מְסָאָ & מְסָא *cibus, ferculum.*

I I. Arab. מָסַס *tetigit:* in מִשֵּׁשׁ invenies.

מסה Duo significat. I. מָסָה, Chald: מְסָא, idem quod מָסַס, *liquavit, liquefecit, dissolvit.*

Nom: Chald. מְסֵי *liquefactus, resolutus, putridus.*

Syr: תְּמְסוּתָא *putredo.*

I I Syr: אִתְמְסִי *intumuit.*

מסח Quatuor significat. I. Arab. מסח malah *abstersit, clarum, limpidum reddidit* : item, *hostivit.*

Nomen מַסְחָה mâsha *claritas.* item, *hostorium.*

מסוח musuh *cilicia, sacci.*

תמסח *draco, crocodilus.*

I I. Arab: cum ח punct: מסח *insipidus fuit.*

מָסִיח masich *insipidus.* מַסְחָה mischa *insipiditas.*

I I I. Arab: מסח *unxit.*

I V. Arab: מסח *mensus fuit, hostivit.*

מסך Tria significat. I. מָסַךְ, Chald. מְסַךְ, idem quod מָזַג, literis ס ז, & ג ך permutatis, *miscuit, commiscuit, temperavit.*

Nom: מֶסֶךְ *mixtio, mixtura* vini aut aquæ. מִמְסָךְ *mixtio; locus* aut *vas.*

I I. Arab: מסך mosch, quod Rabbini מוֹסְק scribunt, *muschus, moschus.*

I I I. Arab. מסך masac *traxit, adhæsit.*

מסם Arab. מסאם *pori.* מְסַמְאָה *porosi.*

מסן Chald: מְסָן *calceus.*

Arab. מסן mesen *cotis, coticula.*

מסק Rabb. מָסַק *pressit, compressit, expressit:* metaphoricè, *vexavit, afflixit.*

Nomen מִסּוּק *compressio, expressio.*

בְּסָק *species locustæ.* מוּסִיקָה *musica.*

Arab. מָסִיק *excussio olivarum.*

מסר Tria significat. I. מְסַר, Chal: מְסַר *dedit, tradidit, dedidit, subdidit.*

Nom: Rabb: מְסוֹרָה & מָסוֹרֶת *traditio.* מוֹסֵר *traditor, proditor.* Chald: מְסִיר *traditus.*

I I. Syr: Hiphil אַמְסַר *abjecit, sprevit, contemsit, non curavit.*

Arab מַיְסַר *alea, latrunculi.*

I I I. Chald. מְסַר *serravit.*

מעד Duo significat. מָעַד *nutavit, vacillavit, titubavit, motus, ruinam minatus, lapsus, inconstans fuit.*

Nom. מוֹעֵד *nutatio.*

I I. Arabicè מעד maad *abacus.*

מְעָדִי *contagiosus.*

מְעִדָה miâda *stomachus, ventriculus.*

Rom. 5. מֵאִשׁר אֱלָהּ *parcat Deus:* absit:

מעה Tria significat. I. מָעָה. Inde מְעִי (alijad עיה vel עיה referunt) Arab. מעא *intestinum,* & Arab. *sphincter* : Duale מֵעַיִם, Chald. מְעִין, Arab. אמעא ama *viscera, exta, membra interiora, utriusq; ventris; cor, pulmo; epar, ventriculus, intestina.*

I I. Rabb. מָעָה, Chald. מְעָא sexta pars denarij, 16. grana hordei, *obolus argenteus.*

I I I. Arab: מיעה *galbanum, styrax.*

מעט מָעַט *parum, paucum, modicum, minor, diminutus fuit.*

Nomen מְעַט & מְעָט, Rabb. מִעוּט *parum pauxillum, exiguum, paucitas.*

Rabb: עַל מְעָט *rarò.*

מעך Inde Paul מָעוּךְ *compressus testiculos.*

Rabb. מָעוֹךְ *mamillare.*

מְעִיכָה *compressio.*

מעל מָעַל *pravaricatus, transgressus, mentitus est.* מַעַל *pravaricatio, transgressio.* מְעִיל *pallium.* Rabb. מַעֲלָה *tunica.*

מען Arab: מַעַן maun *instrumentum chirurgicum & musicum.*

ממען *non cessans.*

מְעַיַּן maajan *fascinavit, incantavit.*

מעס Syr. מְעַס *discerpsit, dilaniavit.*

מעץ Arabicè cum ע punct. מעץ, *dolor pungitivus.*

מער Arab. מַעְרָה magra *lutum rubrum.*

מפץ Syr. מְפַץ *innoxius fuit.*

מצץ Duo significat. I. מָצַץ, Chald. מְצַץ & מַץ, Arab. מץ maz, & מצמץ mazmaz, & אַמְצֵץ *suxit, exuxit, mulsit, emulsit, expressit, emunxit, comprimendo elicuit.*

Nomen מֵץ *compressor.*

מַצָּה *placenta non fermentata, azymum*

I I. Arab: cum צ punctatis, *colluit.* אתמצמץ *collutus fuit.*

Nom. תמצץ & מצמצאה *collutio oris.*

מצא Duo significat. I. מָצָא *invenit, reperit, comperit, casu nactus est, labore sibi paravit & acquisivit, studio aut opportunè deprehendit, incidit, contigit, evenit.*

Nom: Rabb: מָצוּי *inventus, præsens.*

מְצִיאָה & מְצִיאוּת *essentia, existentia, præsentia, esse.*

נִמְצָא *ens, existens, præsens.*

הַמְצָאָה *inventio.*

I I. מְצָא *invenit, potitus fuit, polluit, potuit, licuit, suffecit.*

Nom: Syr: מְצָא *potis, pollens.*

לָא מִתְמְצִיָּא מְצִיָא *impossibile posse.*

מצב Arabicè אמצאבה *insana.* מִצְּבָה muziba *calamitas, infortunium, exitium.*

מצה Duo significat. I. מָצָה; idem quod מָצַץ *expressit, compressit, suxit, exuxit ore.*

Nom. Syr: מַתְמְצִית *defuctio, gustus.* Rabb. תמצית *succus.* מַצָּה *corium rude.*

II. Arab: מצא & מָצִי modi *ivit, vadit, transijt, præterijt, abijt, profectus est.*

Nom. מָאצִי *præteriens.* אַלְמָאצִי almadi *præteritum.* מַמְצִי mumdi *errabundus, erro.*

מצח מֵצַח *frons:* Plur. מִצְחוֹת *frontes.* Fœm: מִצְחָה *lamina frontalis.*

מצל Chald: מְצִילָא *tridens.*

Arab: מצאל mazil *vallis, convallis.*

מצע Duo significat. I. Chald מְצַע *dimidiavit, in duo divisit, per medium partitus est.*

Nom. מְצַע, & מְצִיעַ, & מְצִיעוּת, Syr. מְצִיעָא, & מְצָעְיוּת, Rabb אֶמְצַע *medium.*

מְצִיעֲי, Syr: מְצָעָי, Rabb. אֶמְצָעִי μέσος *medius, mediator.*

Rabb. אֶמְצָעוּת, Syr. מְצָאִית, litera ע absorpta, *mediatè.*

II. Arab. cum צ punct. מְצַע madag *masticavit, mandit, comedit.* מַצְעָה madga *mansum.* מַמְצוּע mamdug *masticatus.* מַצְע madg *masticatio.*

מִצְרִי, Syr. מְצְרָן *Aegyptius.*

Arab. מצר mezr *Aegyptus.*

מקק Duo significat. I. מָקַק, Chald. מְקַק & מַק *liquefecit, dissolvit.*

Nom: מַק *dissolutio, putredo, fœtor.* Rabb: *tinea.*

Rabb: מוק *soccus, crepida.*

II. Arab. מקק *offensus fuit.*

מק muqq *fungus.* מק moq *mucus.*

מקט Ara. מקט maqt *avaritia, asservatio.* מאקט maquit *avarus, parcus.* מקטה macta *tela.*

מקל מַקֵּל *baculus, virga.* מַקַּל *idem.*

Rabb: מקלה *musculus oculi.*

Arab. מקלה mucala *cutis.* מקל mochal *bedellium.*

מקם Arabicè מאקים *angularis.*

מקת Arabicè מקות *abominatus est.*

מרר Quatuor significat. I. מָרַר, Chal: מְרַר & מַר *amarus, acerbus factus fuit:* Per Metaphoram, *exacerbatus, iratus, irritatus, contristatus, mœrore, solicitudine & dolore animi affectus est, tristitiam ex miseria & calamitate contraxit.*

Nom: Adject. מַר, Chald. מְרִיר & מְרִירִי, Arab. מר marr, & מריר marir *amarus, acerbus, austerus, tristis, mæstus, sævus, iratus, difficilis, importunus.*

Subst: et absolutè, מַר, Fœm: מָרָה *amaritudo;* et cum verbis, *amarè.*

מְרוֹר, Chal. מְרַר; Item מֶמֶר, & מָרָה, & מְרִירוּת, & מֹרָה, Chald. מְרִירָא, Syr. מְרִירוּת, Arab: מראדה marara, & מרה marra *amaror, amaritudo, tristitia, mæstitia, dolor.*

מוֹר, Arab. מַר mur, mor *myrrha.*

מְרוֹרָה & מְרֵרָה, Chald: מְרִירָא & מְרָרָא, Arab: מַר marr, & מְרָארָה marara & מרה marra *fel, bilis, & venenum serpentis:* ab amaritudine.

Syr: מַרְמְרָנָא *exacerbatio.* מְמַרְמְרָן *exacerbator.* מְרִירָאִית *amarè.*

Rabb: המרה *vesica fellis.*

II. מָרַר idem quod מוּר, *mutavit.*

III. Hithpael הִתְמַרְמֵר *elevavit se, sublatus fuit.*

Nomen מַר *gutta, stilla.*

הַמְרוּרִים *eminentia, cumuli lapidum, tumuli.*

IV. Arab: מַרָה marrar: Plur: מְרָאר mirar, & מְרָאת marrat *vices.*

מרא Tria significat. I. מְרִיא idem quod בריא, *animal pingue domi saginatum, & altile.*

Verb: הַמְרִיא *elevavit se, sublatus fuit;*

Nomen Rabbin: מְרִיא *dæmon.*

II. Chal: et Syr: מְרָא, & מָרֵי, & מָרָן, cum litera ן paragogica, *dominus, magister.* מַרְוָא & מָרוּן *dominium, imperium.* Syr. מָרוּתָא *dominus.* אִתְמָרַן *dominatus est.*

Rabb. מר *doctor* in Babylonia promotus.

III. Arab. מר mar *vir, maritus:* Fœm. מְרָאה mara *mulier, uxor.*

אמראיה amria, & אסתמרא istamira *mulierositas, libido.*

מרג Quatuor significat. I. מוֹרַג *tribula.* מוֹרִיג *idem.*

II. Chald: מוריג *faux, palatum.*

III. Chald. מְרַג *impulit.*

Syr: מְרַגְנָא *habitationes.*

IV. Arab: מרג marg *pratum, pascuum, ager, campus, campestre, herboletum.*

מרגי margi *pratensis, campestris.*

מַרְגָאן morgan, Matth. mergen, morgran *corallium, frutex marinus.*

מארג *flamma.* מְרַג *repressit.*

מרד Duo significat. I. מָרַד, Chald: מְרַד *defecit, rebellis fuit.*

Nomen

Nomen מְרָדוּת & מֶרֶד, Chald: מְרַד & מְרוֹד *defectio, rebellio.*

Syr: מְרִיד, Arab. מארד *rebellis.*

Rabb. מָרוֹד *apostata, dæmon.*

מָרוֹדָא *onager*, rebellis.

II. מָרַד *afflictus, humilis, pauper, querulus fuit* Arab. מָרוֹד *incessus.*

מרה Duo significat. I. מָרָה, idem quod מוּר, *mutavit, variavit dictum, fœdus* aut *præceptum alterius, non paruit dictis, inobediens, rebellis fuit. offendit.*

Nom. מוֹרֶה *mutabilis, inobediens.*

מְרִי *mutatio, mutabilitas, defectio.* מֹרָה *idem.* Dual. מְרָתַיִם *mutationes.*

מוֹרָה, Chald: מַרְנָא *novacula.*

Arab. מַרָא *lis, contentio.* ממאראה *contentiones.* מְרִי meri *æsophagus, gula.*

Rabbin. מֻרָן *apostata.* Inde *Maranus* Iudæus baptizatus, qui tamen in sua manet fide.

II. Syr: מְרָא & מְרִי *imitatus fuit.*

מרז Inde Arab. מארזא *cinctoria.*

מרח Tria significat. I. מָרַח *circumligavit*, דְרִידְרִי, *fasciis involvit, cataplasmavit, imposuit.*

Nomen מָרוּחַ *ligatus, compressus.*

II. Syr: מְרַח, Chald. Hiphil אַמְרַח *ausus fuit temerè.*

Chal. מְרִיחַ *audax, temerarius* מַרְחוּת *audacia.* Syr: מַרְחָאִית *audacter, temerè.*

Rabb. מָרַח *ventilavit.*

מְרִיחָה *ventilatio.*

III. Arab. cum ח punct. מרח marach *injunxit, mollificavit.* יתמרחוא *injungemur.* מרוחא *injunctus.* תמריח *injunctio.*

מרט Duo significat. I. מָרַט, Chald: מְרַט *radicitus evulsit pilos, plumas*, aut *cutem carnis, depilavit, decalvavit, deplumavit, scalpsit, excoriavit.*

Nomen מֹרָט *depilatus.*

Chald. מָרָט *calvicies.*

Rabb: מֵירוּט, Arab. תַמְרִיט *depilatio.*

II. Per Metaphoram, מָרַט *deterſit rubiginem, terſit, defricavit, polivit, expolivit ferrum* aut *æs.*

מרן Chald: מוֹרְנִיתָא *hasta.*

מוֹרְנִי *vermis.* מוֹרְנָן *abies.*

מרס Chald: מְרַס, Arab: מרס maras *trivit, contrivit, compressit, contudit, fricavit, confricavit, liquefecit manibus.* מְרִיס *contusus.*

Nom. מוֹרְסָא & מַרְסָן *compressio.* Itē, *cortex tritici* ex attritione remanens.

Rabb. מוּרְסוּת *apostemata.*

מרע Duo significat. I. Chaldaicè מְרַע:

Niphal אִתְמְרַע *ægrotavit, infirmus fuit.*

Nomen מְרַע *morbus.*

II. Arab מרע mara *manavit, permanavit.*

מארע mari *manans.*

מרע mara *fontanal* locus fontium.

מרץ Duo significat. I. מָרַץ. Inde Niphal נִמְרַץ *roboratus, confortatus, robustus, validus, vehemens fuit.*

II. Arab. מָרַץ marad *ægrotavit, infirmus, debilis fuit.*

Nom. מריץ marid *infirmus, ægrotus.*

מרץ marad *morbus, infirmitas, ægritudo, dolor.*

מרק Tria significat. I. מָרַק, Chald: מְרַק *terſit, abſterſit, fricavit, defricavit, abraſit.*

Nom: מָרָק, Arab. מָרַק marac, Fœm. מַרְקָה marca *jus, jusculum, brodium.*

Rabbin: מָרָק *vinum abſterſum & percolatum, ideoque ſapidum.*

תַּמְרוּק *terſio, abſterſio.* Rabb. *medicina abſterſiva.* מְרוּקָא *os dactylorum.*

מַרְקָא *lutum cum albumine ovi mixtum, quo rimæ vaſorum obturantur.*

מֵרוּק *abſterſio, deletio.*

Arab. ממרק mumarrac *ſucculentus, ſuccoſus.* מִרָאק mirach *pars corporis ſub coſtis notis.*

II. Per metaphoram, מָרַק *terſit, abſterſit rubiginem, polivit, expolivit ferrū* aut *æs.*

III. מָרַק *nauſeavit, tædio affectus eſt, abhorruit, repudiavit.*

מרש Chald. et Syr. מְרַשׁ *culpavit, accuſavit.* מְרִישׁ *trabs.*

מרת Syriacè מַרְתְ *monuit.* Arab. מרת marrath, cum ת punct. *injuriatus fuit verbis, probris affecit.*

משש Duo significat. I. מָשַׁשׁ, Chald: et Syr. מְשַׁשׁ & מַשׁ, Arab. מסס maſas, idem quod מוּשׁ, *palpavit, tetigit, attigit, contrectavit, tangendo tentavit, exploravit intentavit, ſcrutatus eſt.*

Nom: מְמוּשׁ pro מִשְׁמוּשׁ, *palpatio.*

מַמָּשׁ pro מַשְׁמַשׁ, *ſimpliciter, propriè, præcisè: ſolidum, firmum, certum, ſubſiſtens:* item, *ſubſtantia,* et *aliquid tactu perceptibile.*

Arabicè מסוס maſus *inſipidus.* מס *multus.*

II. Arab: משאשיח *ſpongioſi:* item *concavitas.* מְשַׁבְּשׁ *chryſomela.* מִשְׁמָשׁ *inordinatus.*

משה Tria significat. I. מָשָׁה *eduxit, traxit, extraxit, removit.*

Nom: מְשִׁי *ſericam, ſerica blatta.*

II. Arab. מְשִׁיא maſchi *meavit, inceſſit, ivit, vadit, ambulavit, venit, progreſſus eſt, profectus fuit.*

Nomen מָאשִׁי maschi *ambulans, ambulator, viator.*

מְאשִׁיָה *animal, pecus.*

מַמְשִׁי mamschi *ambulacrum subdiale, porticus, xystum.*

מִשְׁיָה meschia *ambulatio, incessus, profectio, adventus.*

III. Arab. מְשִׁי maschi *voluit.*

Nom: מְשִׁיָה *voluntas, consilium.*

תַמְשִׁיָה tamschia *contributio, symbolū*

Verb. מַשִׁי maschi *contribuit symbolum.*

משח Tria significat. I. מְשַׁח, Chald: et Syr: מְשַׁח, Arab. מַסַח masah *unxit oleo.* Per Metonymiam significat, *regem, sacerdotem magnum,* aut *dominum constituere, ordinare, inaugurare, præficere.*

Nom: מָשׁוּחַ *unctus.*

מָשִׁיחַ, Chal: מְשִׁיחַ, Ara. מַסִיח masih *μεσσίας unctus.* Per excellentiam autem מָשִׁיחַ Messias, præcipuus ille *rex simul & sacerdos magnus* dicitur, qui expectabatur, et cujus typus reges et summi sacerdotes erant.

מְשִׁיחִיִּים *Christiani.*

Arab: מַמְסוּח mansuh *unctus.*

מִשְׁחָה & מָשְׁחָה, Arab: מַסְחָה *unctio, unguentum.* Chald: מְשַׁח *oleum.*

II. משח *pinxit, formavit, delineavit.*

מִמְשַׁח *pictura.*

III. Rabb. מְשׁוֹחָאָה *mensor fundorum.*

Chald: מְשַׁח, Arab. מסח *mensuravit, mensus fuit, hostivit.*

Nomen מְשַׁח, Fœm. מִשְׁחָא, Arab: מסאח *mensura, sors.*

Arab: מַסְחָה masha *hostorium, hostimentum.* מסחתא *bilanx.*

משט Arab משט maschat *pexuit, depexuit caput, pectinavit, carminavit lanam.*

Nom. מאשטה maschita *calamistra, cosmeta, concinnatrix sponsæ, pronuba.*

משט maschat *pecten,* item *pecten lini et fullonum.*

משך Duo significat. I. מְשַׁךְ, Arab. מַסַךְ masach *traxit, pertraxit:* Arab: *prehendit, apprehendit, tenuit, retinuit, continuit, prohibuit, retraxit.*

Arab: אתמסך atmasach *adhæsit.*

Nom: מוֹשֵׁךְ *trahens, tractor.*

מֶשֶׁךְ *tractus; traha,* ἕλκυθρον.

Rabbin: הַנִּמְשָׁךְ *tractum.*

מְשִׁיכָה, Chald: מְשִׁיכוּת *protractio, consecutio.* מַשְׁכוֹכִית *pecus cum tintinnabulo, præcedens & post se trahens oves.*

Chald: מְשַׁךְ *μέσχος pellis, cutis.*

Arab: מַמְסַךְ *obstans, sustinens.*

אסתמסאך, & אמסאך, & מסאכה *retentio.* מַשְׁכִּים *Tusci.*

משל Duo significat. I. מָשַׁל, Chal: מְשַׁל *dominatus est, jus, autoritatem, potestatem habuit in rem* vel *personam aliquam.*

Nom. מוֹשֵׁל *dominans, dominator, dominus.* מִמְשָׁל, Fœm. מֶמְשָׁלָה & מִמְשֶׁלֶת *dominium, potestas.*

II. מָשַׁל, Chald: et Syr. מְתַל *assimilavit, comparavit, contulit, exemplificavit, similitudines dixit, parabolicè locutus est.*

Nom. מָשָׁל, Chald: et Syr: מַתְלָא, Arab: מַתַל mathál, cum ת punctato, *similitudo* seu *comparatio* rei ad rem aliam, *parabola, proverbium, sermo figuratus & obscurus, brevis & trita sententia, typus, exemplum, imago, effigies, apographum, fabula.* מְשֹׁל *idem.*

מוֹשֵׁל, Chald: מַתְּל *proverbia loquens.*

Chald. מַתִּיל *comparatus, similis.*

אַמְתָל *ratio* vel *indicium rei.*

Arab: cum ת punct. תַמְתָאלָה tamtila *assimilatio, repræsentatio, imago, similitudo.* מְמַתִּל mumatthil *repræsentator, histrio.* מתאל *similitudo.* מתל matil *sicut.*

משם Arabicè משם *lotus* arbor.

משימה *secundina.* משימי *secundina cerebri,* pia mater.

משע Arabicè אמשע *abstersit.*

תמשיע *abstersio, mundatio.*

משק Hebr. מֶמְשַׁק *exitus.*

Arabicè מטקה *dolor.*

מתת Arab. אתמתת atmatat *speravit, expectavit, moratus, tardatus fuit.*

מתג מֶתֶג *frenum:* metaphoricè, *directio, gubernatio.* מְתִינָה *productio, retentio syllabæ.*

מתה Inde מְתִים *homines, viri.*

Rabb. מְתִים *singularia, individua.*

מְתֹם nomen collectivum de *viris.*

Particula מָתַי *quando:* Rabb: prædicamentum *quando.*

מתח Duo significat. I. מָתַח, Chald: et Syr. מְתַח *tetendit, extendit, expandit.*

Nom: אַמְתַּחַת & אַמְתַּחַת *saccus.*

Chald: מְתִיחַ *extensus,* & *filum extensum* in texendo, *stamen.*

Rabb: מְתִיחָה, Chald: מְתִיחוּת *tensio, extensio, expansio.*

Syr: מַתְחָא *vis videndi, scopus, spaciū.*

II. Per antiphrasin, Syr. מְתַח *astrinxit, constrinxit.*

מתם Inde Syr: מְתוּם *aliquando, semper, seculum.*

מתומי

מְתוּקָאִית. מִתּוּמִּי *sempiternus, æternus*. *perpetuò*.

מתן Quatuor significat. I. מָתְנַיִם, Syr. מַתְנָתִין *lumbi*: inde pro *robore* accipitur Rabb. מָתָן *lumbus*.

II. Chal מְתַן, in Hiphil אַמְתִּין *expectavit, præstolatus, cunctatus, moratus fuit, distulit*.

Nom. Rabb: הַמְתָּנָה, Chald. מְתִינָא *expectatio, pænitentia*.

Chald: מְתִינוּת *tarditas, pedetentim*.

II. Arab: מְתַן *gratificatus fuit*. Deinde מְתָאנָה & מְתִין מְתַן *spissus*. אמתן *spissior*. מְתָאנָה *spissitudo*. Et cum ח punct: מְתָאנָה, à mascul. מְתָאן mathan *vesica*.

IV. Rabb: מִתֵּן *humectavit, udum reddidit*.

מְתוּנָא *humidum, udum*.

מְתְנָא *funis*. מָתָן *Basan* regio.

מְתְנוּנָא *macer, languidus*.

מתע Arab: מתע mata, Fœm. מתעה *vas, sarcina*.

מתק מָתַק, Chald: מְתַק *dulcuit, dulcis fuit*, vel *factus est*.

Nomen מָתוֹק, Chald: מְתִיק *dulcis*. מָתוֹק *idem*.

Subst. מֶתֶק & מֹתֶק, Chald. מְתִיקוּתָא. *dulcedo, dulcor* מַמְתַּקִּים *dulcia, dulciaria*.

Rabb: מתקרא *dulce*.

Arab: מיתאק *fœdus*.

מתר Syr: מַתְרָא *cadus*, βάτος.

FINIS LITERÆ MEM.

LITERA
נ Nvn.

נא Duo significat. I. נָא, Arab: אן an, literis transpositis, *nunc, ita, ideo, quæsò, obsecrò, amabò*.

II. נָא, Arab. ני nei, literis permutatis, *crudus, non coctus, semicoctus, non satis assatus, indigestus*.

נאה נאה. Inde נָאוָה, sicut נאורה, ut ה geminetur: & נָאוָה, ut א quiescat.

Rabb: נָאֶה, Chald. נָאֵי *pulcher, elegans, decorus, decens, aptus, congruus*.

נוי נאי *pulchritudo, congruitas*.

הִתְנָאָה *pulcher factus est*.

הִתְנָאוּת *honestas, convenientia, congruitas*.

נאם נאם significat דבור, *dixit, locutus, elocutus fuit*.

Nomen נְאֻם *dictum, verbum, sermo, oratio*.

Rabb. נַאֲמָן *orator, rhetor*.

נאף Duo significat. I. נָאַף, Chald. נאף *mœchatus est, adulteravit, adulterium commisit*.

Nomen נאף *adulter, mœchus*.

נַאֲפוּפִים & נאפים *adulteria*.

II Per metaphoram, נָאַף *idola coluit*.

נאץ נָאַץ *abjecit, reprobavit, sprevit, contemsit, floccifecit, indignatus, aversatus, aspernatus fuit*.

Nomen נְאָצָה, Chald. נאוצא *contemtus, contumelia*.

נאק נאק *clamavit, gemuit, singultus edidit*.

Nom. נְאָקָה *clamor vulnerati aut interfecti*.

נאר נָאַר: Piel נֵאֵר *elongavit, removit, projecit ex corde, oblitus est*.

Nomen נאור *removens*.

נבא נָבָא, Chald: נְבָא. Inde Niphal נִבָּא, Arab. נבי: Hithpael הִתְנַבֵּא, Chald. אִתְנַבִּי, in Daniele הִתְנַבִּי, Syr: אֶתְנַבִּי, Arab: תנבא tanabba, תנבי & אתנבי *dixit* נבא *futurum, prophetavit, vaticinatus est, prædixit, prænunciavit, indicavit*.

Nom. נָבִיא, Chald: נְבִיא & נְבִי, Arab. נבי nabi *propheta, vates, doctor, scriba*. Inde propheta pro *doctore, gubernatore*.

נְבוּאָה, Chald. נְבִיאוּת, Arab. נבוה nubua *prophetia, vaticinium, prædictio, prognosticon*.

נבב Rabbin. נִבַּב *scaturivit, ebullivit*.

נִבְעָא *scaturigo, scatebra*. נובע *foràs inducens*.

נגר *flagrum,plaga.* מְנַגְּדָן *tortor.* נַגְּדִין *aratores.* נְגִדִין *tractus.*

נְגִיד *ductile aurum*, aut *aliud metallū.*

נְגִיד *macilentus, gracilis.*

נְגְדָא *traha sementis.* נגוד *rusticus.*

Arab. נאגר *papyrus.*

III. Chald. נגר & אִתְנְגַר *expiravit, mortuus fuit.*

Nomen נגר *moribundus.*

נגה Duo significat. I. נְגַה, Chald. et Syr. נְגַה *splenduit, fulsit, luxit, illuxit.*

Nomen נֹגַהּ *splendor, lux.*

Chald: נִיהַ *fulgor, scintilla.*

Rabb: מַגִּיהַ *illustrator, interpres, corrector libri.* מֻגָּה *correctus liber.*

הַגָּהָה *illustratio, interpretatio, annotatio, correctio libri.*

Syr: מַגְהָא *tempus matutinum, aurora.* נְגוֹרָה *insula.*

II. נגה *retardavit, tardè venit.* אַגַּה *pernoctavit.*

נגח Tria significat. I. נגח, Chald: נגח *cornupetijt* aut *ferijt, percussit, impetijt.*

Nomen נַגָּח κερατιστὴς *cornupeta.*

II. Per metaphoram, Chal: Hiphil אַגַּח, & Hithpael Heb. הִתְנַגַּח, Chald. אִתְגַּח *manus conseruit, bellum intulit, præliatus est, dimicavit.*

Nomen אַגְחוּתָא & אגיחותא *prælium, bellum.*

III. Arab: מַנְגוּח mangoh *puer expositititius, projectitius.*

אנגאח *curavit.* אנגח *procede.*

נגל Inde מַגְּלָא, Chald. מַגָּל, Arab. מנגל mangal *falx* messoria et fœnoria, *secula.* Dimin. מְנֵיגֵל muneigel *falcula.*

נגם Arab. נגם nagam *stella & sydus, astrum, constellatio, corona cœli, et cometa.*

מְנַגַּם munaggam *stellatus.*

מְנַגִּם munaggim *astrologus.*

תַּנְגִּים *astronomia divinatrix, astrologia.* נגם *gramen.*

נגן נִגֵּן, Chal: נַגֵּן *psallit, cecinit.*

Nomen נְגִינָה & מַנְגִּינָה, Chald: נִגּוּנָא et נגון *musica modulatio, canticum, symphonia.*

נגס Duo significat. I. נגס *masticavit, manducavit.*

II. Arab: נגס nagas *polluit, contaminavit, inquinavit, cloacavit.*

Nom. נַגַּס nags *inquinatio, pollutio.* נַגָּאסָה nagasa *pollutio, immundicia.* נגס *immundus.*

נגע Duo significat. I. נָגַע, Chald. נְגַע *tetigit, contigit, attigit, pertigit, pervenit:* In malum, *attrectavit, percussit, ferijt, læsit, afflixit, nocuit.*

Nom: נֶגַע *plaga, læsio, percussio, nocumentum; plaga lepræ.*

נְגוּע *tactus, percussus.*

Rabb: נְגִיעָה *tactus.* נגע *ulcus.*

II. Arabicè נגע *profuit, contulit, valuit.*

אלנגעה alniegia *proficua.*

נגף נגף, Chal. נְגַף significat רחיפה, *percussit, ferijt, læsit, cecidit:* Absolutè, *impegit, offendit, vapulavit, percussus fuit.*

Nom: נֶגֶף *percussio lethalis, plaga, pestis, ruina.* מַגֵּפָה *idem.*

Rabb. מַגְּפַיִם *calcaria, dentes, rastri.*

נגר Quatuor significat. I. נגר, Syr. נְגַר, idem quod גרר, *traxit, detraxit, attraxit, protraxit.*

II. Per metaphoram, נגר, Arab. נגר nagar, significat נזילה, *tractim fluxit, defluxit, effusus fuit.*

Nomen נָגָר et נֶגֶר *rivus* ex fonte defluens. Rabb: נִגְרָה *fluxus:* Item *detractio, devolutio:* item *provocatio urinæ.*

Arab. נגיראת *fluenta, stagna.*

III. Chald: נַגָּר, Arab. נגר *dolator ligni et ferri*, artifex lignarius, faber lignarius. Arab: מנגרה mangara *lignaria ars et officina.*

נגרותא, Arab: נִגָּרָה *dedolatio, levigatio, artificium, magisterium.* נִגְרָא *vectis.*

Arab: in Geogr. ישעה יגר *& capillus ejus abraditur.* נגרה nagara *arrosio.* אנגרה angara *urtica.* נגיר nagar *gramen, urbena.*

מְנַגַּר munaggar *graminosus.*

IV. Chald: נְגַר, Arab: נגרה nagra *graculus, monedula.*

נגש Cum puncto dextro, נגש *accessit, appropinquavit, attigit.*

נגש Cum puncto sinistro, signif. לחץ וריחוק, *adegit ad opus faciendum et ad solvendum, coëgit, impulit, repetijt aliquid, afflixit.*

Nom. נוגש *exactor, tributorum collector.* Æthiopicè נגוש *rex, princeps.*

Arab. נגס *iniquitas, rapina.*

נדד Duo significat I. נד נָדַד, Chal: נְדַד, idem quod נוד, *motus, remotus, elongatus fuit, fugit, aufugit, recessit, celeriter migravit.*

Nomen נְדֻדִים *remotiones.*

נִדָּה *remotio, menstruum.*

II. Per metaphoram, Syr: נְדַד et נד *fugit, aversus, aversatus, abominatus, execratus, aspernatus fuit.*

נְדִיד *abominabilis, aversione dignus.*

נדירא

נְדִיבוּת & נְדִיבָא *abominatio.*

נדב Duo significat. I. נָדַב *sponte, voluntariè, liberè & libenter largitus est, dedit, donavit, obtulit Deo & hominibus de suo, liberalis, beneficus, munificus fuit.*

Nom. נָדִיב *voluntarius, liberalis, beneficus, animo liberali praeditus, & largiens libenter:* Per Metonymiã, *princeps.*

Substant: נְדָבָה, Chald. נִדְבָא & הִתְנַדְּבוּת *spons, voluntas, liberalitas: oblatio voluntaria, donum, munus.*

Chald: אִתְנַדַּב *princeps factus est.*

II. Arab. נדב nadab *vocavit, appellavit, compellavit, invitavit.*

נאדב nadib *compellans.*

נדבה nudbah *appellatio, invitatio, convivium, epulum.*

מנדוב mandub *appellatus, invitatus.*

ינתדב *invitabitur.*

אנדאב *foramina.*

נדה Duo significat. I. Inde Piel נִדָּה *removit, expulit, fugavit, relegavit, abominatus est.*

Nom: נִדָּה *donum abominandum, merces quae scorto datur.* נְדָן, Chal. נְדַן *idem.*

מְנַדֶּה, Chald: נִדְּי *tributum.*

Rabb. נְדוּנְיָא & נְדוּנָיא *dos mulieris.*

נִדּוּי *remotio, excommunicatio.*

מְנַדֶּה *profligans.* מְנֻדֶּה *profligatus, relegatus, proscriptus.* נִדָּן *locustae.*

II. Arab. נאדי *clamavit, praedicavit, vocavit, dixit.*

Nom. נדא nida *clamor.* מְנָאדִי *praeco.*

מְנָדָה munede *vocativus casus.*

Deinde נדה nada *accidit, evenit.*

תנדוה *locus mammillarum in viris.*

נדח נָדַח, Chald. נְדַח, Arab: נטח natah *pepulit, impulit, propulit, expulit, ejecit, repulit, amovit, trusit.*

נִדָּח, & מֻדָּח & מַדּוּחַ *impulsus, expulsus, ejectus.*

מַדּוּחִים *impulsiones.* נִדְּחֵי *propulsio.*

Arab: נְטִחָה nâtha *impulsio, repulsio, rejectio.* נטאח nattah *cornupeta.* נטח nath *impulsus.*

אנטח antâh *annixus, innixus, suffultus fuit.*

נדל Arab: מנדיל mandil *mantile, mappa, emunctorium.*

Rabb. נָדָל *reptile multipes, centipeda.*

נדם Arab. נדם nadam *poenituit, poenitentia ductus fuit.*

Nom: נאדם nadim *poenitens.*

נדן נְדַן, Chald: נְדַן & לְדַן, in Daniele נִדְנֶה *vagina.* Per metaphoram, נְדַן *corpus.*

נדס Inde הנדסה *Geometria.*

נדף נָדַף, Chald: נְדַף, Syr. נְדַף *pepulit, impulit, propulit, propulsavit, dissipavit, sparsit, dispersit.*

Nom: Chald: נְדִיף *sparsus, diffusus.*

נדר Duo significat. I. נָדַר, Chald: נְדַר, Arab: נדר nadar, & אנדר andir *vovit, promisit Deo.*

Nom. נֶדֶר & נֵדֶר, Chald: נְדַר, Arab: נדר nadr *votum.*

Arab. נדיר nidir *donarium.*

מנדור mandur *voto promissus Deo.*

II. Arab cum ד punct. נדר nadar, et אנדר andir *indicavit, nunciavit, annunciavit, dixit, praedixit, praedicavit, portendit, prognosticavit.*

Nom: נאדר nadir, et מנאדר munadir *praedicans, portendens, prognosticans.*

אדיר indir *indicatio, praedicatio.*

אנדר andar *area.*

נדיר nidir *dictum gratiosum.*

נהא vel נהה tria significat. I. נָהָה. Inde Niphal נִנְהָה, Chald: אִתְנְהִי *collectus fuit.*

Arab. אנתהי antahi *venit, pervenit, pertigit.*

II. נָהָה *lamentatus est, questus fuit.*

Nom. נְהִי, Fœm. נְהִיָה, et נֹהַּ, et נִי *lamentum, querela.*

III. Arab: נהה vel נהא *prohibuit, correxit.*

אתנהי atnahi *marcescere, flaccescere.*

מנתהי et אנתהי intihe *finis, terminus, extremitas, conclusio orationis.*

מתנאהי *finitus.*

נית nia *conscientia, voluntas rationalis.*

ניתך *mens tua.* פי נהאיה *pro.*

נחו nahu *Grammatica.* נחוי *grammaticalis.*

נהב Arab: נהב, et אנהב anhab, et אנתהב antahab *diripuit, spoliavit, profanavit sacrum.*

נהג נָהַג *duxit, deduxit, abduxit, abegit oves vel pecora:* Metaphoricè, *assuefecit, consuefecit, rexit, gubernavit, instituit, docuit,* cùm ad homines transfertur: Absolutè, *pedetentim incessit, assuevit, consuevit, solitus fuit.*

Nomen מִנְהָג, Arab: מִנְהַאג *ductus, deductus, mos, consuetudo, institutum vitae*

נָהוּג *consuetus, solitus.*

נְהָגָה *gubernatio, regimen, diaeta.*

מַנְהִיגִין *remi,* quibus navis regitur.

נְהָגוֹת *consuetudines.* מְהֻנְהָג *usitatus.*

נהד Arab: נהד nahad, et תנהד tanahad *gemuit, fremuit, suspiravit, anhelavit.*

Nomen תנהד tanhad, et תַּנְהוּדָה tanhuda

tanhuda, *suspirium, anhelatio*: Plur. תַּנְאָהוּד tanahud *suspiria*.

נהל Duo significat. I. Inde Piel נִהֵל *duxit, leniter adduxit, tulit, detulit, portavit*: Per Metaphoram, *sublevavit, educavit, sustentavit*.

Nomen נַהֲלָלִים *dumeta*.

II. Rabb: נָהַל *cribravit subcerniculo*.

Arab: נהיל nahil *decolor, pallidus*. נהולה *decoloratio*. נהלה nihila *dos*.

נהם. נָהַם, Chald. & Syr: נְהַם *rugijt*, proprie de hominibus, Per metaphoram, de alijs, *fremuit, gemuit*.

נהץ. Arab. נהץ, cum ץ punct: nahad *surrexit, ambulavit, incessit*.

Nomen נהוץ *ambulatio, incessus*.

נואהץ *pulli qui volant*. in Avicen.

ינהץ *ambulavit*.

נהק. נָהַק, Syriacè נְהַק, Arab. נהק nahaque, idem quod נאק, *clamavit, rugivit*:

נהר Tria significat. I. נָהַר *cucurrit ad placitum, decurrit, procurrit celeriter & copiose*.

Nomen נָהָר, Chald: נְהַר, Arab. נהר nahr *cursus aut decursus aqua multa, fluvius, rivus, flumen*.

Chal: מִנְהָרוּת *obsequium, servitus voluntaria*.

Arab. נהרי nahari *fluviatilis*.

II. נְהַר, Chald: & Syr: נְהַר, ex usu Chaldæorum, *luxit, illuxit, splenduit, illuminatus, clarus, perspicuus fuit*.

Nom. נְהָרָה *lux, aurora, dies*.

מִנְהָרוֹת *spelunca, fovea*.

Chal: נְהוֹר, Syr: נוּהַר, Arab: נְהַר *lumen*. נְהִיר *lucidus*. נַהִירוּ, & אַנְהָרָא, & אַנְהָרוּת *illustratio, splendor*.

נְהַר & מְנְהַר *fenestra*.

Syr. נַהִירָאִית *clarè, dilucidè, perspicuè*.

Arab. נהר nahâr *dies*.

III. Per metaphoram, Chal. & Syr: נְהַר, Arab: נהר *mente illuminatus, commonefactus, edoctus, recordatus fuit, didicit*.

Syr. נַהִירוּת & מַנְהַרְנוּת *commonefactio, doctrina, scientia, reminiscentia*.

נהש Arab: נהש nahasch *momordit*.

נַהְשָׁה *morsus, morsio, punctio, & frequentia spiritus*.

נוא Inde Hiphil הֵנִיא *fregit, confregit, infregit, labefactavit, irritum fecit, impedivit* verba, cogitationes, conatus, *retractavit, refutavit, annihilavit*.

Nom. תְּנוּאָה *fractio, labefactatio*.

Arab: נאיין *peregrinantes*.

נוב Tria significat. I. נוּב et נָב, Arab. נאב *germinavit, crevit, fructificavit*, *fructus produxit, procreavit, natus, auctus fuit*.

II. נוּב vel נָב *locutus fuit, protulit*.

Nomen נִיב *fructus, proventus*. תְּנוּבָה *idem*.

Rabbin. נְבַיִן *germina, flores*. נִבְאָה *lens ndis, pediculorum germen*. נִיב *vermis* in lino crescens.

Chald. נִיב *dens*. Arab: נאב neb *dens caninus*.

III. Arab. נוב nub *posuit in suo loco, substituit, delegavit*.

נאיב naib *substitutus, delegatus, advocatus, prorex*.

נוב nèub *febris tertiana*.

נובה neuba *paroxismus*.

נאביה niebe *viaticum*.

נובא *juxta vigilias, per substitutionem*

נוב nub *constat*: de precio.

נוברה *morus in oculo*.

נוד Tria significat. I. נִיד et נָד *motus, agitatus, vagatus est, fugit, profugit, migravit, exulavit*.

Nom: נָד, Chald. נְאַד *mobilis, vagus, instabilis, profugus, exul*.

נֹד *motio, fuga, vagatio, exilium*.

נִיד, Fœm. נִידָה idem quod appellativum נוד, *motio*. מָנוֹד *idem*.

נוד et נאד, א loco ו quiescente, *uter, pellis*. נד *cumulus, acervus*.

Rabb: נִיד *motus*. נִדְנוּד *nutus oculi*.

נודי *ascites, hydrops*.

Syr. נוּדָאָא *lamentatio*.

II. נוד per metonymiam, *doluit, condoluit, compassus, commiseratus, consolatus fuit*.

III. Arab: נוד nud, et נאד nid *appropinquavit*.

נוה Duo significat. I. נָוָה *resedit, mansit, permansit, habitavit*.

Nom: נָוֶה, Fœmin: נָוָה *mansio, habitatio, habitaculum, tugurium, casa, caula*.

II. Arab. נואה navi *nubilavit*. נו neu *nubilatio*. מנוי munavi *nubilatus*. אנואי *nubes*. נוא et נוי *nuclei*.

אנוי anvi *promisit*.

נון Rabbin: נון *texuit*.

נוח Tria significat. I. נוּחַ et נָח, Chald: נִיחַ *quievit, requievit, cessavit, desijt*.

Nomen נוּחַ, Fœm. נַחַת, Chald: נִיחַ, et נִיחַ, et נְחוּת, Syr: נְחִית *quies, requies, recreatio, refocillatio, demissio*. נִיחֹחַ *thymiama*. מָנוֹחַ, Chald: מְנָח, Fœm. מְנוּחָה *quies*. הֲנָחָה *requies*.

Syr. בְּנִיחַ *mansuetus*. מְנִיחָן *minister*.

מְנִיחָנוּת *servitus, obsequium*.

II. נוּחַ idem quod חָנָה, *sedit, consedit*,

resedit,

resedit, mansit, castrametatus est.

III. Arab. נוח noh *lamentatus fuit plorando, flevit cum voce.*

מניח munajah *lachrymosus, fletu plenus, gemebundus, lugubris.* נוח *gemitus.* ניח niah *planctus, elegia.*

מניוח manjoh *supposititius.*

נוט נוט idem quod נוד, *nutavit, motus, commotus, territus fuit.*

נול Duo significat, I. Chald: נְוָלִית, et נְוָלִי, et נְוָלוּת, et נְוָלוּ *inquinatio, stercus, fimus, sordes, latrina.*

Rabb. נִוֵּל *deturpavit.* מְנֻוָּל *deturpatus, sordidatus, turpis.* נִיוּל *deturpatio, conspurcatio, sordes.*

נִוּוּל *abominabilis.* מְנֻוְּלָא *abominatio, concupiscentia mala.*

Deinde Rabb: מְנוֹר *trama, licium.*

נוּל *texuit.*

II. Arab. נול nul, et נאל nil *cepit, accepit, percepit, recepit, prehendit, apprehendit, comprehendit.*

Nomen נוילה navila *receptaculum, tugurium, casa, hara.*

תְּנָאוּל *acceptio.* יתנאול *accipietur.*

ניל *procus.*

נום Duo significat. I. נוּם et נָם, Chal: et Syr: נָם, Arab. נום et נאם, verbum est inchoativum, aut desiderativum, *proclivis ad somnum fuit, dormiturijt, paululum dormivit, dormitavit.*

Nomen נָם, Chald. נָאֵם, Arab: נאים *dormituriens.*

נוּמָה et תְּנוּמָה, Chal: נִיּוּמָא et נִימִית, Arab. נומה נוּם *dormitatio, somnus.*

Arab. מנאם manim, et מנאמה manima *somnium.*

אלמנומאת almaneumat *somnum inducentia, soporifera.*

II. Chald. נים *filum, chorda, pilus.*

Rabb. נִימְרָה *funiculus.*

נִימָא, Syr: נוֹמָא νομὴ *ulcus depascens.*

נָם *docuit, didicit:* à Græco νόμος *lex.*

נון Duo significat. I. נין *filius.* מָנוֹן *filiatio.*

Verbum נָוֹן *filiatus, propagatus, perpetuatus fuit.* Inde Rabb. יִנּוֹן nomen *Messia.*

הִנִּין *filios suscepit, propagavit.*

Arab. נאנה nena *nutrix.* מָנִין.

II. Chald: נון *piscis.*

נוס נוס & נָס *fugit, aufugit, confugit.*

Nomen מָנוֹס, Fœm: מְנוּסָה *fuga, refugium.* Rabb. נִימוּסִין *characteres.*

Syr. נִימוּסָא ναοὶ *templa.*

נוע Duo significat. I. נוּעַ & נָע *motus, vagatus est, discessit ex aliquo loco.*

Nom: נָע *mobilis, vagus.*

מְנַעַנְעִים *instrumenta musica.*

Rabb. תְּנוּעָה *motus, exercitium, motio, vocalis.* מֵנִיעַ *movens, motor.* נִעֲנָעִים *moti, incitati.* נִעֲנוּעַ *motiva vis.* נִעֲנוּעִין *commotiones.* מִתְנוֹעֵעַ *mobilis.*

נִיעַ *mucus, pituita.*

נִיעֲיָא *pectus.* נִעֲאָ *idem.*

II. Arab. נוע nava *formavit.*

Nom: נוע nava *forma, decor, typus, modulus:* Logicis *species.* נועי navai *specialis.* מנוע munava *formatus.*

נעאנע *gula.* נענע niva, Matth. nahanaha *menta.* Syr. נִעֲנְעָא *idem.*

נואע *impositio.*

נוף. Duo significat. I. נוּף & נָף. Inde Piel נוֹפֵף, & Hiphil הֵנִיף, Chald. אָנִיף significat תנועה אילך או מוליך ומביא *levavit, elevavit, & elevatum huc illuc, & circumquaque agitavit.*

Nom. נוֹף duo significat. 1. נוֹף, Fœm. נָפָה & נְפָרָה *terminus, clima, regio, provincia.* נָפָה *subcerniculum.* הֲנָפָה *agitatio.* תְּנוּפָה *levatio, agitatio.*

II. נוּף, Hiphil הֵנִיף *agitavit, agitando demisit, fudit, effudit, aspersit, stillavit.*

Nomen נֹפֶת *favus, cella apum, mel stillans, stillatio.*

Rabb: הֵנִיף *destillavit.*

תְּנוּפָה *destillatio.*

מְנִיף & מְנִיפָה *ventilabrum, flabellum, follis.* Syr: נִפְּא *stercus*, quod demittitur.

נוץ נוץ & נָץ *emisit*, vel *plumas*, quod est *plumescere, plumare:* per metonymiam, *volare:* Vel *flores*, quod est *efflorescere, pullulare, germinare.* Primò autem significat, *floruit:* Deinde, *plumatus fuit.*

Nomen נוֹצָה *pluma.*

נוק Rabb: נוּק, idem quod יָנַק, *suxit.* Inde Hiphil הֵנִיק *lactavit.* תִּינוֹק *puer lactens.*

מְנִיק *calamus, siphon.* נִינְקָא *genus monetæ.*

Arab: נוק nuc, & נאק niq *inequitavit mulierem.*

נאיק naiq *eques.* ניק niq *equitatio.*

נור Quatuor significat. I. נִיר, & נִיר, & נֵר, Arab. ניר nir, & נור nur *candela, lucerna, lychnus & ellychnium lucens, luminare, lampas.*

מְנֹרָה, Chald. מְנַרְתָּא, Arab. מנארה manâra *candelabrum*, cui ניר *candela* imponitur, *lychnuchus.*

Arab. Verb. נור & נאר *illuminavit.*

Syr:

Syr. נור, Arab. נאר nar *ignis, infernus, gehenna*. Item, *focus, rogus, pyra*.
נארי *igneus*: Fœm. נאריה *ignea*, & *igneitas*. מניר *illustris*: item *luminare*.
נירא *lucidus*. מְנִיר *illuminans*.
אסתניר astenir *illuminatus fuit*.
נורה nura; Matth. nura, nure, *calx*.
ניר nir *color cæruleus, glastum, isatis*.
מניר munajar *cæruleus*.
נור *claritas*. נורא *lux*.

II. נור, Chal: נָר; Hiphil הֵנִיר *aravit, agrum coluit*.
Nom: ניר *ager cultus, arvum, sulcus*.

III. Chald. et Arab: ניר *jugum*: metaphoricè, *servitus*.
Rabb. נירה *licium textoris*. נְיָר *charta, operimentum*. מָנוֹר *liciatorium*.

IV. Arab: נואר navar: Fœm. נווארה navara *flos arboris, hyacinthus*.
מנואר munavar *floridus*.
תנור tenaur *simulatio*.

נוש נש idem quod אָנַשׁ, *ægrotavit*.

נזז Rabbin. נז *fregit*. נזיז *fractura*.
Arabicè נזה *paludosi*.

נזב Arabicè נַזְבָה nazba *præda*.

נזך נזה idem quod זוד. Inde Hiphil הזיד *coxit*. נזיד *coctio, pulmentum*.

נזה Duo significat. I. נזה, Chald. נְזָא, Arab. נדא nadi *sparsit aquam* vel *sanguinem, aspersit, exspersit, roravit, humectavit*.
Nom: Rabb: הַזָּיָה & הַזָּאָה, Chal: אַדְיוּת *aspersio*.
Arab. נדוה nadvah *aspersio, ros, humiditas, lentor, humor tenax*.
מנדי munedi *humidus, roscidus, roratus, aspersus*. נדי nadi *locus humorosus*. נדאוה *ros*. אתנדא atnadi *humidus fuit* vel *factus est*.
נזיי *nucleus*. נזיתא *urceus, cadus*.

II. Arab. נוזה *hortus*. מתהזואה *hortuli*. מנזהין *hortulani*.

נזח נזח idem quod נסח, literis ז ס permutatis, *translatus, loco motus, evulsus, avulsus, dirutus, abruptus fuit*.
Arab: נְזִיחָה neziha *feria*: item *justus, æquus*.

נזל Duo significat. I. נזל, Chald: נְזַל, Syr: נְצַל, Arab. נזל nazal *fluxit, defluxit, influxit, stillavit, destillavit, instillavit, infudit, demisit, depressit, descendit, ex alto decurrit*.
Nomen נוזלים *fluenta*.
מַזָּלוֹת, et literis ל ר permutatis, מַזָּרוֹת, Chald: מזלין et מזרין *planetæ*. Rabb. *duodecim signa zodiaci*.

מַזָּל *stella, influentia, fatum, fortuna, felicitas, opes*.
נזילה *catarrhus*. נְזָלִים & נוזלים *catarrhi*. הזלה *fluxibilitas*.
Arab. נזול nuzul *descensus, demissio, humilitas*. נזלה nazla *idem*.
מנזול manzul *depressus, imus, infimus, humilis*.
מזלה et מנזל nazla *defluxus, catarrhus*.
אסתנזל astanzal *depressus, humiliatus fuit*.

II. Arab: נזל nazal *divertit, in hospitium se recepit. castra metatus est; mansit, habitavit*.
Nom. נזילה nizila, et תנזיל tanzil & מנזל manzal: Fœmin. מנזלה manzala: & נזל *diversorium, hospitium, jus hospitij, camera, mansio, habitatio, metatio*.
נאזל nazil, & מנזל munazzil *hospes, mensor, designator diversoriorum, metator*.
נזול nuzul *castra, hospitium*.

נזם נֶזֶם *monile, ornamentum argenteum, aureum aut gemmeum nasi* vel *auris*.

נזע Duo significat. I. Arabicè נזע naza (cum נסע convenit) *tulit, sustulit, evulsit, extraxit*.
מנזוע manzu *ablatus*.
נזיעאת *extractiones*.

II. נזע cum ע punct: *miscuit*.

נזף Duo significat. I Chald: נְזַף, cum ב *in, increpavit, reprehendit*: Et sine ב, *corrupit, destruxit*.
Nomen מזופית *tempestas*.
נזוף *increpandus, objurgandus, perditus*
Rabb. נזיפה *increpatio, objurgatio*.

II. Arab. נזיף דם nezif dem & נזף אלדם nazaf aldam *fluxus sanguinis*.
Alcor. ינזפון *inebriabunt*.

נזק Inde נזק, Chald. נזק, et אַנְזִיקָא, et הזק *læsio, nocumentum, damnum, multa*.
Verbum Chald: נזק; Piel נזק; Hiphil אַנְזִק, in Dan. הנזק *læsit, nocuit, damno affecit*. נזיק *læsus, damno affectus*.
מזיק *dæmon*.
Rabb. Hiphil הזיק *mulctavit, nocuit*.
הזק *damnum, mulcta, nocumentum*.

נזר נזר, Chald: נְזַר *separavit*. Inde Niphal נזר *separatus, segregatus, exemptus fuit*. נזיר *Nazireus, separatus*.
Chald: נזירות *separatio*.
נזר et נֵזֶר tria significat. 1. *Separatio, sanctificatio*. 2. *cæsaries, capillus longior*. 3. Per metaphoram, *corona, diadema*.
מנזרים *separati, coronati, in dignitate constituti*.

Arabicè אנזרורה *sarcocolla.*

נחח Arab: Psal. 59. *cucurri* ונחחת & *direxi.*

נחב Arab. אנתחב *discrevit, elegit.* מנתחב *electus.* נחב *fæmur.*

נחה Tria significat. I. נְחָה, Chald. Chald: נְחָא *duxit, deduxit.*

Rabb: נוֹחָה *leviter*, sine labore.

II. נְחָה idem quod נוּחַ; Hiphil הִנְחָה idem quod הֵנִיחַ, *posuit, deposuit, collocavit, reliquit.*

III. Arab: נחא nahi *separavit, secrevit, disjunxit.*

נחיה nahia *separatio.* מנחי munahi *separatio.* נאחי *pars:* נאחיה & נואחי *partes.* נאחיתין *duæ partes.*

אלי נחו & נחון *ferè, quasi, circiter.*

נחל Duo significat. I. נָחַל *hæres fuit, hæreditate seu hæreditariò accepit, possedit.*

Nom. נַחֲלָה *hæreditas, possessio.*

נַחַל, & cum ה paragogico נַחְלָה

Syr. נַחְלָא *vallis, fluvius è pluvijs natus, torrens.*

נחילות *instrumentum musicum.*

II. Arab: cum ח punct. נחל nachal *cribravit.* Pass. אנתחל antachal *cribratus fuit.*

Nom. מנחול manchul *cribratus.*

נחאלה nochala *furfur.*

נחלה nachla *palma.*

נחלה nachla *apis.*

נחלה *vertex capillorum.*

נחם Tria significat. I. נְחַם, Chald: נְחַם *doluit:* Niphal נִחַם, et Hithpael הִתְנַחֵם Chald: אִתְנַחַם *doluit* suo vel dicto vel facto, *pœnituit, pœnitentia ductus fuit, piguit, sententiam mutavit.*

II. Niphal נִחַם *doluit alterius vicem & infortunium, condoluit, misertus, commiseratus fuit.*

III. Per antiphrasin, Niphal נִחַם *dedoluit, dolore se privavit, dolere desijt; consolationem invenit, admisit, accepit.*

Nom: נֹחַם, Fœm. נֶחָמָה, Chald. נֶחָמָא & תַּנְחוּמָא *consolatio.*

Syr: מְנַחְמָן *consolator.*

נחן Arabicè נחן *corrosio.*

נחס Arab. נחס nachas *punxit, compunxit, stimulavit.*

Nom: נאחס nachis *pungens.*

נחסה nachsa *punctio.*

מנחס manchas *calcar, stimulus, cuspis*

נחס nachas *proxeneta.*

נחע Arab. נחאע nucha *medulla spinalis.*

לינחע אלדם *ut secretur sanguis.*

נחף Arabicè נחיף *minutus.*

נחיפא *macer.*

נחץ נְחַץ, Chald. נְחַץ *festinavit, sollicitavit, ursit, prævaluit.* Rabb. *festinò, celeriter.*

Arab. נחצה nachda *festinantia, celeritas, impetus.*

נחר נַחַר, Fœm. נַחֲרָה, Arab. נחארה nachara *ronchus, attractio, fremitus narium, sternutatio* quæ fit naribus.

Rabbin. נְחִיר, Chald. נְחִיר *nasus.*

Rabb: נְחַר, Arab. נחר nachar *fremuit rhonchissavit, naribus sonitum edidit:* per metonymiam, *iratus fuit, increpavit.*

מִנְחַר munachar *iratus.* נחאר nachchar *fremens.* מַנְחַר manchar *nasus hominis.* מְמַנְחַר mamanchar *nasutus, naso.* מנחרירה *sanna.*

Rabb: נִחַר *raucus, asper, exasperatus fuit.* הִנְחִיר *exasperavit.* מַנְחִיר *exasperans.* נְחִירָא *ira.*

Deinde, Arab: נחר, sine ח punct. *fœtor.*

Rabb: נחר *fluxit* aut *stillavit sanguinem ex naribus.*

נחש נַחַשׁ, Chald: נְחַשׁ. Inde Piel נִחֵשׁ *scrutatus, expertus, ominatus fuit, inquisivit, investigavit, exploravit, tentavit, probavit.*

Nom. מְנַחֵשׁ *scrutator, divinator.*

נַחַשׁ *scrutatio, divinatio.*

נָחָשׁ *serpens, coluber, draco.*

נְחֹשֶׁת, Chald. נְחָשׁ, Arab. נחאס nohas *æs* æris, *cuprum.* Per synecdochen, *vinculum* ex ære factum, *catena, compes.*

נחוש *aneus.* נְחֻשְׁתָּן *æneus: parvũ æris: serpens æneus.*

נחת נְחַת, Chald. & Syr: נְחַת *descendit.*

Nomen נְחִיתִים & נחתים *demissi.*

Chal: מַחְתָּא, & נַחְתָּא, & נְחָתוּה, & מַחְתְּיָה, & מַחְתָּן *descensus, demissio.*

Syr: נחתא *vestis demissa, longa, talaris.*

Rabb. נחותא *canistrum*, et *tabulæ frustum.* נחותים *situs.*

Arab. אנחת anhat *detumuit.*

מנחות manhut *desumtus.*

נטה נָטָה *inclinavit, declinavit, extendit, distendit, expandit.* Absolutè, *declinavit, deflexit, recessit, extensus, porrectus fuit, pertigit, tetendit.*

Nom: מַטֶּה *baculus, virga.* 2. *robur, potentia, potestas, dominium, regnum, gubernatio* 3. *Tribus* seu *familia.*

מִטָּה κλίνη *lectus reclinatorius* seu *cubicularius, discubitorius* & *triclinaris,*

stygius,

ſtygius; thorus, pheretrum, loculus.
מַטָּה *declinatio, detorſio.*
מַטָּה et לְמַטָּה *infrà, inferius, deorsū.*
Rabb. נטה *obliquus, declinabilis.*
מִטּוּת *depreſſio, averſio.*

נטל Tria ſignificat. I. נָטַל, Chald: נְטַל *levavit, elevavit geſtandum, geſtavit, portavit, tulit, ſuſtulit, detulit, abſtulit, accepit.*
Nom. נֵטֶל, Chald: נְטַל, et מְטוּל, et מַטָּל *onus.* נְטִיל *bajulus.*
Rabb. נְטִילָה *elevatio.*
אַנְטָל *hauſtrum, ſitula.*
II. Chald: נְטַל *movit, abijt, diſceſſit, migravit, profectus eſt.*
Nomen מְטוּל et מַטְּלָן *profectio, migratio.*
III. Arab. נטול et נטולה natula *embroca.*
תנטיל *embrocatio.*

נטם Arab. נטם nadam, et אנטם andam *diſpoſuit, compoſuit, ordinavit.*
Nom. נטם nadm *ordo, diſpoſitio, compoſitio, verſus, metrum, rythmus.*
מנטום mandum *rythmicus.*
נאטם nadim *ſcriptor, orator, componiſta, muſurgus.*
מְנֻתְּטָם *compoſitus, ordinatus.*

נטע Duo ſignificat. I. נָטַע, Chald: נְטַע *fixit, infixit in parietem aut terram, plantavit.*
Nom: נֶטַע *planta, plantatio.* נְטִיעַ *idē.* מַטָּע *idem.*
II. Syr. נְטַע *portavit, ſuſtulit.* Arab: נטע *balbutire.*

נטף Tria ſignificat. I. נָטַף, idem quod טוף, *guttavit, guttatim fluxit, defluxit, ſtillavit, deſtillavit.*
Nom: נָטָף, Chald: נְטוֹף *gutta, ſtilla.*
נְטִיפוֹת, Chald: נְטוֹפָאִין *ornamenta aurea; vaſcula aurea.*
Arab: נִטְפָה nadfa *ſperma, embryo.*
II. Per metaphoram, נָטַף, Chald: נְטַף; Hiphil הִטִּיף, Chal. אַטֵּף *ſtillavit* in aurem, *locutus eſt, prædicavit, prophetavit.*
III. Arab. cum ט punct. נטף *mundus fuit.*
ינטף *mundabitur.* מנטף *mundatus.*
אסתנטאף *mundificatio.*

נטק Duo ſignificat. I. Arab: נטק nataq *locutus, fabulatus eſt.*
Nom: מַנְטִק mantiq *ſermo, logica ſcientia.* מַנְטִקִי mantiqui *logicus.* נַאטִק natic *loquens, rationalis.*
נַטָּק *fauces, palatum, larynx.*
II. Arab: אַנְטַק *cinxit, accinxit.*
מִנְטַקָה mantaca *cingulum, zona.* מִנְטַק mantac, & נִיטַק *idem.*
אִתְמַנְטַק atmantaq *accinctus fuit.*

נטר Duo ſignificat. I. נָטַר, Chald: et Syr: נְטַר *cuſtodivit, ſervavit, aſſervavit, conſervavit, obſervavit.* Pleruinque autem ſumitur in malum, et per ellipſin *inimicitias* in corde contra aliquem, *iram, odium, invidiam, & injuriæ retentionem memoriamve denotat.*
Nom. מַטָּרָה, Chald. מַטְּרָא duo denotat: 1. *cuſtodiam*: 2. *ſcopum.*
Nom. נֹטֵר, Chald: נָטֵר, Syr: נָטוֹר *cuſtos.* Chald: מַנְטַר *idem.* נְטִיר *cuſtoditus, obſervatus.* מַטַּר & מַטְטַר *cuſtodia.*
Syr. נְטוּרוּת *obſervatio.* מְנַטְּרָן *cuſtos.*
תֶּטְרָא *fex.* תַּטִּיר *fæculentus.*
Rabb. נְטִירָה *vindicta.*
II. Arab. cum ט punct: quod ut ד profertur, נטר nadar *vidit, reſpexit, conſideravit, deliberavit, curavit, notavit, obſervavit, expectavit.*
Nom. נטר nadār *ſpecula, nota, ſignum, obſervatio.*
נטרה nadra *ſcopus, meta, intuitus.*
מנטר mandar *viſus, viſio, aſpectus, locus unde videmus, ſpecula, ſpectaculum.*
מנטור mandur *circumſpectus, cautus, aſtutus.* נטארה nadâra *intuitus.* מתנאטר *reſpiciens, oppoſitus.*
אנתאטר intidar *ſpes, expectatio, fiducia.* מִנְתַטִר *expectans.*
נטאירה & מנאטרה *quæſtio.* תנאטר *theorema.* נְטִירָה *reſpectus.*
נטר *theoria.* נטרי nadri *theoricus.*
נְטִיךְ *ſimilis.* Item נטיר nadir *reſpiciens, oppoſitus.* נטרון *nitrum.* נַטַּאר *nauclerus.*

נטש Tria ſignificat. I. נָטַשׁ, Chald: נְטַשׁ est עזב, *reliquit, dereliquit, deſeruit humi projectum, ſivit, miſit, dimiſit, permiſit, curam abjecit.* Abſolutè, *relictus, dimiſſus fuit.*
II. Niphal נִטַּשׁ *dimiſſus, remiſſus, laxatus, extenſus, expanſus fuit.*
Nom: נְטִישׁוֹת *radices, rami* ſeu *palmites vitis.*
II. נָטַשׁ, idem quod נָתַשׁ, *evulſit.*

נכב Inde Arab. מַנְכַּב *humerus.*
נֶכְבָּה nacba *poſticum.*

נכד Inde נֶכֶד *nepos.*
Arab. נכד *labor.*

נכה Inde Niphal נִכָּה & נְכָא, Chal. אִתְנְכִי, & Pual נֻכָּה *percuſſus fuit.*
Nom. נָכֶה *percuſſus, læſus, afflictus, debilis.* נְכֵה *idem.*
מַכָּה, Fœm. מַכָּה *percuſſio, ictus, plaga, vulnus & flagellum.*

Rabb. הַכָּאָה verberatio, plaga.

Arab. אנכא anqui exulceravit, lacessivit, solicitavit, irritavit, molestavit, molestus fuit.

נכיה naquia exulceratio, offensio, ira, molestia, cardialgia, animi percussio, horror. מנכי munqui exulceratus, iratus, molestus. נְכִיָה idem.

II. Syr: נְכָא læsit, nocuit, adversatus est.

Arabicè נבהה anhelitus.

נכח Duo significat. I. Inde נָכֹחַ rectus directus, obvius, promtus, paratus.

נֹכַח & נֹכַח ante, coram, rectà, è regione, ante oculos.

נְכֹחוּת rectitudo.

II. Arab. נכח nach, idem quod לָקַח.

נכל נְכַל, Chal. et Syr: נְכַל significat מחשבה רעה התקועה בלב ויהיה ממנה המעשה בערמה: dolosè, callidè, fraudulenter egit, excogitavit malum, machinatus, insidiatus fuit.

Nom: נְכָלִים calliditates, doli, insidiæ. Chald: נְכַל, Syr. נְכְלָא, & נְכִילָא & נְכִילוּת & נִכְלִין dolus; fraus, astutia, calliditas, cogitatio mali in corde.

נְכִיל, Syr. נְכוּלְתָן fraudulentus, dolosus, astutus.

Arabicè נכאל compedes.

נכס Tria significat. I. נְכָס. Inde נְכָס, Chald. נְכַס facultas.

II. Chal. et Syr: נְכַס mactavit, jugulavit, occidit, sacrificavit.

Nom: נָכֹס mactator.

נִכְסָא mactatio, cædes, immolatio, victima.

III. Arab. נכס nacas reclinavit, declinavit, demisit, convertit.

Nom: נֶכֶס reclinatio, conversio. מְנַכֵּס reclinans, curvans. מנתכס inversus. מְנֻכּוּס infixus. מְנֻכִּיס אֲלַרָאס demissio capitis.

נכף Syr: נְכַף erubuit, verecundus, modestus, temperans, sobrius, castus, ornatus, honestus fuit.

Nom. נְכַף & מְנַכַּף modestus, sobrius, honestus, comis, moribus præditus, castus, ornatus, decorus, verecundus, submissus. נוּכְּף & נַכְפוּת verecundia, modestia, sobrietas, castitas.

נכץ נאכץ reflectens se.

נכר Duo significat. I. נָכַר. Inde Niph: נִכַּר notus, agnitus, cognitus fuit.

Nom: הַכָּרָה notitia, agnitio, cognitio, discretio.

מַכָּר notus, cognitus, familiaris.

II. Per contrarium, נָכַר, Chald. נְכַר ignotus, incognitus, alienus, extraneus fuit. Piel נִכֵּר ignotum, incognitum, alienum reddidit, abalienavit, occultavit, negavit, abnegavit. Arab. נכר nacar, & אנכר ancar negavit, denegavit.

Nom. נֵכָר & נֹכֶר alienatio, exitium, calamitas.

נֵכָר & נָכְרִי, Chald: נֻכְרִי nothus, ignotus, incognitus, alienus, externus, alienigena, gentilis. Rabb: נָכְרִית res aliena à vero, absurda.

Arab. נאכר naquir negator. נכר nacar & נכראן nucram negatio, abnegatio.

נכר filius abdicatus, exhæredatus.

מֻנְכַּר alienus, horribilis. נכר capparis.

נכש Rabbin. נִכֵּשׁ evulsit malas herbas è medio bonarum. מנכש evulsor.

נכת Duo signif. I. נְכֹת thesaurus, res desiderabilis, preciosa. Sed נְכֹאת, cum א abundante, cera.

II. Chald. נְכַת momordit.

נלה Inde Hiphil הִנְלָה perfecit, consummavit.

Nom: מִנְלָה consummatio, perfectio.

Arab. לאורה meditatio.

נמם Arab: נמם namam obtrectavit, detraxit, murmuravit.

Nom. נמימה namîma detractio, obtrectatio.

נאמם namim obtrectator, detractor.

נַמָּאם symbrium, serpillum.

נמה Arab נמא & נמי nami crevit, multiplicatus, auctus fuit.

Nomen נמו & נמה nama multiplicatio, augmentatio, incrementum. מְנַמִּי augmentatus.

Rabb. נְמִיָּה bestia parva, feli similis.

נמז Arab. נמז nemz viverra.

נמח Inde נְמוּחַ liquefactio.

נמך Rabb. נָמוּךְ depressus, declivis. נְמִיכוּת depressio, submissio.

נמל נְמַל idem quod מוּל, abscidit, præcidit, circumcidit, excidit.

Nomen נְמָלָה, Arab: נמלה namla formica.

Arab: תנמול tenemul formicaro.

Rabb. נמל portus.

נמן Rabb: נמן suffragia dare.

נמס Chal: נִימוּס, Arab: נאמוס, est Græcum νόμος lex.

נמק Rabb: נִמּוּק & נמוק animadversio, annotatio.

נמר Inde נָמֵר, Chald. נְמַר, Arab: נִמְר namr pardus, pardalis, panthera.

Chald:

Chal. נְמֹר et מְנַמַּר *maculosus; variegatus, varius, varicolor, punctatus.*

נמש Rabb. נְמַשׁ *exquisivit.*
נְמוּשָׁה *exquisita.*
Arab: נמשה namascha *macula, naevus, lentigo.*
מנמש munemesch *lentiginosus.*

נסס Duo significat. I. נָסַס. Inde Piel נוֹסֵס *levavit, elevavit, erexit, exaltavit.*
Nom: נֵס, Syr: נִיס et נֵשׁ *signum, vexillum:* metaphoricè, *velum*, vexillum nauticum: 1. *convocatio.* 2. *victoria.*
II. Per antiphrasin, Chald: נְסַס et נַס *turbatus, tristis, contristatus, infirmus, insanus fuit.*
Nom: נְסִיס *tristis, infirmus.* נַס *tristitia.* נְסִיסוּתָא *infirmitas.*
Rabb: נסס *irradiavit.*
Chald. נְסִיס *verruca.*

נסב Duo significat. I. Chald: et Syr: נְסַב *accepit, suscepit, tulit, abstulit.*
Nom. נְסִיב, Fœm: נְסִיבָא *acceptum, vectigal, tributum, census, donum, oblatio.* מִסַּב *acceptio, emtio.*
Rabb: נְסִיבֵי *serum.*
II. Arab: נסבה *computatio, comparatio, proportio.* מנסוב *computatus, comparatus.*

נסג Tria significat. I. נָסַג *retrocessit, retroactus fuit.*
II. idem quod נָשַׂג, *apprehendit.*
III. Arab: נסג nasag *texuit, intertexuit.*
מנסת mansug, et מנתסג *textus, contextus.* נסגה nasga *textura, tela.* נסג nesg *radius textoris.* מנסג mansag *liciũ.*

נסה נְסָה, Chal: et Syr. נְסָא, idem quod נָשָׂא; Piel נַסֵּה, Chal. et Syr. נַסִּא et נַסִּי *tentavit:* in bonum, *periculum fecit, expertus est, probavit, exploravit:* in malum, *ad malum solicitavit, facto temerario Deum provocavit.*
Nom: מְנַסֶּה, Syr. מְנַסְּיָא et מְנַסְּיָן *tentator.* נִסָּה *tentatio.*
Chal. נִסְיָן et נִסְיוֹן, נְסִירָה, Syr: נִסְיָן et נִסְיוֹן *tentatio, probatio, experientia.* מְנַסֵּי *tentatus.*
Rabb. נִסָּיוֹן *miraculum, prodigium, portentum.* נִסְיוֹנוֹת *experimenta.*

נסח נָסַח, Chal: נְסַח *è loco in locum transtulit, extirpavit, eruit, diruit, evertit, destruxit.*
Nom. מַסַּח *evulsio, extirpatio.*
Rabb: נֹסַח *liber ex altero transcriptus, exemplar libri, copia, codex, volumen.*
Arab: cum ח punct. נסח nasach, et אנסח ansach *transcripsit, descripsit librũ.*
נסאח nassach *transcriptor, librarius.*
נסחה nascha *transcriptio*, et *transcriptum.* item, *originale* unde transcribitur.

נסך generaliter duo significat. 1. idem quod סוּךְ, *fudit.* 2. idem quod נָסַךְ & סָכַךְ, *operuit:* sed specialiter in quinque significata dividitur. I. נָסַךְ, Chald. נְסַךְ *fudit, effudit, profudit, perfudit liquore aliquo.*
Syr: נִסְכָּא *cataracta.*
II. נָסַךְ *libavit, obtulit Deo liquida.*
Nom: נֶסֶךְ, & נֵסֶךְ, & נָסִיךְ, Chald: נְסַךְ & נִסּוּךְ *fusio, libatio, libamen.*
III. נָסַךְ idem quod סוּךְ, *perfudit, unxit, ordinavit, constituit, inauguravit.*
Nom: נָסִיךְ *ordinatus, princeps.*
IV. Per metaphoram, נָסַךְ *fudit ex metallo statuam aliquam, seu idolum.*
Nom: נֶסֶךְ *fusile, statua.* מַסֵּכָה *idem.*
Rabb. נִסְכָּא *moneta fusa*, aut *lamina.*
Arab: מנסך mansach *simulacrum.*
V. נָסַךְ metaphoricè idem quod סָכַךְ, *texit, operuit, abscondidit.*
Nom. מַסֵּכָה *operimentum, stragulum.*
מַסֶּכֶת *licium, liciatorium.* Rabbin.
מַסֶּכֶת *pannus mulieris texentis, pannus textus.* מַסֶּכֶת *tractatus Talmudicus.*

נסל Arab: נסל nasal *genuit, generavit, regeneravit, produxit.*
Nomen נסל nasal *generatio, regeneratio, genus, progenies, semen.*
מנסל muncsil *genitor.*
מנסל munasal *genitus, productus.*
תנאסל teneſul *generatio, productio.*

נסע נָסַע *loco motus, profectus est, abiit, recessit, discessit, iter fecit.*
Nom: מַסָּע *profectio, translatio, transmissio, amotio.*

נסף Arab. אַנְסַף *stipem dedit, pœnam persolvit, pendit.* אנסאף *stips.* נסאף nassaf *qui stipem accipit.*

נסק Duo significat. I. נְסַק, Chald. et Syr. נְסַק *ascendit.*
Nomen מַסָּק, & מַסְּקָא, & מַסְּקָן, & מַסּוּקִית *ascensus, gradus, clivus.* Rabb: *summa rei.*
II. Chald: נְסַק *accendit:* in נָשַׂק quære.

נעא Inde Chald: נַעֲוִין *torcularia.*

נעב Syr. נְעָב *corvus.*

נעג Arabicè נעגה *ovis, agnus.*

נעט Arab. cum ט punct: נעט *erexit.*
אנעאט *erectio virgae, pecten.*

נעל Duo significat. I. נָעַל, Chald: נְעַל *clausit, obseravit, constrinxit.*
Nomen מַנְעוּל *sera, pessulus.*
מִנְעָל *compes.*

Rabb.

Rabbin. נְעִילָה *obseratio.* נְעִילָא *locustæ* genus.

II. נָעַל, Arab: נעל; Hiphil הִנְעִיל *calceavit, calceis induit.* Arab: item נעל *sternere calceos soleis.*

Nom. נַעַל, Arab. נעלה naála *calceus, pero, solea* pedem, & *chirotheca* manum claudens et constringens.

נעם Duo significat. I. נָעַם. Chald: נְעַם *amœnus, jucundus, amabilis, pulcher, decorus, gratus fuit.*

Nom. נָעִים *amœnus, jucundus, gratus, pulcher.* נֹעַם, Chal: נְעִימוּת *pulchritudo, decor, jucunditas.* Rabb. *tonus, melodia.* נְעִמִים *jucunditates.*

מַנְעַמִּים *jucunda, accepta, voluptates.*

Chald: נַעֲמָא et נַעֲמִית, Arab. נעאמה naâma *struthio, struthiocamelus.*

II. Arab. נעם naam *bonus, jucundus, hilaris, lætus, gratus, gratulatus fuit.*

Nom. נעמה niama *bonitas, benignitas, beneficentia, gratis, donum, dos, beneficium.* נעמא *bene, multùm.*

נעים naim *bonus.* נעאם *gratiosus.* נעם נעם *bonum bonum, placet placet, ita ita, utiq.* מַנְעֵם *beneficus.* מִנְעָם *beneficio affectus.* אנעאם inam *promissio.*

נעס Arab: נעס naas *dormivit, obdormivit.* נאעס *dormiens, somnilentus.*

נעס noas *somnus, somnolentia.* נעאסא *dormitatio.* נעאס naas *lectus, feretrum.*

נעץ Inde נַעֲצוּץ, litera צ geminata, *spina acuta,* quæ hominis carni infigitur.

Verb. Rabb. נָעַץ, Chald. נְעַץ *fixit, infixit, defixit.*

נָעוּץ נָעִיץ *fixus, infixus.* Rabb. נָעִיץ *fovea.*

נער Duo significat. I: נָעַר, Chald: נְעַר *movit de loco in locum, volvit; agitavit, concussit, discussit, excussit, dejecit, evacuavit.*

Nom: נַעַר *infans, puer, adolescens; minister; discipulus.*

נְעוּרִים, Fœm. נְעוּרוֹת *pueritia, juventus.* נֹעַר *idem.* Deinde *stoliditas.*

נְעֹרֶת *lini stupa.*

Chald: עַר, abjecto נ, *palea.*

Rabb. נִעוּר *infantia, nativitas.*

II. נָעַר, Arab. נער naar *fremuit, frenduit, murmuravit:* De leone, *rugivit:* de bove et vacca, *mugivit:* de asino, *rudit:* de ove, *balavit:* de sue, *grunnivit:* de elephanto, *barrivit.*

Nom: Arab. נערה nara *fremitus, rugitus, ruditus, balatus, grunnitus, barritus.* נעאר nair *grunnitor.*

Rabb. נְעָר *rugitus.*

נפג Arabicè נפג nafag *erupit.*

אנפגה anfage *coagulum.*

נפד Arab. cum ד punct. נפד *transivit, penetravit, colavit, fixit, transfixit, transfodit.*

Nom: מַנְפָּה *transitus, meatus, foramen, spiramentum.*

תנפיד tanfid, & תַּנְפִּידָה *penetratio.*

מנפוד manfud *transfossus, transfixus gladio.*

מנפד munefid *specillum vulnerarium.*

מנפודה manfuda *transitus.* נִפּוּד *idem.*

נפה vel נפא, Arab: נפי nafi: Hiphil אנפי anfi *jecit, ejecit, exterminavit, relegavit, proscripsit, deportavit.*

Nom. מנפי munfi *ejectus, deportatus, exul, exterris.* נפי nefi *ejectio in exilium.*

נפח Tria significat. I. נָפַח, Chald: et Syr: נְפַח, Arab. נפח nafach *flavit, afflavit, inflavit, sufflavit, spiravit, inspiravit, follicavit, tumefecit, extendit.* Absolutè, Chald: נְפַח, Arab. נפח *inflatus fuit, tumuit, intumuit, turfit.*

Nom. מַפּוּחַ & מַפֻּחַ *follis.*

Chald: מַפּוּחָא *uter inflatus.*

נֻפַּח *inflatio, tuber.* נַפָּח *faber ferrarius.*

Chald: נַפָּח & מַפְּחָן *sufflator.*

נְפִיחַ & מַנְפַּח *sufflatus, inflatus, tumidus.* פַּחַת *flatus ventris.*

Syr: מַפּוּחִיתָא *afflatus, inflatio.*

Arab. נפחה nafcha *flatus, spiritus, inflatio, tumor, extensio.*

נפח nafch *tumor ex humore congelato, hernia:* et *bucca inflata:* item *spasmus in facie.* מנפוח manfuch *inflatus, hydropicus, spasticus in facie.*

אנתפאח intafach *tumor, tuber.*

נפאחאת *vesicæ, pustulæ.*

Rabb. נְפִיחָה *flatus, crepitus ventris:* item *cachexia.* הַפִּיחָה *inflatio.*

II. Per metonymiam, נָפַח *suspiravit, doluit, tristis fuit, nauseavit, fastidivit, sprevit.*

Nomen מַפָּח *suspirium.*

III. Per metaphoram, Arab: אנתפח antafach *inflatus, arrogans,* [illegible]*uosus fuit.* נפחה nafcha *arrogan*[illegible]*præsumtio.*

נפחי nafchi *arrogans, præsumptuosus.*

מנפוח manfuch *idem.*

נפט Chald: נְפַט et נִפְטָא, Arab: נפט naft νάφθα, πετρέλαιον, *naphta, petroleum.*

נַפְטוֹרִי *vendens petroleum.*

Arab: נפט naffat *ampullavit.*

נפאטה nafata *ampulla.* Item נפאטה nofata *vesica ignis.* תנפט *vesicatio.*

נפט naft *bombarda.*

נפאט naffat *tribunus armamentarij.*

נפך Inde נֹפֶךְ lapis preciosus, *smaragdus*

נפל נָפַל & נְפַל, Chald: & Syr: נְפַל *ruit, irruit, corruit, lapsus, prostratus est, cecidit, procidit, incidit, decidit, descivit, transfugit, intercidit, occidit, occubuit, mortuus, interfectus fuit:* Per synecdochen, *jacuit, procubuit, mansit.*

Nom: נֵפֶל, Chald. נְפוּלָא ἔκβολον, *fœtus* quem mulier ejicit.

מַפָּל *deciduum.*

מַפָּלָה, & מַפֵּלָה, & מַפֶּלֶת, Chal. מַפַּלְתָּא, Syr. מַפוּלְתָּא *ruina, casus, excidium, pernicies:* item *cadaver.*

נְפִילִים *gigantes.*

Rabb. הִפִּיל *abortivit.*

נפול *species locustæ.* נְפִלָא *Orion.* נְפִילִין *stellæ.*

חֳלִי הַנּוֹפֵל et תִּפּוֹל *morbus caducus, epilepsia.*

Syr. נפילין *occisi, vulnerati.*

Arab. נפל nefel *cotyledum, umbilicus Veneris.*

נפס Duo significat. I. Chal: נְפַס *ventilavit, quassavit & excussit linum.* נְפוּסָא *ventilabrum.*

Rabb. נִפֵּס *prophanavit, abominandũ reddidit.* נִפָּס *abominabile.*

נָפוּס *napus, pastinaca.*

נפע Arab. נפע nafa, & אנתפע antafa, & אסתנפע astanfa *juvit, adjuvit, commodavit, providit, suppeditavit, subministravit, profecit, commodus, utilis fuit, profuit.*

מנפע manfa *commodum, utilitas.*

נפעה, & מנפעה, & נאפע nafi *idem.*

מנפע munafi *adjuvativus, commodus, utilis.* נפע nifi *fœniculum.*

נפץ Duo significat. I. נָפַץ, Chal: et Syr. נפץ *sparsit, dispersit, excussit, elisit, fudit, profudit, projecit.* Absolutè, *dispersus fuit.*

Nom: נֶפֶץ *dispersio, fulgetrum disper*[illegible] מַפֵּץ et מַפָּץ *malleus.*

II. [illegible] im ץ punct. נפץ nafad *quassavit,* [illegible]*ussit, excussit, expulit, ejecit, projecit,* [illegible]*nuit, comminuit, diminuit.*

Nom [illegible] *concussio, rigor febrilis, tremor.* נפץ nafd *expulsio, pulsus.* נפצה nafda *concussio.* נפצאן nafdan *diminutio.* אִנְפְּצָא *separatio.*

נפק Chald: et Syr. נְפַק, idem quod פוּק, *exivit, egressus est, prodijt, provenit.*

נִפְקָא, Syr: נֶפְקָא, Arab. נפקה nafâca *expensa, impensa, sustentatio, sumptus.*

Arab. נפאק nastac *promus, dispensator, emptor cibariorum.* אנפאק *profusio, prodigalitas*

Chald. נִפְקָא, & נִפְקוּת, & אַפְּקוּת, & מַפְּקָא, & מַפְּקָן, & מַפְּקְנוּת *exitus, egressio, processus, egestio.*

נַפְאקָא *excursio, discursio, adulteriũ, omne peccatum, impietas, infidelitas.*

מנאפק munatiq *peccator, infidelis, paganus, impius.*

אנפאק infaq *seditio, factio, bellum.*

Rabb: נִפַּק *exit.* אַפּוּקִין *exceptiones.*

מַפִּק *educens, proferens.*

Syr. מַפְּקָא *translatio.*

נָפוּק *procedens.*

לְאַפּוּקֵי & לְאַפּוּק *præter, extra.*

נפר Arab: נפר nafar *fugit, abominatus est, territus fuit.*

נְפוּר *fuga, abominatio.*

נפר nafar *tuba.* נפאר naffar *tubicen.*

תנפיר tanfir *nidus cuniculorum.*

נפש Duo significat. I. נָפַשׁ. Inde Niphal נִפַּשׁ *animatus, recreatus fuit, animum recepit, respiravit, quievit, requievit, animo tranquillo fuit.* Arab. נאפס nafas *spiravit, expiravit, vaporavit, evaporavit, halavit.*

Nom: נֶפֶשׁ, Chald: נְפַשׁ, Syr: נְפַשׁ, Arab: נפס nafs *anima.* Plura autem vocabulo נֶפֶשׁ *animæ* significantur: 1. *halitus oris:* 2. *vita:* 3. *anima rationalis:* 4. *Corpus animatum, animal, brutum:* 5. *homo.* 6. *Corpus* vel *animatum* vel *exanime, cadaver:* 7. *Animus, mens, voluntas, affectus, desiderium:* 8. *Persona cujusque.* Rab: נְפָשׁוֹת *domus,* quæ ædificantur super sepulchra.

נַפְשִׁי & נַפְשָׁנִי, Arab. נפסאני nafsani *animalis.*

Chal: מְנַפֵּשׁ *animatus, anima præditus*

Syr. נְפִישָׁא & נְפָאשָׁא *recreatio, requies:* & *dolor.*

Arab. תְנַפֵּס *inspiratio, anhelitus.*

נפס nefs *persona.* נפסי *personalis.*

Deinde Arab: נפס *concubuit, fœtificavit, nixus, enixus fuit, peperit, studuit.* נפס nufis *natus fuit.* מנפוס manfus *genitus.* נפסא nafisa *enixa,* quæ peperit. נפאס nafas *partus, enixatio.* תנפס tanfas *idem.*

II. Arab. נפש nafasch *carminavit, mollivit lectum.*

נפש nafsch *carminatio, mollitio* מנפוש manfusch *mollitus.* נאפש nafisch *carminator.*

נפת Ara: cum ת punct. נפת *spuit, expuit.*

נפח nafah *flatum, saltua.* מנפח *spurere faciens.* אִנְתְּפָאת *expulsio.* מנפח manfat *porus, spiramentum.*

נצץ Duo significat. I. נָצַץ idem quod נוץ *floruit, effloruit, flores produxit, germinavit, pullulavit.*

Nom. נֵץ; Fœm. נִצָּה *flos.* נִצָּן *idem.* נֵץ *nisus*, accipiter.

II. Per Metaphoram, נָצַץ, Chald. נְצַץ & נְצִיץ *splenduit, emicavit, scintillavit.*

Nom: נִיצוֹץ *scintilla.*

Rabb. נִיצוֹץ *radius.* נציצו *strictura, scintillatio.*

נצא נְצָא idem quod נוץ, *volavit, avolavit.* Arab. cum ׳ punct: נצא *exivit.* אנתצי *exuvit.*

נצב Duo significat. I. נָצַב. Inde נְצִיב *statua, tumulus.* Per metaphoram, *antistes, dux exercitus, capitaneus præfectus, præpositus, præses.* Item, *præfectura & præsidium.*

Verb: Chald. et Syr: נְצַב, Arab: נצב, Hiphil אִצַּב *statuit, constituit, posuit, imposuit, fixit, infixit, instruit, plantavit.*

Nom. נְצִיבָא *positio, insitio, plantatio, planta.* Arab. מנצוב *conjunctus.*

II. Arab: נציב nacib *pars, portio, & sors.* נצבה nazba *præda, spolium.*

נצב nacab *derivativum.*

נצבה & אנתצאב *præparatio.*

Verb: נצב *posuit, inclinavit:* item *opposuit, restitit, certavit.*

נצב *labor.* אנצבה anciba *plantatio.*

אנצאב, cum ׳ punct. *latrunculi, sc. aci.*

נצג Arab. cum ׳ punct: נצג nadag *coxit, maturavit, digessit.* נציג *coctus, digestus.* נצג, & אנצאג, & אנצגה andaga *coctio, maturatio, digestio.* הנצג *idem.*

נצה Tria significat. I. נָצָה, Chald. נְצָא idem quod נוץ, *germinavit, pullulavit.*

II. Per Metaphoram, נצה *plumavit, volavit, avolavit, celeriter abiit.*

נֵץ, Chald: נצא *accipiter.*

נוֹצָה *penna.*

III. Niphal נִצָּה, Chald: אִתְנְצִי *volavit, involavit*, invectus fuit in aliquem sermone seu quodam sermonis impetu, *litigavit, contendit, rixatus fuit, pugnavit.*

Nom. נִצִּים *jurgantes.*

מַצָּה & מַצּוּת *lis, contentio, rixa, jurgium, controversia, pugna.*

נצח Duo significat. I. נָצַח. Inde Niph. נִצַּחַת *perpetua, æterna.* Piel נִצַּח, Chal. נצח *ursit, coegit, instituit:* Et per consequens, *finivit, vicit, triumphavit.*

Inde מְנַצֵּחַ *præfectus, executor operarũ.*

Nom. נֵצַח & נֶצַח, *victoria, robur, excellentia, diuturnum tempus, perpetuitas, æternitas:* item, *robur, sanguis*, qui est robur et vita corporis.

Rabb. נצח *vicit.* Chald. מִתְנַצַּח *roboratus, victus, superatus, triumphans.*

נצוח & נִצְחוֹן & נִצְחָנוּ *victoria, triumphus.* נציח *victoriosus.*

נִצְחִי *æternus.*

II. Arab: נצח idem quod נָזָה, *sparsit, aspersit.*

1 Pet. 1. v. 2. נצח *aspersio.*

נצח niazach *stella comata.*

Alcor: נאצחון *suscipientes.*

נצל Duo significat. I. Piel נִצֵּל significat הסרה ושלילה, *spoliavit, rapuit, surripuit, removit, abstulit.*

II. נִצֵּל *liberavit.* Niphal נִצַּל *separatus, liberatus, ereptus fuit ab hoste aut malo.*

Nom: מַצִּיל *liberator.* מֻצָּל *ereptus, liberatus.* הַצָּלָה *liberatio.*

Rabb. הִתְנַצֵּל *excusavit se.*

הִתְנַצְּלוּת *excusatio, evasio, effugium; item, refutatio.*

נְצֵל *caro mortui coagulata.*

נְצוּלָה *gurges, lacus.*

Syr: נְצַל *instillavit, infudit.*

Arab. נצל *amplitudo.* נצאל *jacula.* תנציל tancil *ora tela.*

נצע Arab. נצע *clarus fuit.*

נאצע *clarus, lucidus.*

נאצעה *claritas.*

נצף Quatuor significat. I. Chald: נְצַף est צִפְצֵף, *garrivit, mussitavit.*

Nom: נִצְפָּה *capparis.*

II. Arab: נצף nassar *dimidiavit, bipertivit, divisit in duas partes.*

Nom: נצף nazf *medium, dimidium, pars.* מתנצף *dimidiatus, dimidius.*

III. Arab. אנצף ansaf *persolvit, contribuit, collegit, pendit, stipem dedit.*

אנצאף insaf, & נצף nasaf *tributum, pensio, pœna.* Item, אנצאף insaf *stips.*

IV. Arab cum ׳ punct. נצף nadaf *mundavit.*

נציף nadif *mundus, pulcher, formosus, elegans, gratiosus.*

נצפה nadafa *mundicies, pulchritudo, gratia, forma.*

נצר Duo significat. I. נָצַר, Arab. נצר nazar *servavit, præservavit, asservavit, conservavit, observavit, custodivit, munivit, protexit, defendit, curavit.*

Nom. נוֹצֵר, Arab: נאצר nazir *custos, defensor, protector.*

נצרה

נְצָרָה,Arab: נצרה nuzra *conservatio, protectio, defensio, victoria.*

נֵצֶר *surculus, ramus parvus.*

Plur.Rabb: נְצָרִים *baculi, flagella.*

נצר *nomen diei festi.*

Arab. נואציר & אנצאר *fistula.*

נָצוּר *servatus, conservatus.*

Arab. מנצור manzur *conservatus, victor, victoriosus.*

מתנצר mutnazar *conversus, transfuga.*

נצראני Nizrani *Nazaræus*, Christianus. נצראניה Nazrania *Christianitas.*

Rabb. נֹצְרִי *Christianus.*

I I. Per antiphrasin, נָצַר *quod munitum erat destruxit, excidit, devastavit, desolavit.*

נצת Arab. נצת nazat *intendit, attendit, auscultavit, audivit.*

נקק נָקַק. Inde נְקִיק *concavitas, caverna, foramen.*

נקב Duo significat. I. נָקַב, Chald. נְקַב, Arab: נקב nacab *fodit, perfodit, effodit, transfodit, foravit, perforavit, terebravit, cuniculos egit, cavavit, excavavit, fixit, confixit.*

Nom. נָקוּב *excavatus, perforatus.*

נְקֵבָה, Chald: נוּקְבָא & נְקֵבָא, Syr: נְקַבְתָּא *fæmina.*

מַקֶּבֶת *malleus, terebra, terebellum; foramen, fovea.*

נְקָבִים, Chald: נִקְבִין *fistula.*

Chald. נְקִיב *perforatus.*

Rabb: נָקָב *corpus habens multa foramina, meatus, porus.*

נְקִיבָה *penetratio.*

Arab. נקב nacab *fossa subterranea, cuniculus.* תנקב *perforatio.* נקבה nacba *posticum.* נקאב *idem.*

I I. Per metaphoram, נָקַב fodit, perfodit, confodit aliquem dictis vel bonis vel malis: Bonis, *nominavit, nuncupavit, expressit, protulit, declaravit, exposuit, designavit:* Malis, *maledixit, blasphemavit, conviciatus est.*

Rabb: נָקָב *nuncupatio.* נְקִיבָה *blasphemia.* נָקוּב *maledictus, futilis.*

Alcor. נְקִיב *præco.*

נקד Tria significat. I. נָקַד. Inde נָקֹד *punctus, punctatus.*

נְקֻדִּים *puncta, nota, maculæ.*

נֹקֵד *punctor, punctator, pecuarius.*

Rabb: נִקֵּד *punctavit, punctis notavit, puncta ascripsit.*

נְקוּד, Fœm. נְקוּדָה *punctum, centrum.* Hinc et נַקְדָן *punctator.* מְנֻקָּד *punctatus.* נַקְדוּד *opilio.*

I I. Per antiphrasin, Rabb. נִקֵּד *puncta & maculas removit, mundavit, emundavit, purgavit.* מְקֻדָּה *emaculata, purgata: item, regina Saba.*

Syr: נְקַד *purum, liquidum.*

מְקִידָה *crater testaceus.*

נָקִיד, potius נָגִיד *Angelus divitijs præsidens.*

I I I. Arab: cum ד punct. נקד nacad, & אנקד ancad *liberavit, eripuit, abripuit, servavit, salvum fecit, redemit.*

Nom. אנתקאד inticad *ereptio, extractio, explicatio.*

נקה Tria significat. I. נָקָה, Chald: נְקָא, Arab: נקא naqui *vacuus, purus, mundus, clarus, politus, limpidus fuit:* Per metaphoram, *innocens, immunis, insons, justus fuit.*

Nom. Adject. נָקִי, et cum א paragogico, נָקִיא, Chald. נְקִי & נְקֵא, Arab. נקי naqui *vacuus, mundus, purus, clarus, limpidus:* metaphoricè, *innocens, insons, innoxius, justus.*

Subst. נִקָּיוֹן, Arab. נקאוה nacava *vacuitas, mundicia, puritas:* metaphoricè, *innocentia.*

מְנַקִּיּוֹת *calami* inter panes propositionis positi, eos mundantes, ne fierent mucidi.

Arab. תנקיה tanquia *purificatio, politio, putatio vitium, dropax.*

מנקי munâqui *purgans, mundans.*

מנקי munaquai *purificatus, limpidatus, decorticatus.* נאקי *quod expurgatur.*

מנקה munacca *dentiscalpium.*

מנקיה manquia *clepsydra.*

Rabb: נִקּוּי *evacuatio* נְקִיָּה *reverentia.*

I I. Syr: Piel נַקִּא *immolavit, libavit.*

Nom: נְקָה, & נְקָיָא, & נָקְיָא *ovis fœmina.* נִקְיָא *immolatio, victima.*

I I I. Arab. נקה *convaluit.* נאקה naqui *convalescens.*

Deinde נקי *remansit.* נאקי *remanens.* נקואן *eminentiæ.*

נאקה *camela, camelus* ad onera idoneus, duos habens gibbos.

נקאוה navaca, herba medica, *trifolium.*

נקן Syr: נַקֵּן idem quod נָקַד, *punctavit.*

Nom: נוּקְנָא *punctum.*

נקט Tria significat. I. נָקַט, Chald: נְקַט, idem quod קָטַט, *tædio, molestia affecit, languefecit, offendit.*

I I. Chald. נְקַט idem quod לָקַט, *collegit, accepit, tenuit, detinuit, obtinuit, vicit.*

נְקִיטִין נְקִטָאִין *collecti.* נְקִיטָא *detentio, victoria.*

victoria. מַנְקַשְׁא *armilla.*

III. Arab: נקט nacat idem quod נָקַד, *punctavit, punxit.*

מנקט munaccat *punctatus.*

נקוט *virga*: stimulus pungens.

נקטה nocta *punctus*: per metaphoram, *gutta cadens, stilla, & morbus caducus, epilepsia*: item, *destillatio, nubes oculi.*

Verbum נקט nacat *stillavit, destillavit, guttatim decidit.*

נקל Arab: נקל nacal *transtulit, transposuit, permutavit, transplantavit, vexit, vectavit, gestavit.*

Nom: נקל *translatio, metaphora*: item, *remotio à lacte, ablactatio.*

נקלה nacla *vectura.* נקאר *cophinus.*

אנתקאל intical *mutatio, vectio, translatio, ablactatio.*

מנקלה *abacus.* מנקול mancul *vectus.*

תנקיל tanquil *migratio.*

נקלה nacla *planta.*

נקם נָקַם, Chald. נְקַם, Arab: אנתקם 'antacam *ultus est, vindicavit, vindictã sumpsit, punivit, defendit.*

Nom: נָקָם, Arab. נקאם nacam *vindicta, vindicatio, punitio, ultio, pœna talionis.*

מִתְנַקֵּם, Arab: מנתקם mintacim *ultor, vindex, defensor.*

Rabb: נְקִימָה *genus vestis.*

נקע Duo significat. I. נָקַע idem quod יָקַע, *abalienatus fuit.*

II. Arab: נקע naca *infudit, maceravit.*

מסתנקע *infundibulum, pellis.*

אנקע anqua *humectavit, madefecit, lavit, intinxit, intrivit.*

נקע Fœm: נקעה *maceratio, madefactio.*

מנקוע mancu, & מנתקע muntaca *infusus, madefactus, maceratus, parùm contritus.* נקע *fossa.* Syr. נְקָעִין *fovea.*

נקף Duo significat. I. נָקַף, Chald: נְקַף. Inde Piel נִקֵּף, Arab. נקף *cecidit, decidit, decussit, excussit, percussit, jugulavit, truncavit.*

Nom: נֹקֶף *decussio, excussio.*

נְקָפָה & מַנְקוֹף, Chald: נְקִיפָא *excussio, expulsio, excisio, percussio.*

Arab. נקיף *solutus, fortis.*

אסתנקף astanquaf *vitavit.*

1 Cor: 10. v. 7. וינקף *& alit seipsum.*

II. Syr: נְקַף idem quod נָקַף, *circuivit, circumdedit, adhæsit, secutus fuit.*

Nom. נקיף *adjunctus.* נְקִיפוּתָא *consequentia*, series orationis.

נקץ Duo significat. I. Arab. נקץ nacaz *minutus, diminutus, imminutus fuit, defecit, defuit, indiguit, caruit.*

Nom. נקץ nacs, & נְקִיצָה *defectus, indigentia, declinatio febris.* נאקץ naquis *indigens.* נקצאן *diminutio.*

II. Arab. cum ץ punct: נקץ nacad *conquisivit, collegit, exegit.*

Nom. אנקצא inquida *terminus, finis, meta.* אתנאקץ *conquestus fuit.*

נקר נָקַר, Chald: et Syr. נְקַר, Arab. נקר nacar *effodit, excidit*, de oculis propriè: *rosit, corrosit.*

Nom: נְקָרָה, Arab: נקרה nâcra *fossa, fovea, foramen, cavitas, caverna, spelunca.*

Rabb. נְקִירָא *pannus corrosus.*

מִקְרָא *rostrum*: ab effodiendo.

מֹקֶר *cerebrum, medulla*, quæ eruitur.

Arab. מנקור mancur *effossus, excisus.*

מנקאר mancar *rostrum* avis, aut alterius animalis: Item, *nasus aquilinus* rostro similis, et *veru*, ac *scalprum*: Item, *stella* in mandibula ceti.

מנקירה mancaira *stiva.*

נקרה nacra *cavitas* inter scapulas.

נקר nachar *corrosio, marcor.*

נאקר naquir *tympanista.* נקירה mancaira *tympanisatio.*

נקר nacar *cornuferijt.*

נקש Duo significat. I. נָקַשׁ, Chald: נְקַשׁ idem quod יָקַשׁ *ruit, impegit.*

Nom: Chald. נקיש *collisio, concussio*, et *sonus* inde ortus.

Rabb: קִשְׁקֵשׁ *collidens invicem genua.*

Syr. אֶתְנְקֵשׁ *pulsatur, fidibus canitur, citharizatur.* נְקָשָׁא *syllaba.*

Rabb. נְקִישׁוּרָה *nola, campana.*

Arab: נקס nacas *nola, campana, tintinabulum, cymbalum.*

נואקסי navaquisi *qui campanas facit.*

II. Arab: נקש nacasch, אנקש ancasch *sculpsit, dolavit lapides, calavit, incîdit, cavavit, excavavit, sarrivit, sarculavit, acupinxit.*

Nom: מנקש mancasch *cælum, celtes, cuneus, instrumentum sculptorium, sarculum, rastrum.*

מנקוש mancusch *calatus.*

מנקש munaccisch *sculptor, calator.*

נקש nacsch *sarculatio.*

נקאש naccasch *sarculator.*

נקשה nascha *calatura, sculptura, incisio.*

נרג Syr. *securis.*

נרד נֵרְדְּ *nardus.* Arab. נרד nard *tessera, taxilli.*

נרע Arab: 1 Cor. 6. v. 7. וינארע *& accendet odium.* מנארעה *contentio.*

נרק Arab: נרקה naraqua *bufo*.

נשש נשׁשׁ & נשׁ idem quod נשׁה, *oblitus fuit*, & *oblivisci fecit*.

נשא Duo significat. I. נשׁא cum puncto dextro, innuit פתוי & הסתה. Inde Niphal נשׁא *persuasus, incitatus*: in malum, *seductus, deceptus, falsus fuit*.

II. נשׁא idem quod שׁאה, *destructus, desolatus, devastatus fuit*.

Nom: משׁאות & משׁואות *destructiones*. משׁאון *devastatio*.

נשׁיא *aroma depilatorium*.

Rabb. נשׁיא *socer*. נשׁוי *uxoratus*.

השׂיא *nuptui dedit*.

נשא נשׂא cum puncto sinistro, Chal. נשׂא & נסא *levavit, elevavit, sublevavit, evexit, tulit, sustulit, abstulit, cepit, accepit, tenuit, sustinuit, sumpsit, assumpsit ad portandum*: Et per consequens, *portavit, gestavit, toleravit, passus est, sustentavit*.

Nom: נשׂיא *ad dignitatem evectus, prælatus, princeps, dux*. Deinde, נשׂיאים *exhalationes*.

שׂיא, & שׂאת, & שׂאה *elevatio, altitudo, sublimitas, excellentia, dignitas, tuber, tumor, pustula*.

משׂא, Fœm: משׂאה, & משׂאת, & משׂאה *onus, pondus, donum*.

Rabb. נושׂא *sustinens, subjectum*. נשׂוא *sustentatum, prædicatum*. משׂאי *formalis*.

Porrò quia hoc verbum, et inde derivata nomina plurimas phrases gignunt, præcipuas ordine recensebimus. Dicitur enim hoc verbum, I. de קול *voce*, clamore, דבר *sermone*, cantico, משׁל *proverbio*, vaticinio, חרפה *convicio*, קינה *nænia*, doctrina, תפלה *precatione*, & significat *sublata voce proponere, proferre, referre, loqui, eloqui, proloqui, edicere, edisserere, prædicare*.

Nom: משׂא λῆμμα *assumptio, propositum, sermo, responsum, doctrina, prophetia*.

II. de שׁם *nomine*, aut ברית *fœdere* Dei: et significat *jurare, mentionem facere, usurpare*.

III. de עון *peccato*: et significat מחילה סליחה כפרה, vel *remittere* & *condonare*, vel *luere* & *dare pœnas*.

IV. de igne: et significat *urere, adurere, comburere*.

Nom: משׂאה & משׂאת *flamma, incendium*.

V. de stirpibus: et significat *crescere, adolescere, provenire; producere, proferre*.

Nom. נשׂו *incrementum*.

VI. de capite vel suo vel alterius. *Levare caput suum*, est animum erigentis et gaudentis, animosi: In malum, superbientis, arrogantis, audacis, præsumentis, gloriantis. *Levare caput alterius*, est evehere, superiorem reddere, honore afficere, pristinæ dignitati restituere.

VII. de facie, vel sua vel alterius. *Levare faciem suam ad alterum*, est reverentiæ: in malum, audaciæ, impudentiæ. *Levare faciem alterius*, est ejus personam accipere, respicere, honorare, admirari, suscipere, et in gratiam alicujus aliquid facere.

VIII. de manu; et significat *jurare, orare, benedicere, signum dare*.

Nom: משׂאה *signum*.

IX. de נפש *anima* sua vel alterius; et *levare animam suam*, signif. inhiare, intentum esse, expetere, expectare, sperare, adspirare, anhelare, & concupiscere.

Nom. משׂא נפש *levatio animæ*, spes, cupido.

X. de *corde*, quod *levatur*, aut *levat homines*. Levatur enim in præcatione, sicut manus.

XI. de donis, muneribus, epulis, debito, censu, tributis, portionibus, quæ deferuntur, offeruntur aut portantur.

Nomen משׂאה, Plurale משׂאת *dona, portiones*.. ...

נשב Duo significat. I. נשׁב, Chald. et Syr: נשׁב & נתב *flavit, efflavit, sufflavit, perflavit, spiravit, inspiravit*.

Nom. נשׁב & נשׁוב, Arab. נסבה nasba *rete, laqueus*.

Chald: et Syr: משׁב *ventus, flatus*, et *follis*.

II. Arab. נשב naschab *spiravit, locutus fuit*. נשיבה naschiba *cognata*.

נשג Inde Hiphil השׂיג *attigit, apprehendit, assecutus est, acquisivit, conquisivit, applicavit*.

שׂיג *apprehensio, occupatio, negotium*.

Rabb. השׂיג *evenit*. השׂגה *apprehensio* משׂיגים *eventus, accidentia*.

נשׂג *acquisitus*.

נשה Duo significat. I. נשׁה, Chald: נשׁא & נשׁי, Arab: נסא nasi, idem quod נשׁשׁ, *oblitus fuit, dedidicit*.

Nomen נשׁה *oblitus*.

נשׁיה, Chald: מנשׁיא, Arab. מנסיה mansia *oblivio*. נשׁים *mulieres*.

Arab. נאסין *obliviscentes*.

נסיאן nuſien *oblivio, ἀμνησία,* et *lethargus morbus.*

מנסי munſi *obliviosus* et *lethargicus.*

II. נָשָׁה *mutuavit, mutuo* vel *mutuum accepit* aut *petijt, debuit,* ſine ב : at cum ב *mutuum dedit, fœnori dedit.*

Nom. נֹשֶׁה *mutuans* et *fœnerans, mutuator, fœnerator.* מַשֶּׁה *mutuum.* מַשָּׁאָה *mutuum, debitum.* נְשִׁי *debitum.*

נשט נָשַׁט *palpavit.*

Arab: ינשט *voluntarium* ſeu *spontaneum efficiet.* נָשִׁיט *promtus.*

נשך Duo ſignificat. I. נָשַׁךְ, Chald: et Syr: נְכַת *momordit, admordit.*

II. Per Metaphoram, נָשַׁךְ *uſuram exercuit, fœneratus eſt, damno, moleſtia affecit.*

Nom: נֶשֶׁךְ Chal: נְכַת *morſus, uſura.* נִשְׁכָּה eſt לִשְׁכָּה *cubiculum.*

נשל נָשַׁל, Arab: נשל naſchal, idem quod שָׁלַל, *detraxit, extraxit, exuit, depulit, ejecit.* Abſolutè, *detractus fuit.*

נשם נָשַׁם *anhelavit, anhelitum emiſit, animam eduxit, attraxit ſpiritum.*

Nom. נְשָׁמָה, Chald: נִשְׁמְתָא, Arab. נסמה naſima *ſpiritus* ex ore egrediens, *halitus, anhelitus, flatus, anima.*

נסים naſim *aër, frigus, frigiditas:* ſed נשמה naſchama *populus nigra.* נשם naſcham *ulmus.*

Rabb: נְשִׁימָה *attractio aëris.*

נשף Duo ſignificat. I. נָשַׁף, idem quod נָשַׁב, *flavit, afflavit, ſufflavit, impulit, circumegit, circumflexit.*

Nom. נֶשֶׁף *caligo, tenebræ, crepuſculũ.* יַנְשׁוּף *veſpertilio.*

Rabb: כִּינְשָׁפִין *revolutiones volubiles.*

Syr. נְשַׁף *piſtillo fregit, contudit.*

II. Arab: נשף naſchaf *exuxit, exiccavit, mulſit, emulſit, imbibit, imbibitus fuit.*

נְשָׁאף *imbibitio, exiccatio.*

מנשף manſchaf *exiccativus.*

מנשפה *linteum.* אִסְתַּנְשַׁף *attraxit.*

נשק נָשַׁק, Chald: et Syr. נְשַׁק *oſculatus fuit:* Cum ל *manum* aut *humerum;* ſine ל *os.*

Nom. נְשִׁיקוֹת, Chald. נִשְׁקִין *oſcula.*

נֶשֶׁק *bellum; armatura bellica.*

Inde Verb. נָשַׁק *armatus fuit.*

נשק נָשַׂק. Inde Niphal נִשַּׂק, Chald: אִתְּסַק *accenſus fuit.*

Nomen הַסָּק *ſuccenſio.*

Arab. אִסְתַּנְשַׁק *attractus fuit vapor.*

מסתנשקה *quæ attrahitur.*

אסתנשאק *ſuffumigatio.*

אסתנשק *odoratus fuit.*

נשר Duo ſignificat. I. נֶשֶׁר. Inde nom. נֶשֶׁר, Chald: et Syr: נְשַׁר, Arab. נסר naſar *aquila:* item, *vultur.*

Rabb: Verb. נָשַׁר *cecidit, decidit, defluxit.* נְשִׁירָה *alopecia.* נָשֵׁר *altus.*

נִשְׁרָא herba naſcens inter ſpinas.

II. Arab. נשר naſchar *tetendit, extendit, expandit:* item, *ſparſit.*

אִנְתִּשָׁאר *ſparſio.*

נשרה naſchâra *ſalinum.*

מנשאר manſchar *armarium.*

נשר נָשַׂר cum puncto ſiniſtro, Chald. et Syr. נְסַר, Arab: נשר naſchar: Hiphil הִשִּׂיר, Chal. אַנְסַר, Arab. אנשר anſchar *ſecuit, diſſecuit, ſcidit in partes, inciſit, intercidit ſerra, ſerravit.*

Nom: מַשּׂוֹר, Chal: מַסָּר, Arab: מנשאר manſchar *ſerra.*

Inde Verb. Chald: מַסַּר; Piel מסר *ſerravit.*

Rabb. נְסוֹרֶת, Chald. סוֹרָא, Arab: נסרה naſara, & נשארה nuſchâra *ſerrago, ſerraturæ ſcobs.*

Chald. נְסִירָה *inciſio* in materia dura, *ſculptura.* נְסַר *aſſer.*

Arab. מנשור manſchur *priſma, ſerratile.* מנאשיר manaſchir *idem.*

מנשאר *turris theſauri ligneus.*

נָשֵׁר *revolutus fuit.*

נתת נָשְׁתָה eſt יָבֵשׁ, *defecit, perijt, perditus fuit.*

נתב נָתַב. Inde nom. נָתִיב, Fœm. נְתִיבָה *ſemita.* Plur. נְתִיבוֹת *ſemitæ.*

נתה Arab. נתו *eminentia.* נאתי *eminens.* אנתיין cum ה punct: *teſticuli.*

נתז Chald. נְתַז *aculeum infixit.*

Rabb. הִתִּיז *amputavit.*

נתח נָתַח. Inde Piel נִתַּח *in fruſta concidit, membratim diviſit.*

Nom. נֵתַח *fruſtum, pars, membrum.*

Rabb. נְתִיחָה *fruſtum.* נִתּוּחַ *ſectio.*

נתך נָתַךְ, Chal: נְתַךְ, ſemper metaphoricè, *fuſus, effuſus fuit.*

Nom. הִתּוּךְ & הַנְתָּכָה, Chald. הַתּוּךְ *fuſio.* Chald: מְתִיךְ *fuſus:* Fœm. מְתִיכָא *fuſa.* אִתְּכוּת *fuſura.*

Rabb: נִתַּךְ *reſolutus fuit.* הִתִּיךְ *reſolvit.* מַתִּיךְ *diſſolvens, reſolvens.* מַסְכָה *reſolutio.*

מַתֶּכֶת *metallum.* מַתִּיךְ *fuſor.*

הַנְּתוּכִין *concavitates, excavatæ foveæ:* item, *trabes excavatæ.*

נתן Duo ſignificat. I. נָתַן, Chald. יְהַב, Syr: יַהֵב *dedit, præbuit, addidit, exhibuit.*

Nom. מַתָּן, Chal: מַתָּן, Fœm. מַתָּנָה, Chald: מַתְּנָא *donum.* מַתַּת *idem.*

נְתִינִים, Chaldaicè נְתִינִין *ναθιναῖοι Nathinei,*

Nathinei, principes, duces Gibeon.

II. Arab. נתן natan, Foem. נתונה nutuna *fœtor, virus.*

נתין natin *fœtidus, virosus.* מנתין muntin *idem.*

נתיני natini *libellus famosus.*

נתס נָתַס *rupit, disrupit, destruxit.*

נתף Duo significat. I. Syr: נְתַף *impulit, circumegit.*

II. Arab. נתף natat *evulsit pilos* aut *plumas, depilavit, deplumavit, glabravit.*

נתץ נָתַץ; Piel נִתֵּץ *fregit, confregit, diruit, destruxit, demolitus fuit.*

נתק נָתַק, Chald: נְתַק *rupit, abrupit, avulsit, evulsit, transtulit. sparsit frangendo.*

Nomen נֶתֶק, Chald: נִתְקָא *avulsio, ruptura, scabies.*

אַתִּיק *angulus.*

נתר Duo significat. I. נָתַר *loco suo motus fuit, saltavit, transiliit, translatus fuit.*

Nom. נֶתֶר, Chald: נִתְרָא *nitrum.*

Rabbin. הַתָּרָה *solutio.*

II. Chald: נְתַר idem quod נשר, convenit cum priore, *defluxit, decidit, decussus, evulsus fuit.*

Nom: Arab: אנתתאר *casus, defluxus.* נתר nathar *prosa, soluta oratio.* מנתור manthur *prosaicus.*

נתש נָתַשׁ, Chald: נְתַשׁ *evulsit, eradicavit, extirpavit.*

FINIS
LITERÆ NVN.

LITERA
ס SAMECH.

סאב Chald: Piel סָאֵב, Syr: סַיֵּב *polluit, contaminavit, violavit.*

סָאוּבָא, &, א absorpto, סוּבָא *pollutio, menstruum.* סָאֲבוּת, & סֵיבוּת *idem.*

סאה סְאָה. Inde סָאָה, Chald. סְאָה, Syr. סאתא σάτον *satum, sesquimodius.*

Duplicatum סַאסְאָה, Chald: סָאסָא *mensura.*

סאן סָאַן. Inde סוֹאֵן *bellator, prælians.* סאון *bellum, prælium.*

Verb. Syr: סָאֵן *calceavit.*

סבב Tria significat. I. סָבַב, Chald: סְבַב & סַב *circuitu* seu *circulo sedit* aut *stetit, circundedit, cinxit, ambivit, gyravit.* Metaphoricè, *vertit, retrovertit.*

Nom. סָבִיב *circulus, circuitus, circuitio.* Vsurpatur autem et singulare et plurale adverbialiter, pro *in circuitu, circà, circùm, circumcirca, circulariter, circumquaq.* subintellecta scilicet præpositione ב *in.* מְסִבָּה *circulus.*

Chald: סוֹבָב *gyrus, circulus, rota.*

מְסִבָּא *cochlea.*

Rabbin. סִבּוּב *periodus, revolutio, ambitus.* סִבּוּבִי *circularis.*

II. Metaphoricè, סָבַב *circuivit, circumdedit mensam, circulariter consedit ad edendum, discubuit.*

מֵסַב *circulus, discubitus circularis, convivium.* Chald. מְסַבִּין *discumbentes.*

Rabb. מְסִבָּה & הֲסִבָּה *reclinatio, discubitus, reclinatorium, domus convivii.*

III. סָבַב *circuivit, occasionem & causam quæsivit* vel *præbuit, causavit.*

Nom. סִבָּה, & נְסִבָּה, & מְסִבָּה *occasio, causa.* Rabb. סִבָּה *causa.*

סִבֵּב *causavit, causam præbuit.* מְסַבֵּב *causans.* מְסֻבָּב *causatus.*

Arab. סבב sabbab *causavit, accusavit, causam dedit, suffragatus fuit, voto suo adjuvit.*

סבב sebeb *causa, occasio, respectus, motiva.* מסבב musabbib *causator.*

סבאבה sebbeba *index, digitus.*

סבא סָבָא, Chald: סְבָא *potavit, bibit, hausit.*

Nom. סֹבֶא *potus, vinum* vel *sicera.*

Iezech. 23. v. 42. סָבָאִים *potatores.*

Rab. סַבָּא *caupo,* qui potum vendit.

סבט Arab. סבט *planum fecit.*

סבותה *planicies, lenitas.*

סבך Duo significat. I. סבך idem quod שָׂבַךְ *intricatus, perplexus, implicatus, complicatus fuit.*

Nom: סְבָךְ, & סֻבָּךְ, & סְבוֹךְ *perplexitas, perplexum, intricatum.*

Chald: סְבִיךְ *ramus, frons ndis.*

סִבְכִין *ornamenta reticulata.*

Rabb: סְבַךְ *sura, pulpa.*

סַבְּכָא σαμβύκη *sambuca.*

הִסְתַּבֵּךְ *implicatus fuit.*

II. Arab. סבך sabac *purgavit.*

סבל סְבַל, Chald: & Syr. סְבַל *tulit, sustinuit, gestavit, portavit, bajulavit.*

Nom: סַבָּל *bajulus.*

סֵבֶל & סֹבֶל *onus, gestamen.*

סִבְלוֹת *onera.*

סִבֹּלֶת, Arab. סֻנְבֻל *spica.*

Rab. סִבְלֹת, Syr. סוּבָל συμβολὴ *societas, congregatio, convivarum.*

סִבְלוֹנוֹת *munera.*

סוֹבֵל *contingens, contingenter.*

Syr: אַסְבֵּל *fecit, commisit, patravit.*

סבן Rabb. סְבָן *cortex nucis.*

סוּבְנִי *sindon, linteamen.* סַבְנִירָה *linteum balnei.*

סבס Syr. סַבִּיס *variū, densum, frequens.*

סבע Arab: סבע *bestia rapax, fera.* סִבְעִי sebai *lupinus.*

Cum ע punct: סבע *suavis fuit.*

סבק Arab. סבק sabac *præcessit, antecessit, anticipavit, antevertit, prævenit, præfinivit.* Et cum altero verbo, valet adverbium *prius.*

סגב Arab. סגב sagab *condemnavit.*

Nom. סִגְבָא *condemnatio.*

סגד סְגַד, Chald: et Syr. סְגַד, Arab. סגד sagad *prostravit se super faciem, ingeniculatus est, flexit, incurvavit, inclinavit se, reveritus fuit, coluit, adoravit, rogavit.*

Nom: Chaldaicè סִגְדָא & סְגִידוּ, Syr. סֻגְדָא, Arab. סגד & סגוד sugud *ingeniculatio, prostratio super faciem, humilitas, reverentia, adoratio.*

מסגד masgid & מסגדא masgida *locus adorationis, templum, ecclesia.*

סָאגִד *adorans, inclinatus, humilis.*

Syr: סָגוֹד *adorator.* אֶבֶן סִגְדָא *lapis adorationis.*

סגל Inde סְגֻלָּה, Chald: סְגֻלָּא *peculium, proprium, singulare, thesaurus, facultates, res chara.* Rabb. *proprietas, conditio, vis innata, proprium* in Dialectica.

Rabbin: Verbum סִגֵּל *lucratus est.* מִסְגָּל *lucrum.* מְסֻגָּל *excellens.*

Chald. סְגוֹל; Fœm: סְגוּלָא est אֶשְׁכּוֹל *botrus.* סְגִילִין *mandragora.* Deinde, סְגוֹל *segol*, punctum vocale.

סגן Duo significat. I. סֶגֶן. Inde Nom. Plur: סְגָנִים, Chal: סִגְנִין *magnates, præpositi, præfecti.*

Chald: סְגַן & סִגַן *præfectus.*

II. Arab: סגן sagan, & סגן sign *carcer.*

סאגין sagin *carcerarius, ergastulus.*

מסגון masgun *incarceratus, captivus.*

Verb. אסגן asgan *incarceravit.*

סגע Arab. סגע saga *incogitans, audax, temerarius. stultus fuit, temerè egit, ausus fuit:* in bonum, *magnanimus, fortis, potens fuit.*

Nom: סאגע sagi *incogitans, audax, temerarius, stultus:* in bonum, *magnanimus, fortis.*

סגע saga *incogitantia, audacia, temeritas, stultitia.*

סגף Chald. et Syr. סְגַף, Piel סגף, Hiphil אַסְגֵף *afflixit, molestavit, nocuit, damnosum fuit.*

Nom: סִגּוּף *afflictio, molestia, damnū.*

מְסַגְּפָן *noxius, maleficus.*

סגר Quatuor significat. I. סְגַר, Chald: סְגַר *clausit, inclusit, occlusit, coërcuit.*

Nom. סְגוֹר & סוּגַר *clausura, claustrū, custodia.* Rabb: *capistrum.*

סְגוֹר item armorum genus, *gladius,* σάγαρις *acinaces.*

סָגוּר *clausus.*

מַסְגֵּר, Fœm: מִסְגֶּרֶת *clausura, circumferentia, corona, claustrum, carcer.* Deinde מַסְגֵּר homo magnæ æstimationis ob artem, *nobilis, insignis artifex.*

סַגְרִיר *pluvia, imber.*

II. סְגוֹר *bonus, preciosus.* סְגוֹר *res preciosa.* מַסְגֵּר *insignis artifex.*

III. Chald. סְגִיר *clausus, leprosus.*

סְגִירוּת *lepra.*

IV. Arab: סגר sagar, & אסתגר astagar *ausus fuit.*

סדד Inde סַד *cippus.*

Arab: סדד & סדה *oppilatio.*

אנסד *clausus fuit.*

סדיד sadid *pus, sanies, apostema, vomica.*

סדב Arab: סדב & סדאב *ruta.*

סדג Ara: סארג sadig *singularis, simplex.*

סדן Inde סָדִין, Chal: סְדִין, Syr: סדין *sindon, linteum, amictus lineus.*

Chald. סַדָּן *rota figuli.*

Rabbin: סַדָּן *centrum & polus.*

סַדָּן *incus.* סַדְנָא *truncus* vel *radix arboris.*

סוּגָן *vas*, in quo fit cerevisia. סַדָן *compes.* סַדְנָא *faber ejus.*

סדס Arab. סדוס *sericum.*

סדק Chald: et Syr. סְדַק & סְדַק: Hiph: אַסְדֵק *fidit, scidit, discidit, divisit, laceravit.*

Nom. סְדִיק *scissus, fissus.*

סִדְקָא *scissura, scissio, opinionum divisio, schisma, hæresis.*

Rabb: סדוק *scissura.*

סדר Duo significat. I. Inde Nom: סֵדֶר, Chald. סִדְרָא *ordo, series, acies.* Rabbin. *propositio.*

מִסְדְרוֹן locus, in quo est ordinata sedilium dispositio, ut ibi sedeant homines regem conventuri, *exedra, vestibulũ*

Chald. Verb. סְדַר, Piel Rabb: סִדֵר, Chal. סַדַר *ordinavit, disposuit, instruxit.*

סדור *ordinatio, dispositio.*

סָדִיד, Syr. סְדְרוֹן *sudarium, velamen, linteum.*

Rabb. סֵדֶר & סִדְרָא *ordo, sectio.*

II. Arab. סדר *scotomia.*

סהל סהל *solvit, præparavit, direxit, facile, planum reddidit.*

אסהאל *solutio ventris, inanitio.* מַסְהִל *solutivus.*

תַסְהִיל *facilitas.* סהל *facilis, celer, citò.* סהולה *facilitas, benignitas.* סהלא *facilis, planus.* סהול *plana regiones.*

אסתאהל *expetivit.*

סהם Arab. סהם sahm *sagitta, telum.* סַהֲמִיר *axis.*

סהר Inde Nom: סַהַר *rotunditas.* סֹהַר *carcer.*

Chal. סִהֲרָא, Syr. סַהְרָא *luna* rotunda. סַהֲרָנִין, Chald. סַהֲרוֹנִין & שַׂהֲרוֹנִים *specula mulierum*, instar lunæ rotunda: & *conspicilia: ampullæ.*

Rabb: אָסְהַר quasi אָסְתַהַר *pulcra ut luna.*

סו Arabicè סו *malus.*

סוג Duo significat. I. סוּג & סָג *recessit, retrocessit, retrò discessit, rediјt, reversus, aversus fuit:* per metaphoram, *abalienatus, extraneus fuit.*

Nom. סִיג *scoria.* Rabb. *terra*, quæ est supra radices oleris.

סוּגְיָא *consuetudo.* סוג *genus.* סוּגִים *genera.*

II. סוּג. Inde Fœm. סוּגָה *septa, vallata, terminata.*

Verb. Chald. סְיַג: Piel סַיֵג *sepivit, septo clausit, munivit, terminavit.*

סְיָג, Arab: סיאג: Plur. סיאגאת *sepes, maceries.* סְיָגִים *statuta.*

Rabb. סְיָגִים *vasa*, in quibus reservabantur fruges.

Syr. סִיָגָא *septum* illud, in quo pastores de nocte includunt suas oves in campis.

סוד Tria significat. I. סוֹד, 1. *secretum, arcanum, mysterium.* 2. *consultatio, consilium.* 3. *concilium.*

Verb. Hoph: הוּסַד *consultavit.*

II. Arab: סוד sud, & סאד sid *dominatus fuit.* סיד sajid *dominus, herós.*

סיאדה siêda *dominium.*

III. Arab: סוד sud *niger fuit.*

Nom. סוד seud *niger.*

סואד sevid, & סודא seudi *nigredo, bilis nigra, melancholia.*

סודאוי seudavi, & סודאני *niger, melancholicus:* item, avis nigra, *sturnus.*

סוה Duo significat. I. סָוֶה. Inde Nom. מַסְוֶה *velum, velamen, peplum.*

II. Syr: סְוָה & סְוָא: Piel סַוִי *voluit, cupijt, expetivit, desideravit, optavit.*

Nom: סְוָא *cupidus.* מְסַוֵי *cupiens.* סוּגָיָא *voluntas, animi promptitudo.*

סוח Syr. סְוָא idem quod סְוָה, *voluit, cupijt, appetijt.* Rabb. סָוַח *natavit.*

Arab. Luc. 11. 21. מתי תסאח אלקוי *cùm armatus fuerit fortis.*

סוט Rabb: סוּט & סָט *agitavit, excussit.* סיט *mensura* 4. *digitorum.*

סוך Tria significat. I. סוּך idem quod נָסַך, *unctus fuit.*

אָסוּך *vas*, in quo est oleum.

סוּכָך *nomen olei optimi.*

Rabb. סִיכָה *unctio.*

סִכְסֵך *confudit, miscuit.*

סַך *summa.* Syr. *omnino, finis.*

II. סוּך idem quod סָכַך *operuit, texit.*

מוּסָך *tectum tabernaculi.*

III. Arab. סוך *fricavit.*

מסאויך & סואך *fricationes.*

סול Arab: סול sul, & סאל sil *fluxit, defluxit, effluxit.*

סיאל *fluidus, liquidus.*

סילאן silan *fluxus, fluxibilitas, inundatio, diluvium particulare.*

סאיל sail *aquaductus, torrens, eluvio, alluvio.* סיל *fluxus.*

סום Rabb. Piel סַיֵם *cessavit, terminavit, finivit, absolvit, complevit, perfecit.* סִיוּם *cessatio, finis, absolutio, perfectio.*

Syr: סִימָא *hiatus.*

סון Chal: סְוָן, & סְוָן, & סאן, & סִין *lutum, cœnum.*

סִינָן *galerus, pileus.* סִינָא *nigrum.*

סִין, et מְסָן, et מְסָאן *calceus.*

סִיוָן *Majus.* V כוס

סוס Tria significat. I. Inde Nom. סוס *equus*.
סוסה *equorum multitudo & congregatio*. Deinde, סוס & סיס *grus*.
II. סס, Arab: סוס, Græcè σὴς *tinea, blatta, vermiculus*.
Arab. סוסה susa *vermis* ligni, dentis, aut frumenti, *teredo, cossus, caries, gurgulio* seu *curculio*.
מסואס musavas *cariosus, gurguliosus*.
תסוס *à vermibus perforatur*.
III. Arab. סוס sus *liquiritia, glyceriza*.
Verb. סוס vel סאס *deduxit, comminuit*.
סיס sajas *domuit feram, mansuefecit, subjugavit*.
סאיס. sais *domitor equi, strator, equiso*.
סאיסי *moralis*.

סוע Duo significat. I. סוע. Inde סִיעָה *congregatio*.
II. Rabb. Piel סִיֵּעַ, Chald. & Syr: סַיַּע *auxiliatus, opitulatus est, juvit, adjuvit*.
Nom. סַיָּע *auxiliator, cooperator*.
סוּעַ & סִיעַ *auxilium*. Deinde, סִיעַ, Fœm: סִיעָא *cœtus, societas, grex, cōventus*
Verb אִסְתַּיַּע *conuenit, consociatus fuit*
Syr. סִיעֲתָא *navis*.
Arab. אתסאע *dilatatio, amplitudo*.
סוע *delectari*.

סוף Hebr. Chald: et Syr: סוּף & סָף *finitus, terminatus, consumptus, completus fuit, desijt, cessavit*.
Nom. סוֹף, Chal. סֵיָף *finis, terminus*.
סוף *profectò, tandem*.
סוּף *juncus, carex*. סוּפָה *turbo*.
Rabb: סַיִף, Chald: סֵיָף, Arab. סיף ξίφος *gladius, machæra*.
Verb. Arab. סיף sajaf *obtruncavit, amputavit caput, capite plexit*. מסיף musajaf *obtruncatus*.
תסייף tasijf *obtruncatio*.
סַיָּאף *obtruncator, carnifex*.

סור Duo significat. I. סוּר et סָר *cessit, recessit, discessit, declinavit, vertit se, divertit, deflexit, pervenit, attigit, translatus, ablatus fuit*.
Nom. סָר *recedens*. סוּר, Fœm. סוּרָה *idem*. סִיר, Fœm: סִירָה *olla*. Plur. Fœm. סִירוֹת *ollæ*: sed mascul: סִירִים *spinæ*.
II. Ara. סור sur, et סאר sir *ivit, ambulavit, progressus est, perrexit, incessit, ascendit*.
Nom: סירה *ambulatio, profectio*. מְסִיר. Fœm. מְסִירָה *idem*. סָאִיר *altitudo*.
סוּרָה sura, sicut Rabb: הֲלָכָה *lex, ritus, tractatus*. סיור *corrigia*.

סות Inde Hiphil הסית *hortatus fuit, suasit, consuluit, incitavit, illexit, adduxit*: in malum, *seduxit, fefellit, decepit*.
Nom: סוּת *opertmentum, velum, velamen*.
מְסִית *seductor*. מוּסָת *seductus*.
Rabb. מְסַת *incitare*. אַסְתָּא *irritatrix, provocatrix*.

סחב סְחַב *tractavit, raptavit, traxit, distraxit, detraxit, in terra traxit*.
Nom. סְחָב *tractus*.
Arab. סחב sahab, Fœm. סחאבה sahâba *aër, nubes, imber, nimbus*.
מסחב musahab *nubilus, nubilosus*.

סחג Arab: סחג *excoriavit*.
סחגא *excoriatio, dysenteria*.
מסחג *faciens rasuram intestinorum*.

סחה Duo significat. I. סָחָה. Inde Piel סִחָה *verrit, scopavit, abrasit*.
Nom. סְחִי et סוּחָה (à forma סוּח, sicut שׁוּבָה,) Chald: סִיחָא et סְחִיתָא *purgamentum, cœnum, stercus, sordes*.
II. Arab: סחה et סחא; Pass. אסתחא astaha *reveritus fuit*.
מסתחי mustahi *verecundus*.
אסתחה istiha *verecundia*.

סחט Duo significat. I Arab. cum ח punct: סחט sachat *iratus, indignatus, irritatus fuit*.
Nomen סחט *ira*.
II. Chald. סְחַט *expressit*.

סחל Arab. סאחל sihil *littus*. סהל sahal et אסהל ashil *purgavit*.
מסהל mushil *purgatio*. אסהאל *fluxus ventris*.
סחאלה cum ח punct: *limatura*.
Psalm. 93. *sanguinem innocentem* יסתחלון *condemnabunt*.

סחם Arab: סחאם sihem *trabs, tignus*.

סחן Arab. סחן sachan *incaluit*.
סחנה cum ח punct. *forma*. מְסַחַן *conveniens*.
Verb: סחן *implevit, oneravit*.
Nom: סחנא *onus*.

סחף Duo significat. I. סחף, Chald. et Syr: סְחַף, idem quod סחב, quia ב ף permutantur, *traxit, detraxit, distraxit, raptavit, dissipavit, destruxit, dejecit, subvertit*.
Nom. Chald: סְחַף et סוּחָף *impetus, impulsio, repulsio, subversio, destructio*.
סחף *impetuosus*. סְחִיף *impulsus*.
מְסַחַף instrumentum bellicum, quo hostis repellitur, et in terram prosternitur, *scutum, lancea*.
Rabb. מְסַחְפָא *statera, bilanx*, et *mensa* super quam venditur cato.
II. Arab:

II. Arab.cum ח punct: סחיף sahif *rarus.* אסחף *rarior.* סחאפה *raritas.*

2 Cor.2.v.25. *Non* נסתחף *segnefecimus in hoc ministerio.*

סחק Rabbin. סָחַק *redundavit.*

סחר Quatuor signif. I. סְחַרְחַר & סָחַר, Chald. סְחַר *circuivit, in circuitu ivit, reversus, conversus est, rediit, iter fecit.*

Nom. סֹחֵרָה *clypeus, scutum rotundũ.*

סֹחֶרֶת *lapis preciosus.*

Chald. סְחוֹר סְחוֹר *circumquaque.*

סְחַרְחַן, Fœm: סְחַרְנוּת *circuitus.*

II. Per metonymiam, vel etiam metalepsin, סָחַר, Chald. סְחַר *circuivit emendi* vel *vendendi causa, mercaturam exercuit, mercatus, negociatus est, distraxit, vendidit.*

Nom: סוֹחֵר, Chal. סָחוֹר *mercator.*

סָחַר, & סַחַר & מִסְחָר, Fœm. סְחוֹרָה, Chald: סְחוֹרְתָא *negociatio, mercatura.*

סֹחֶרֶת *lapidis genus.*

III. Chald: Niphal אִסְתְּחַר, Hiphil אסחר *circumdedit mensam, sedit ad mensam rotundam, circulariter consedit, accubuit, discubuit.*

אִסְחָרוּת *consessus circularis, accubitus, discubitus.*

Syr. סְחַרְתָּא *palatium.*

IV. Arab. סחר sahar, & אסחר ashar *fascinavit, ligavit veneficijs.*

Nom: סאחר sahir, & סחאר sahar *magus, veneficus, præstigiator, nigromanticus.*

סחר sihr, Fœm. סחרה sahara *veneficium, illusio, præstigiæ, magia, scientia mala, nigromantia, geomantia, divinatio, philtrum.* מסחור mashur *fascinatus.*

Alcor: מְסַחַר *interpositus.*

סחר sachar *angariavit:* Itẽ, *incubuit.*

סחש סָחִישׁ *sponte nascens.*

סטט Inde Syriacè אסט *vilipendit, contemsit.*

סטר Inde Arab. כתאב מַסְטוּר *liber linearitur scriptus.*

יַסְטַר *lineabit.* מַסְטוּר *lineatus.*

סכך Duo significat. I. סָכַךְ, Chal: סְכַךְ & סַךְ *operuit, texit, obtexit, protexit, contexit, velavit, obduxit.*

Nom: סוֹכֵךְ *protegens, protectorium.*

סַךְ, Fœmi סֻכָּה *tegumentum, tuguriũ, latibulum, tabernaculum, protectio.*

מָסָךְ *velum, tegumentum, aulæum.*

מְסֻכָּה *tegumentum, operimentum.*

Arab. סאכך *sotularis.*

II. סִכְסֵךְ *miscuit, confudit.*

Nom. סַךְ *commixtio, frequentia.*

Rabb: סַךְ *summa, numerus, universitas.* Syr: *omnino.*

סכל Duo significat. I. סָכַל. Inde Niph. נִסְכַּל, Chald: אִסְתַּכַּל *insanivit, insanus, stultus, fatuus fuit, stultè egit.*

Nom. Adject. סָכָל, Chald. סַכְלָ *stultus, insanus, fatuus.*

Subst. סֶכֶל, Fœm. סִכְלוּת & שִׂכְלוּת, Chald. סַכְלוּת, Syr: סָכוּלָא & סַכְלְתָנוּ *stultitia, insania, error, peccatum.*

Syr: מְסַכְּלָן *peccans, injuriosus.*

סַכְלָאִית *stultè.*

II. Chald: סְכַל & אִסְתַּכַּל *consideravit.*

סכם Chald: סְכַם *numeravit, computavit, supputavit.* Syr: *formavit, finxit.*

Nom: סכום *numerus, summa.*

Rabb: סָכַם, Hiphil הִסְכִּים *deliberavit, statuit, consensit, convenit.* מַסְכִּים *conveniens, conformis.*

הַסְכָּמָה & סְכָמָה, Chald. אַסְכָּמוּת & אַסְכֵּימָא *convenientia, consensus, conformitas, concordia, adstipulatio, modestia, similitudo, species, figura, σχῆμα.* Syr. *habitus monasticus.* בְּהַסְכָּמָה *univocè.*

אִסְתְּכַם *coarctatus, deprehensus fuit.*

אַסְכָּמָא *ornamentum.*

סכן Quatuor significat. I. סָכַן *profuit, contulit, conduxit, convenit, utilis, commodus, aptus, conveniens, decens fuit.*

II. Per antiphrasin, & quidem ex usu Chaldeorum, Niph. נִסְכַּן *incommodum passus, periclitatus, omnibus commodis destitutus, pauper, miser fuit.*

Nom: Adject. מִסְכֵּן, Chald: מִסְכַּן, Syr: מְסַכִּין, Arab. מסכין masquin *inops, pauper, sordidus, miser.*

Subst. מִסְכֵּנוּת, Arab: מסכנה mascana *inopia, paupertas, penuria.*

Inde Verb. Chald. מַסְכֵּן *pauperem fecit, depauperavit.*

Rabb: סִכֵּן, Chald: אִסְתַּכַּן *periclitatus fuit.*

Nom. סַכָּנָה & מִסְכְּנוּת, Chald. סַכַּנְתָּא *periculum.*

מְסֻכָּן, Fœmin מְסֻכֶּנֶת, Chald: מְסַכַּן *periclitatus, existens in periculo, periculosus.*

III. סָכַן. Inde, ab utilitate, סוֹכֵן *thesaurarius,* thesaurorum præfectus.

מִסְכְּנוֹת *thesauri, apothecæ, granaria.*

Syr: סוֹכָן *gubernaculum.*

IV. Arab: סכן sacan *quievit, tranquillus, lenis, mitis, pacificus, sedatus, mansuetus fuit, cessavit, tacuit, siluit.*

Nomen סאכן *tacens, quiescens.*

סכון sucun *quies, pax, pacificatio, mansuetudo, tranquillitas maris, flustrum.* סכונה *idem.*

Fœm. סכונה sacuna, & סְכִינָה *tranquillitas.* תסכון tasacun *sedatio.* מסכן musaccin *pacificator.*

סכף Rabb: סְכַף idem quod סְגַף, *afflixit, molestus fuit, corrupit.*

סְכוּפִין *molestia, injuria, obtrectationes* סַכְפָּא *fames.* אַסְקֻפָּא *limen.*

סכר Duo significat. I סְכַר, Chald. & Syr: סְכַר, idem quod סָגַר, *clausit, obstruxit, obturavit.*

Nom. Rabb. סוֹכֶר *repagulum.*

סֶכֶר *sepulchrum.*

II. Ezræ 4. וְסָכְרִים *& conducebant contra illos consiliarios.*

Arab. סִיכְרָאן *jusquiamus.*

סכת סָכַת. Inde Hiphil הִסְכִּית *auscultavit, attendit.*

Rabb: מִסְכֶּרֶת *pannus*, quem mulier textura ante se ponit.

סלל סָלַל *elevavit, exaltavit, aliè disposuit: de via, stravit lapidibus.*

Nom. סַל, Arab. סלה salla *corbis, sporta, cophinus, cista, calathus, canistrum: item, folliculus.*

Arab. סלאל sallil *cistifer.* סלילה suleila *cistula.*

סַלְסִלּוֹת, Chald: סלסלין *sporta.*

סוֹלְלָה *agger, munitio, tumulus.*

דֶּרֶךְ כְּבוּשָׁה est מְסִלָּה & מַסְלוּל *via strata.* סלון *spina.*

Rabb. סלסול *elatio, præstantia, imperium: item, capillus elevatus, crispus, concinnatus.* סַלְסְלָא *pecten.*

Verb. סִלְסֵל *concinnavit.*

סְלִיל *crotalum, crepitalum.*

Arab. סל sall *tabes, phthisis.*

מסלול massul *tabidus, phthisicus.*

מתסלסל *successivus.*

סלב Arab. סלב salab, idem quod שָׁלַף, *spoliavit, deprædatus fuit, expilavit.*

סלד סָלַד. Inde Piel סִלֵּד *solidavit, consolidavit, roboravit, confortavit:* absolutè, *roboratus fuit.*

Rabb: סָלַד *calefactus fuit, incaluit.* Item Rabb. סלד *mordicavit.*

Arab: סלד suled *ferrum.*

סלה Tria significat. I. סָלָה *calcavit, conculcavit, stravit, prostravit.*

II. Per metonymiam, Piel סִלָּה *comparavit, æstimavit, laudavit.*

III. Per metaphoram, Chald: et Syr.

סְלָא & סְלִי: Piel סַלִּי: Hiphil אַסְלִי *sprevit, despexit, rejecit, execratus, abominatus fuit, refutavit, refellit, abrogavit.*

Nom. מְסַלֵּי *rejectus, execrabilis, abominandus.*

מַסְלִינוּת et מִסְתַּלִּינוּת *rejectio, abominatio, refutatio.*

סוּלְאָן et מְסַלְיָא *rejectamentum, sordes, scoria.* סְלִיָא *limax.*

סליין *vilis, fatuus, insanus.* סַלְוִי *sylva, spina.*

סלח Duo significat. I. סָלַח, Chal: סְלַח *pepercit, propitius fuit, condonavit, ignovit, remisit debitum, peccatum.*

Nom. סַלָּח *parcens, ignoscens, propitius.* סְלִיחָה, Chald. סְלִיחוּת *condonatio, venia, indulgentia.*

סלך Arab: סלך salac *cucurrit, ivit, incessit, ambulavit.*

Nom. סלוך suluc *cursus, iter.*

מסאלך masalic *itinera, viæ, meatus.*

סלוכי suluci *canis venaticus.*

סלם סֻלָּם, Chald. סֻלְּם, Arab. סֻלּוּם sullum *scala.*

Arab. סלמאת *ossa digitorum.*

סלס Arab. סלס *lenitas, flexibilitas.*

יסלס *figurabit.* סלס *fluxus.*

סלע Duo significat. I. סֶלַע, Chal. סִלְעָא *rupes, grande saxum, petra montium.* Per synecdochen, *petra, turris, arx.* Metaphoricè, *refugium, præsidium, auxilium.*

II. Per synecdochen, Chald סֶלַע *pondus* ex lapide factum, *integra argenti uncia*, seu quatuor denarij, duplex siclus. In Targum tamen usurpatur pro *siclo*, seu *dimidia uncia argenti.*

Rabb. סַלְעָה, Arab. סלעה *glandula.*

Arab: סלע *nodi.* סַלְעָא *podagra.*

סלף Duo significat. I. סָלַף. Inde Piel סִלֵּף, Chald: סַלֵּף *pervertit, evertit subvertit, detorsit, deflexit.*

Nom. סֶלֶף *perversitas.* Chald: סְלִיף *perversus, stultus.*

II. Arab: סלף *præteriit, præmissus fuit.*

כלאפה *mustum.*

סלק Tria significat. I. Chald: et Syr: סְלַק et סְלֵיק, Arab. סלק salac *ascendit, conscendit.*

Nom: סְלִיק, et סוֹלָק, סִלּוּק, et סְלִיקוּ *ascensio, translatio, remotio.*

הִסְתַּלְּקוּת *absentia.*

Arab: אסתלקא *resupinatio.*

II. Chald. סלק *finivit, absolvit, cessavit, siluit, tacuit.*

Nom: סְלִיק *finitus.*

סִלּוּק *finis, accentus.*

III.

III. Rabb: et Arab. סלק *elixivit.*
מסלוק masluc *elixatus.* סלאקאת *elixationes, decoctiones.*
סלאק *in palpebris.* סלק *holus, beta.*
סלת סֹלֶת, Chald. סוּלְתָא *farina* subtiliter molita, *simila, similago.*
Rabb: סלת *scidit lignum in frusta.*
סלית *evulsio foliorum palmæ*, ex qua egreditur pulvis veluti farina.
Arab: סלת sult, Matth. sult *secale, farrago, ocymum.*
מסלתאן *pyramides,*
סמם Duo significat. I. סַמִּים *aromata, odoramenta.*
II. Chald: סַם, Arab. סם summ *aroma* et *venenum.* סַמִּימוּת *venena.*
Arabicè מסמום masmum *venenatus, pestilens.*
Verb. סמם sammam *veneno infecit, venenavit.*
סמא Chald. et Syr: סְמָא & סְמִי *cæcutivit, cæcus fuit.*
Nomen סַמְיָא et סַמִּי *cæcus.*
סוּמָא et סַמְיוּת *cæcitas.* מְסַמְּיָא *excæcans.* סַמְיָא *cicatrix.*
סמד Arab. סמיד samid *farina* tritici pura, *simila, simi lago.*
סאמרין *ludum facientes.*
סמה Rabb. סָמָה *abscondit, obthuravit.* סָמוּי *absconditus:*
סמח Arab: סמח *fœdus fuit.*
סמך סָמַךְ, Chal: סְמַךְ *innixus, impositus, junctus, conjunctus, vicinus, propinquus est* vel *fuit incubuit, imminuit, impendit, pependit super aliquid, appropinquavit, accessit, non procul abfuit, adhæsit, cohæsit:* transitivè, *desuper sustinuit, labentem excepit, corruere non sivit, fulcivit* re, fortuna, fide, *sustentavit, aluit, fovit, junxit, conjunxit.*
Nomen Rabb. סָמוּךְ, Chal: סְמִיךְ *vicinus, conjunctus, constructus, quod regit.* נִסְמָךְ *quod regitur.*
סְמִיכָה et סְמִיכוּת *vicinitas, conjunctio vocabulorum, constructio, regimen.* Deinde, *manuum impositio.* Tertiò *prædicamentum relationis.*
Inde Verb. סָמַךְ *manus imposuit.* נִסְמָךְ *cui manus imponuntur.*
Chal: סָמָךְ et סְמַךְ, Arab: סמך *fulcrũ, appodiamen, sustentaculum, basis, confirmatio:* metaphoricè, *auxilium, subsidiũ.*
סוּמָךְ, Arab. סמך *densitas, spißitudo, altitudo, profunditas, craßicies.* סוּכְבִין *rami densi*
Rabb. סְמִיכָה, Chald. סִמְכָא, Syr. סִמְכָא *accubitus, discubitus, convivium.* סְמִיךְ *densus, spissus.*
II. Arab. סמך samac; Fœm. סמכה samca *piscis.*
סמל סֶמֶל *simile, similitudo, imago, idolũ.* Rabb. סְמַלְיָן *clavus ligneus, qui est in jugo.*
סמן Duo significat. I. סָמַן. Inde Niph: נִסְמָן *signatus.*
Rabb: Piel סִמֵּן *signavit, obsignavit, insignivit.*
Nom. סִימָן *signum, nota, terminus, capitulum.*
סִמָּנִין *certi* & *signati termini, in quos semina sparguntur.*
הַסַּמָּנִים *signati quidem effectus ex odoribus,* quales sunt thuris et myrrhæ.
סַמְמָנִין *sinopis, rubrica.*
סמס Arabicè סאמוס *satyriasis.*
סמק Chald: et Syr: סְמַק, Arab: סמק samah *rubuit.*
Nom: סָמוֹק & סוּמָק *rubeus, ruffus.*
סַמְקָן *rubinus, sardius.*
Rabb. סוּמְקֵי *splen*, & *frustum carnis macilentæ.*
Arab: סמאק sumach, Rabb: סוּמָק *rhus coriaria, viburnum, erythros.*
סמר Duo significat. I. סָמַר *horruit, horrorem habuit, horripilavit, exhorruit, cohorruit, stupuit, obstupuit.*
Nom: סָמָר *horridus, hispidus.*
מַסְמֵר, Chald. מַסְמְרָא *clavus.*
Rabb. סַנְדָּל מְסֻמָּר *calceus clavatus.*
Arab: מסמר masmar *clavus* ferreus, *spina* ferrea: Item, *carbunculus, apostema.*
Verb. סמר sammar *clavo fixit, confixit, panxit, junxit.*
מסמר musammar *clavatus.*
מסור *horripilationes.*
II. Chal: סְמַר, Arab. סמר samar *custodivit*
סמת Arab. סמת & סאמת *oppositus fuit.* יסאמת *opponetur sulcap tit*
Nom: מסאמתה *oppositio.*
סנן Tria significat. I. Chald. סְנַן, Hiph: אַסֵּן *colavit, percolavit, per colum indidit, infudit, purgavit, probavit.*
Nom. סָנִין *purus, expurgatus.*
סַנְקָן *aurum probatissimum.*
Rabb: סָנָן *colum.*
סְנוּנִית & סְנוּנִית *grus,* avis.
II. Arab. סן *ætas.* מסן musan *decrepitus.*
סנה sunna *doctrina, statutum, lex ecclesiastica, ceremonia, canon, jus canonicũ.*
סני sunni *canonista.*
III. Arab. סנן sanan *acuit.*

סנד Arabicè אסתנד *innixus, reclinatus fuit.*
סנד *principium.* סנדא *protectio.*
מסנד *infixus.*

סנה סנה & הסנה, Chald: סני, Syr: סניא & אסנא *rubus, spina, dumetum.*
סנסנים *rami.*
Rabb. סיני *textualis.*

סנם Arab: סנאם *adeps in gibbo cameli.*

סנע Arab. סנע *clamavit.*

סנף Rabb. סנף *junxit, conjunxit.* סניפין *junctura.*

סנק Duo significat. I. סנק *laboravit, defatigatus fuit.*
סנוק *defatigatus, lassus.*
סנוק *labor, defatigatio.*
II. Syr. סנק; Pass: אסתנק *indiguit, opus habuit, necesse fuit.*
Nom. סניק *egenus, inops.*
סניקות & סוּנקן *necessitas, inopia, indigentia, opus.*

סנר Alcor. מסנר *parieti infixus.*

סנת Arab. סנתה sunta *corrigia.*
Verb. סנת sannat *conglomeravit.*

סעד Tria significat. I. סעד, Chal: סעד, Arab. סעד *fulcivit, stabilivit, firmavit:* metaphoricè, *roboravit, confortavit, refecit, recreavit, adjuvit:* absolutè, *firmus, fortis fuit.*
Nom: מסעד *fulcrum, basis.*
Arab: סאעד said *cubitus, brachium:* item, *cyperus.* מסאעדה *adjutorium.*
II. סעד, Chald. et Syr. סעד *edit, comedit, sumsit cibum.*
Nom. Rabb: סעודה, Chald: סעודא *cibus, convivium.*
III. Arab: סעד saad *felix, beatus fuit.*
סעיד & סאעד said *felix, beatus, fortunatus.* מסעוד masud *idem.*
סעד saad *fortuna bona, felicitas, beatitudo, fatum.*
מסעד musijd *fatidicus.*

סעה סעה. Inde סעה *impetus.*
Syr. סעא *cum fastu ingressus est* seu *incessit; incitatus fuit ad aliquid agendum, aggressus, conatus fuit.* Piel סעא *loco movit, transtulit.*
Arab: סעא & סעי *cucurrit, ambulavit, incessit.*
Nomen סעי *cursus, ambulatio.* Avic. סאעי *ambulans.*
סעה *latitudo,* locus spatiosus.

סעט Arab: סעט *caput purgavit, sternutationem fecit.*
סעוט *caputpurgium.*

סעף Tria significat. I. סעף. Inde סעיף, Arab. סעף saaf *ramus, summitas* seu *prominentia arboris.*
Inde Verb. Piel סעף *deramificavit.*
Rabb. הסתעף *originem traxit.*
II. סעיף per Metaphoram, *prominentia petræ* seu *rupis, scopulus* ramum altæ arboris referens, *promontorium.*
III. סעיף *cogitatio.* Inde סעף *cogitans mala* seu *vana.*
Verbum Chald: סרעף *cogitavit.*
Arab. סעף *pustula capitis.* סעפה *achores.*

סעק Arab. סעאקא *contradictio.*

סער Duo significat. I. סער, Chald: סער *turbavit, conturbavit, deturbavit, movit, commovit.*
Nom. סער, Fœm: סערה, Chald: אסערותא *turbo, tempestas.*
II. Chald: & Syr: סער: Hiphil אסער *visitavit, invisit, curavit, operatus est, egit, fecit, effecit, agilis, mobilis fuit.*
Nom. סער *visitator, curator, episcopus*
סערן & סוערן *visitatio, actio, opus, res, negotium.*
סער *efficax.* סוערא־ירה *actualiter, re ipsa.*
Arab: אסעאר *victualia.*

סעת Arab: סעת *turbatus, commotus fuit.*
Nom. סעת *tumultus, turba, rixa.*

ספף ספף. Inde סף *limen.*
Inde Verb. הסתופף *in limine portæ sedit.*
Syr: ספא *vestibulum, janua.*
Deinde, סף *pelvis, crater, scyphus, calix.*
Tertiò, per synecdochen, סף *omnis generis vas, supellex.*
Arab: ספופאת sefufet *collyria.*
Rabb. ספוף *hospitium.* ספף *hospitatus est.*

ספא ספא. Inde מספא *pabulum.*

ספג Rabb: ספג *tersit, abstersit.* item, *instar spongiæ suxit.*
ספוג & אספוג, Arab: ספנגה sefengi *spongia:* item, *linteum abstersivum.*
נספג *spongiosus.* ספגי *idem.*
Rabb. ספוגיות *densitas.* ספגי *fons.*

ספד ספד, Chald: ספד *planxit, feriit se ipsum, feriit, cecidit, percussit pectus.*
Nomen מספד & מספד *pectoris percussio, planctus.*
Rabb. ספדנין *ad planctum conducti.*

ספה Duo significat. I. ספה, idem quod סוף *finivit, perfecit:* in malum, *consumpsit, absumpsit, perdidit:* absolutè *periit, absumptus fuit.*

Nom.

Nom. Chal. סחיא *perditio, exitium.*

II. ספה idem quod יסף, *addidit, auxit.*

ספח ספח, Chald: ספח *junxit, adjunxit, conjunxit, congregavit.*

Nom. ספיח *quod sponte germinat.*

ספחת, & מספחת, & מספח *plaga quædam lepræ, scabies, pustula.* Rabb: ספחת *calvicies, impetigines.*

מספחות *velamina, linteola.*

Chald. ספחא *tumor, callus, exuberantia.*

Arab. ספחה sufaha *petra, scopulus.*

ספט Arab. ספט saphat *cantharus.*

ספל ספל *phiala, lagena, hydria, uter pelliceus.* Rab: ספלי & סופלי *nucleus, granum fructuum.*

ספן ספן; Chal. ספן idem quod צפן, *texit, protexit, operuit, obduxit, recondidit, laqueavit, tabulavit, contignavit.*

Nom. ספון *tectus, opertus, reconditus, tabulatus.*

ספן *tegumentum, tabulatum, laquear.*

ספינה, Chald. et Syr: ספינא, Arab: ספינה sapina *navis tecta, navigium.*

Chald. ספן *nauta.*

Syr: סופיא *gubernacula navis.*

Arab: ספין sufejen *navicula, arcula thuris* ספני safni *navalis.*

Rabb: ספון *piscis,* cujus sanguine fit hyacinthus.

ספון *sapo.* סופינא σιβύνη *lancea.*

ספס Rabb. ספסא *scelus, nefas, pollutio.*

ספק Sex significat. I. ספק, Chald: ספק *percussit volam ad volam, adversas macollisit invicem, plausit, complosit; manibus percussit, pulsavit.*

II ספק, Chald: & Syr: ספק *suffecit.*

III. Chald: ספק; Hiphil אספק *finivit, complevit.*

IV. Rabb: ספק; Pass. אסתפק *dubitavit, dubitatum fuit.*

ספקות *dubitatio, ambiguitas.*

ספק *dubius, ambigens.* ספקה *dubia.*

מספקין *dubij, ambigentes.*

מספקות *dubitationes.*

V. Rabb: ספק & ספיקות *sententia, judiciū.*

ספוק *analogia.* מספק *analogus.*

VI. Syr: ספק; Pass: אסתפק *vacuus, inanis fuit, caruit, eguit.*

Nom. ספיק *inanis.* ספיקות *vacuitas.* ספיקאית *vacuè, inaniter.*

ספר Sex significat. I. ספר *numeravit, res per numeros recensuit, collegit, discrevit, mensus est.*

Nom: ספר *numerus, numeratio, summa.* מספר *idem.* ספרות *numeri.*

Rabbin. ספרו & ספירה *numeratio:* sed Arab. ספרה zefira *ziphra.*

ספיר, Chal. אספר *sapphirus;* R. *adamas.*

II. Piel ספר significat הגדה, numeravit dictum aut factum aliquod, enumeravit, *recensuit, narravit, nunciavit, retulit.*

Nom: מספר *narratio, enumeratio, relatio.*

Rabb: ספור *narratio, historia, prædicatio, prædicatum.* מסֻפר *narratum.*

III. ספר signif. כתיבה *scripsit, descripsit, notavit, annotavit rem aliquam.*

Nom: סופר, Chald: ספר *scriba.* Deinde *notarius.* Tertiò, *scriba sacer.* Quartò, Rabb: סופרים, Chald: ספרין *scribæ,* dicuntur *discipuli prophetarum & sapientum, scholastici.*

ספר, Chald. ספר, Arab. ספר siphr: Fœm. ספרה *quævis scriptio longa* aut *brevis, scriptura, literatura, scheda, catalogus, epistola, litera.*

IV. Per metaphoram, Chal: & Syr. ספר; Piel ספר *totondit, detondit, rasit, abrasit.*

Nom: מספר *novacula.*

Syr. סופר & ספורא *tonsio, abrasio.*

Rabb. ספר *tonsor, rasor.*

מספרים & תספורין *forfices.*

Arab: ספרה sifra *novacula rasorum, scalpellum, cultellus scriptorius, scalprum sutorium.*

Rabb. תספורת *rasura, rosio.*

V. Chal. ספר *terminus, limes, portus, statio.*

Rabb. ספירי *lucidus.*

VI. Arab. ספר safar; Piel סאפר *profectus est, vadit, ambulavit, iter fecit, abijt, discessit, transijt, peregrinatus est, trajecit, navigavit.*

מסאפר musafir *iter faciens, viator.*

כפר saphar *discessus, profectio, peregrinatio, navigatio.*

ספרה sufra *tabula lusoria.*

Suffara *lumbricus.*

ספת Rabb. ספת *incidit; intinxit, connexuit.*

סקב Rabb. סקב *ulceravit, vulneravit.*

סקה Arab. סקא sacci *quæsivit, interrogavit, percontatus est, scrutatus fuit.*

תסקה tasacca *percontatio.*

סקט Arab. סקט sacat *ruit, corruit, cecidit, procidit, prostratus, lapsus fuit.*

Nom: סקוט, Fœm: סקטה *casus, ruina, excidium, prostratio.*

סקט sict, & אסקאט *abortus.*

סקל Duo significat. I. סָקַל *lapidavit, lapidibus obruit.*

Nom: Chald: סְקִיל *mors, pernicies.*

Rabb: סְקִילָה *lapidatio.*

II. Per antiphrasin, Piel סִקֵּל *elapidavit, lapidibus purgavit, lapides removit.*

Rabb. סַקְלָא *magister, artifex, opifex.*

סְקִילוּת *artificium, ars, elegantia.*

סקם Duo significat. I. Syr: סְקַם *direxit, aptavit, consentaneum fecit, explicavit, declaravit.*

סְקִימִין & סְקָמִין *declaratio, probatio.*

II. Arab. סקם sacam *morbus, infirmitas, languor.* סקים sacim *infirmus.* אַסְקָם *valde infirmus.* מסקים *male habens.*

סקן Rabb. סָכַן, Hiphil הִסְקִין *consensit.*

סִסְקָן *consensus.*

סקס Rabb. סקוס & סקס *tortuosus, scabrosus,* & nodus in ligno.

Arab: תסקסה tasacsa *tormentum, quaestio.*

סקף Duo significat. I. Chald. סְקַף *murmuravit, doluit.* Pass: אִסְתְּקַף *machinatus est clanculùm, adinvenit, excogitavit, occasionem quaesivit.*

Nom. תִּסְקָפָא *machinatio, occasio.*

תַּסְקוּף et אִסְתַּקְפָא *machinatio, occasio.*

II. Arab. סקף sacf *tectum, stega.*

Verb. סקף sacaf *texit domum, tecto operuit.*

סאקף sacif, et אסקוף ascuf *episcopus, abbas, pontifex.*

מִסְקָף *crotalum.*

סקר Chald. סְקַר *vidit:* & סִקְרָא *rubeus color.*

Rabb. סָקַר *saltavit, subsilivit.*

סִיקָר *sicarius, tyrannus.* סִיקוּרָא *securis.*

Arab: אִסְתַּקַר *habitavit, moratus fuit, fixus permansit.*

מִסְתַּקַר *locus, ubi quis moratur.*

סרר Tria significat. I. סָרַר & סַר *recessit à via seu consuetudine recta, perversus, aversus, pravus, rebellis, contumax, intractabilis, indisciplinabilis, incredulus fuit.*

Nom. סוֹרֵר *perversus, contumax.*

סַר *rebellis, tristis, iratus.* סָרָה *aversio, inobedientia, contumacia.* Sed סר pro שַׂר, *princeps.*

II. Arab. סרר sarar *gavisus, laetatus, delectatus fuit, voluit, benevoluit, placuit, gratum fuit.*

Nom. סַר sirr *gaudium, jocus, parasitatio, ludus, facetia, gratia.*

מסרה masarra *voluntas, benevolentia, placitũ:* item, *medicamentũ cor laetificans.*

מסרר misrar *facetus, gratiosus:* item, *histrio, jocosus, parasitus.*

מסרור masrur *laetus, voluntarius, alacris.*

III. Arab. סר sirr: Foem: סררה sarra, & סרירה *secretum, arcanum, mysterium, occultum, cogitatio, consilium.*

סרא & באלסרירה *occultè, clam.*

סריר sirir *lectus, grabbathum.*

סרא Chald: et Syr. סְרָא & סְרִי *faetuit, corruptus fuit.*

Nom: סְרוּתָא *faetor.* Talm. סְרִיוּת *superfluitas.*

סרב Inde סָרָבִים *rebelles, pertinaces, contumaces.*

Verbum Chald: סְרַב, Piel סָרֵב *rebellis, pertinax, contumax fuit, renuit, recusavit, noluit.*

Adject. סַרְבָן *rebellis, contumax.*

Subst: סַרְבָנוּתָא *rebellio, contumacia.*

מְסָרֵב *rebellans.*

Arab. סרב *plumbum.*

סרג Arab. סרג sarg *sella equi,* aut *mulae, ephippium.*

סראג sarrag *qui ephippia facit.*

סרד Syr: סְרַד *trepidavit, propulit, expulit.*

Nom. סוּרָד *trepidatio, expulsio.*

Rabb: סָרֵד *clypeus.*

סְרִידָא *pila, pistrinum.*

Chald: סְרָדָא *cribrum & cortina.*

סרה Inde סִרְיוֹן *lorica.* Rabb. סִרְיָה *idem.*

Chal: סִרְיָא *filum circũ pupillam oculi.*

Arab. סאריה *trabes.*

Alc. Filij Israel. אַסְרִי *sustulit.*

Arab: אסתרי *emit, redemit.*

סרי *empticius.*

סרא *emptio, mercatura, contractus.*

סרח Tria significat. I. סָרַח, Chal: סְרַח *superfluit, excessit* in longitudine et latitudine, *excrevit, supercrevit, superabundavit, superfluit, diffusus, extensus fuit, superfluxit, luxuriavit.*

Nom. סֶרַח *superfluitas, extensio.*

II. Niphal נִסְרַח *corruptus fuit, putruit, faetuit:* Chald. et Syr: *corrupit, abolevit, vitiavit, nocuit, pervertit, peccavit.*

Nom. סְרוּחָא & סִרְחוֹן *faetor.*

סָרְחָן *peccatum, culpa.*

Rabb: סרוח *faetidus, sordidus.*

II. Arab: סרח sarrah *solvit, dissolvit, separavit, disjunxit, effraenavit, decapistravit, liberavit à catenis.*

מסרח musarrah *dissolutus, effraenatus, inobediens.* תסרחה *effraenatio, licentia.*

תַּסְרִיח *anatomia, dissectio.*

Arab: סארחה.

סרט Arab: סרט *legio, milites, στρατὸς exercitus.*

סרם Arabicè סרם saram *intestinum rectum.*

סרן Inde סְרָנִים *principes, duces.* Deinde, *axes. rotæ.*

סרס Inde סָרִיס *eunuchus eviratus; princeps, præfectus, minister regius, nobilis aulicus, cubicularius.*

Rabb. Verb. סָרַס *castravit, evulsit.*

מְסֹרָס *castratus, excectus.*

סֵירוּס *parenthesis.*

סַרְסוּר *proxeneta, liciator.*

סַרְסוּרָא *liciatio.*

סרע Arab. סרע sara, et אסרע asra *festinavit, cucurrit, celeriter venit, citus, velox fuit.* מְסָרַע *currens.*

סריעא *citò, velociter.*

סרעה *celeritas, velocitas.*

מסרעה *citus, velox, festinans.*

סרע sura *festinantia, impetus.*

מסרע *impetuosus.*

סרף Inde in Piel סָרַף *avunculus.*

Chald: סְרַף *incendit:* & סַרְפִּין *Cherubin.*

Rabb. סְרַף *gummi.*

Alcor: וּלא תְסָרְפוּא אִנָה לָא יְחִב אַלְמְסַרְפִּין *ne sitis superflui, quia ipse non amat prodigos.*

סרק Quinque significat. I. Syr: סְרַק: Piel סָרֵק, cum רוק convenit, *evacuavit.*

Chald: סְרִיק *inanis, vacuus, vanus, sterilis, levis.*

סְרִיקָא & סְרִיקוּתָא *inanitas, vanitas, sterilitas.*

Syr: סְרִיקָאִית *inaniter, frustra, in vanum.* אִילָנֵי סְרָק *arbores infructuosæ & steriles.*

Arab. סרקין *evacuationes.*

II. Chald: סְרַק *pectinavit: pinxit, minio coloravit.*

III. Arab. סרק sarac *furatus fuit, rapuit, surripuit, expilavit.*

Nom. סארק saric *fur, latro,* סרק surrac *raptores.*

סרקה sarca *furtum, rapina.*

IV. Arab: אתסרק *observavit.* 2 Cor. 11. v. 33. אֶסְתַּרְקַתְכֶם *constrinxi vos dolo.*

V. Rabb: סָרַק *pectinavit.*

סתת Syr: סְתַת *fundavit.*

Rabbin. סָתַת *cadere lapides.* סַתָּת *lapicida.*

סתו Inde סְתָו, Chald. et Syr. סְתוּ & סִתְוָא, Arab. שתא schiti, & שתוה schetva, ex usu Chaldæorum, *hyems, tempestas, pluvia.*

Verb. Syr: סְתָא & אֶסְתִּי, Arab. שתא schatti *hybernavit, hyeme constitit, mansit.*

Arab. שתאוי schetavi *hybernus.*

משתי muschatti *hybernans.*

Rabb. סְתְוָנִיּוֹת *uva hyberna.*

סתם סְתַם, Chald: סְתַם *clausit, obthuravit, obstrinxit:* de literis, *signavit, obsignavit.*

Nom: Chald. סְתִימוּת *clausio, obsignatio.*

Rab: סְתָם & סְתַם *simpliciter, absolutè*

סִתּוּם *sigillum mercatorium.*

נִסְתָּם *absolutè.*

סָתוּם & סְתָמִי *occultus, indefinitus.*

סְתָמִיִּים *indefiniti.*

Syr. סוּטָם *claustrum, vinculum.*

Rabb. סְתִימָה *oppilatio.*

סתק Chald: סְתַק idem quod סְדַק *scidit, discidit.*

סתר Duo significat. I. סָתַר, Chal. סְתַר, Arab: סתר satar *abscondit, velavit, operuit, texit, protexit, defendit, celavit, occultavit.*

Nom. סֵתֶר, Fœm: סִתְרָה, & מִסְתָּר, & מִסְתֹּר, et מִסְתּוֹר *absconsio.*

Arab: סתר satar *absconsio, latebra, latibulum; perfugium, præsidium, tegumentum, velum, taberna, tabernaculum.*

Syr: סוּתָרָא *absconsio.*

Rabb. מִסְתּוֹרִין *mysteria, secreta.*

הַנִּסְתָּר *absconditus, absens, tertia persona:* item, *enthymema.*

Arab. סאתר satir *protector.*

סתאר sattar *receptator:*

סתארה sitâra *locus tormentorum, carnificina.* מסתתר *occultus.*

II. Chald. et Syr. סְתַר: Piel סַתַּר significat נתץ seu נסח *destruxit, diruit, demolitus est.* Rabb: סתר *opposuit.*

סוֹתֵר, et סוֹתָר, et סְתוּרָה, et סְתִירָה *contradictio, oppositio, destructio.*

Syr: סְתַר *retrò.* לְבַסְתַּר *retrorsum.*

מִסְתּוֹרְנְיָת *infirmitates quædam.*

FINIS LITERÆ SAMECH.

LITERA
ע AIN.

עבב Inde עָב *densitas.* עָבִים *densitates.*

עבד Duo significat. I. עָבַד, Chal: עֲבַד, Arab. עבד abad, & אִתְעֲבַד *servijt Deo, homini* aut *terræ.* Deo, adorando et venerando, *adoravit, veneratus est, religiosè coluit.* Homini, operando, vel operâ et officijs, *subjectus fuit.* Terræ, laborando, arando, sementem præparando, *aravit, coluit, exercuit.* Cum ב constructum, *serviliter & duriter tractavit, in servitutem redegit, subjecit, afflixit, servitute oppressit, durus fuit, dominatus fuit, imperavit.* Chald: et Syr. per prosthesin ש literæ, שַׁעְבֵּד, Arab. אסתעבד *in servitutem redegit, coëgit, subjecit, afflixit.*

Nom: עֹבֵד *serviens, colens, arans.*

עֶבֶד, Chald: עֲבַד, Arab. עַבְד abd *servus, mancipium, minister.*

עֲבֹדָה & עַבְדוּת, Arab: עבאדה ibida, & עבודיה ubudia *servitus, ritus, cultus, adoratio.* Chal: שִׁעְבּוּד *servitus.* Rabb. עֲבוֹדָה זָרָה *cultus alienus.*

עָבִיד abid *cultor Dei, religiosus, monachus.* מתעבד *servituti addictus, cultor, religiosus.*

עֲבָדָה *cultus, cultura:* Et *proventus terræ cultæ.*

II. עָבַד, Chald: & Syr: עֲבַד *operatus est, fecit, effecit, egit, paravit.*

Nom: עֲבָד & מַעֲבָד, Chal. עוֹבָד, Syr. עֲבָד; Fœm. עֲבוֹדָה, Chald: עֲבִידָא *opus, factum.*

Syr. מַעֲבַד הֲוָא *opus erat.*

עבוד *factor, opifex.*

מַעְבְּדָנוּת *operatio, efficacia, effectus.*

מַעְבַד & מַעְבְּדָן *effector.* עֲבִיד *factus.*

Arab. עבדן *qui præparat pelles.*

עבה Duo significat. I. עָבָה, Syr. עֲבָא *densus, crassus fuit* vel *factus est, condensatus est.*

Nom. עָב, Arab. עאב *densum, densitas, crassities cujuslibet rei.* Tria autem hoc nomine vocantur à condensatione 1. nubes: 2. עָבִים condensa sylvæ, *arbusta:* 3. terræ densitas, *argilla.*

עֳבִי & עֹבִי & מַעֲבֶה *densitas.*

Rabb. עִבּוּי *condensatio.*

II. Arab: עבא abi *obtendit, prætexuit, composuit, in ordinem digessit.*

תעביה taabia *compositio.*

עביה ubia *strues, acervus lignorum.*

עבט Duo significat. I. Inde Piel עִבֵּט *moratus est, tardus fuit, mansit.*

Nom: עֲבוֹט *pignus.*

Inde Verb. עָבַט *oppigneravit, pignoris loco dedit, mutuo accepit pro pignore.*

Chald: עֲבִיטָא *onus* vel *clitella.*

Syr: עָבִיט & עֲבוּט *densus, umbrosus, opacus.*

Rabb. עֲבִיטָא *matula, urinale, pelvis.*

עַבְטִיט compositum ex עָב *densus,* & טִיט *lutum.*

II. Arab: עבט *æmulatus fuit.*

מעבוט *beatus.* עבטה *beatitudo.*

עבט *periculum.*

Luc. 22. *Sicut sanguis* אֶתְעַבִּיט *concretus.* Psal. 31. *Qui* יעתבטן *observant vanitates.*

עבל Arab. עבל abal *incessit, ambulavit cum pompa.*

תסעבולה tasabula *ambulatio cum pompa.* עבאל *grossi.*

עבן Arab. עבן aban *assignavit, consignavit.*

עבאן uban *assignatio:* item, *species.*

מעאבן *ascella.*

עבס Arab: עבס abas *mœstus, tristis fuit, contristatus est.*

Nom. עֲבוּס *tristitia, mœstitia.*

עבף Chald. עֲבוּף *viridis, frondosus.*

עבץ Chald: עֲבַץ *erubuit, pudefactus fuit.*

עבק Arab: עבק abac *sorbuit, absorbuit.*

עבקה ubuca *sorbitio res liquida.*

Item, עאבק *complexus fuit.*

עבר Sex significat. I. עָבַר, Chald. עֲבַר, Arab: עבר abar *præterijt, transijt, transgressus fuit.*

Nom. עֵבֶר & עֲבַר, Chald. עִבְרָא *transitus, latus, pars & regio ulterior.*

עַל עֵבֶר & אֶל עֵבֶר *ad transitum, à regione.*

regione. בְּעֵבֶר *in latere, in parte ulteriori, aut citeriori, trans, è regione, citra, ultra, contra.*

עֲבָרָה *ratis, navis transitoria, navicula, scapha.* Rabb. הַעֲבָרָה *translatio, metaphora.*

מַעֲבָר, Fœm. מַעְבָּרָה *transitus, vadū.*

עָבוּר, Chald. עִבּוּר *frumentum.*

Partic. בַּעֲבוּר *pro, propter, propterea quòd, ideo, ut.*

עִבְרִית, Arab. עבראניה *Hebraicè.*

Rabb. עֲבֵרָה, Chal: עֲבֵרָא *peccatum: obscænitas.* עֲבַרְיָן *peccator.*

Syr: עִבְרָא *extremitates, fines, termini.*

II. Hithpael הִתְעַבֵּר *iratus fuit, furijt, impletus fuit ira, ira exarsit.*

Nom. עֶבְרָה, Chald: תִּעֲבוּר *ira, furor, indignatio.*

III. Piel עִבֵּר *trajecit: scil: semen: coivit, gravidavit, impregnavit, generavit, propagavit.*

Nom: Chald: עִבּוּר *conceptio: Rabb. intercalatio, embolismus.*

Inde Verb: עִבֵּר *intercalavit.*

Rabb: עֻבָּרָה, & מְעֻבֶּרֶת, & מִתְעַבֶּרֶת, & נִתְעַבְּרָה *gravida, impregnata.*

עֻבָּר *fœtus in utero.*

Chald: עִבְרָא *propago, palmes, ramus.*

IV. Piel עַבֵּר; Hiphil הַעֲבִיר, Chald. אַעְבַּר *vecte aut pessulo clausit, obfirmavit, repagulavit, cohercuit catenis.*

Nom. Chald: עֲבָר *vectis, pessulus.*

V. Arab. עבר abbar, & אעתבר atabar *consideravit, contemplatus est, interpretatus est somnia, divinavit per somnia.*

אעתבאר jatbar *consideratio, respectus.*

עבארה ibâra *significatio:* item, *stylus dicendi.*

VI. Cum ע punct: עבר gobar *mespilus.* עאברא gubera *cornus, sorba.*

עבש עָבַשׁ idem quod Rab: עָפַשׁ *putruit, computruit, putridus, mucidus factus est.*

Nom: Rabb: עִפּוּשׁ *putrefactio.*

עָפוּשׁ & מְעֻפָּשׁ *putrefactus, mucidus.*

עבת עבת. Inde Piel עִבֵּת *complicavit, ligavit, colligavit, constrinxit.*

Nomen עָבוֹת *complicatus, perplexus, intricatus.* Absolutè *funis.*

עגג Arab: עגיג agig *clamor, celeusma.* אעתנאג *incurvatio.*

עגב Duo significat. I. עָגַב *amavit, adamavit lascivè, concupivit, libidinosus fuit, amatoria dixit, lusit.*

Nom: עֲגָב, Fœm. עֲגָבָה *ludus, lusus.*

עוּגָב *instrumentum musicum, organū.*

עֲגָבִים *concupiscentia, libido.*

Rabb: עַגְבוֹת *nates.*

Arab: עגב ageb *placuit, gratus fuit.*

מעגב muagib *placens, gratus, formosus*

עגב *gratia, gratitudo.*

II. Arab. עגב agab *admirabilis fuit.*

תעגב taagab & אתעגב atagab *miratus, admiratus fuit, obstupuit.*

Nom. עגיב agib *mirabilis.*

עגב *miraculum, prodigium, monstrum.*

מעגב muagib *admirabilis, monstruosus.* תעגבא *admiratio.* בעגב biagab, & באלעגב *mirabiliter.*

עגה עָגָה *tardavit, retardavit, moratus fuit.*

עגל Duo significat. I. עָגַל. Inde עָגוֹל *rotundus, teres, orbicularis, circularis, volubilis.* עֲגִיל *inauris orbicularis.*

עֵגֶל Chald. עֵגֶל, Arab: עגל agal *vitulus saginatus.*

עֲגָלָה, Chald. עֶגְלָא, Arab: עגלה agala *rota rotunda:* per synecdochen, *plaustrum, currus, carruca, carpentum.* Deinde, Psal. 46. עֲגָלוֹת *scuta comburet igni.*

מַעְגָּל *orbita:* per synecdochen, *via:* Deinde, *gyrus castrorum, vallum.*

Chald: עָגוֹל & עֲגִיל *clypeus, scutum rotundum.* עִגְלָא *orbita.*

Rabb. עֹגֶל *locus circularis*, seu circulus hominum cœtibus destinatus.

עִגּוּל *circulus:* item *rota torcularis; panis ficuum rotundus; buccella rotunda; vas rotundum.*

עֵין עֶגְלָא *oculus vituli seu tauri.*

II. Piel Syr. עַגֵּל & עַרְגֵּל *volvit, revolvit, advolvit.*

Per Metaphoram, Arabicè עגל & אִסְתְּעְגַל *festinavit, acceleravit.*

עָגוֹל *impetuosus, celer, levis.* מִסְתַּעְגְּלִין *præcipites, festini.*

Syr. עַגַּל, & בְּעַגַּל, & בְּעֶגְלָא, Ara. עאגלא *velociter, citò, celeriter, brevi.*

עגם עָגַם, Chald. עֲגַם & אִגַּם *doluit, tristis, mœstus, solicitus, tristatus, discruciatus fuit.*

Nom. Chald. עֲגִים *tristis.*

Rabb. עָגְמָה *tristitia, mœstitia.*

Arab: אעגמי agami *barbarus, peregrinus, Græcus.*

עגן Duo significat. I. Rabb. & Chald. עָגַן *clausit, occlusit.*

Rabb. עָגוּן, Chald: עֲגִין *clausus.* Fœm. עֲגוּנָה *mulier à marito separata alijsque clausa.*

עֲגָנָה, Chald. עִגְנָא *clausura, carcer.*

עוֹגֵן *anchora.*

עִגִירָה *retardatio, mora.*

II. Arab: עגן agan *subegit farinam, confecit medicamentum.*

עגִּין aggin *pharmacopeus.*

עגן agn: Fœm. עגנה agne *massa:* in genere: *pasta, conspersio.*

מעגון maagun *confectio, conserva, electuarium.*

מעגנה maagena *pharmacopæum, & ubi farina subigitur.*

מעגן maagin *pharmacopolium.*

עגף Arab. עגיף agif *extenuatus, macilentus.*

עגר עָגוּר *hirundo:* alijs, *anser, ferus.*

עגש Rabb: עגש *cornupetijt.*

עדד Quatuor significat. I. עָדַד. Inde Piel עִדֵּד *sustentavit, confirmavit, adjuvit, confortavit.*

Nom. עִדִּים *panni vetustate detriti.*

II. Arab. עדד adad; Hiph: אעדד & אעד *paravit, præparavit, ordinavit, aptavit, accommodavit.*

Nom: מעד & מסתעד *paratus, promptus, proclivis, aptus, accommodatus.*

אסתעדאד & מסתעדה *promptitudo, proclivitas; bellum.*

מעדוד *ens, existens.*

III. Arab: עדד adad *numeravit, computavit per numeros, æstimavit.*

Nom. עדד adad, & עדה idda *numerus, summa, computatio.* עדדא *numerò.* תעדיד *numeratio.*

IV. Arab. עדד *transgressus est.* Item עדד adad *strinxit, constrinxit, coarctavit, obturavit, condensavit, infercivit, premendo junxit.*

Nom: עדה udda *tormentum aneum.*

Cum ע punct. עדד *glandulæ.*

עדב Tria significat. I. Chald: עֲדַב *sors.* עַדְבָא *funis, restis.*

II. Arab. cum ד punct: עדב *afflixit, cruciavit, torsit, tormento affecit, quæstionem de aliquo habuit, fatigavit, punivit.* Item, *afflictus, cruciatus, tortus fuit, tormento affectus fuit.*

Nom: עדאב adib *passio animæ, pathos, conturbatio, tormentum, pœna, cruciatus, supplicium, afflictio.*

מעדב muaddib *tortor.*

מעדב muaddab, et מִתְעַדַּב *tortus, cruciatus, vexatus, dolens.*

III. Arab. cum ד punct. עדב *dulcis.*

עדה Sex significat. I. עָדָה *adhibitus, applicatus, indutus, ornatus, adornatus, decoratus fuit.*

Nom: עֲדִי *ornatus, ornamentum; os.*

Partic: עַד *ad, usque.* Deinde עַד, idem quod עוֹד, *adhuc, dum.* Tertiò, עַד, & in majori distinctione cũ vaf וָעֶד, semper segol, *æternitas.*

II. Per antiphrasin quidem, sed tamen ex usu linguæ Chald. et Syr: עֲדָה, Chal: et Syr. עֲדָא *abijt, recessit, declinavit, transijt, præterijt, pervenit, abjectus, remotus fuit.*

Nom. עַד, Chald: עֲדָא, & עֲדִי, & עֲדִית, *præda.*

Chald. עֲדִי *viator.*

עֲדִיָא *gryphus,* avis rapax.

III. Metaphoricè, Chald. & Syr. עֲדָא, & עֲדִי *transijt, coivit, concepit.*

Nom. מְעַדְיָא *gravida, impregnata.*

עֲדִי & מְעַדִּית *conceptio.*

עֲדִי & עֲדִית *pustula.*

IV. Arab: עדא adi *odit, disconvenit, adversatus, indignatus est, inimicus, hostis fuit.*

Nom: עדו adu *inimicus, hostis.*

מעדי muaddi *hostilis, indignatus.*

עדאוה *inimicitia, odium.*

עֲדָוָאן *indignans.*

V. Arab. cum עד punct. עדא *nutrivit.* עדא *nutriens.* מעתדי *quod nutritur.* תעדיה *nutritio.* אעתדא *nutrimentum.*

VI. Arab cum ע punct. עדא & עדי gadi, & עֲדָאה *manè, cras.* עֲדָא *prandium.*

עדל Tria significat. I. Syr. עֲדַל, Pass: אֶתְעֲדַל et אֶתְעֲדַל *conquestus est de aliquo, reprehendit, arguit, vituperavit, criminatus est.*

Nom. עֲדַל & עֲדִיל *sons, reus, noxius, pravus.* עֲדְלִי *quærela, reprehensio, culpa, negocium.*

Rabb: עֲדַל *raphanus.*

II. Arab. עדל & עאדל adal *direxit, ordinavit, paravit, disposuit, composuit, emendavit, correxit, æquavit, temperavit, condivit, reparavit, renovavit, justificavit.*

Nom. עדל adal *æquitas, justitia.*

עאדל & עדיל adil *æquus, justus, dignus, par, æqualis.*

עדלה & תעדיל taadil *æquatio, correctio, temperatio, dispositio, directio, condimentum.*

מעדל muaddal, et מעתדל muatadal *æquatus, dispositus, emendatus, temperatus, conditus, mediocris.*

אעתדאל atidel *æqualitas, temperatio, modestia, rectitudo, æquinoctium, uniformitas.* עדל idal *uniformitas.*

III. Per antiphrasin, Ara: עדל *declinavit.*

עדם Arab. עדם adam *caruit, expers, privatus fuit, defecit, vacavit, non habuit.*
Nom. עָדָם & עֲדִימָה *carentia, privatio, defectus, vacuitas.*
עדים adim *carens, expers.*

עדן Tria significat. I. עָדַן. Inde Hithpael הִתְעַדֵּן, Chald: אִתְעַדַּן *deliciatus, dedelectatus, oblectatus, voluptate potitus aut affectus fuit, delicatè vixit.*
Nom: עֵדֶן, Fœm: עֶדְנָה, Chald. עדון *ńdoņ voluptas, jucunditas, delectatio.*
עֲדִינָה *delicata, voluptuaria.*
מַעֲדַנִּים, Fœmin. מַעֲדַנּוֹת *voluptates, delicia, cibi delicati, oblectamenta.*
Chald: עדן & מעדן *voluptuosus, delicatus.*
Propr. עֵדֶן, & quinquies עֵדֶן *Eden.* Rabb. per Metaphoram, גן עדן hortus Eden, *Paradisus.*
II. Chald: עִדָּן, Syr: עדן est עֵת *tempus, occasio, opportunitas.*
III. Arab: עדן. Inde מַעְדָן maadan *fodina metalli.*
מעדני & ממעדן mumaadan *mineralis, metallicus.*

עדף עדף *excessit, exuberavit, superfuit, superabundavit.*
Chald. עדיף *excellens, praestans.*
Ara. עדף אלואד *exundantia fluminis.*

עדק Rabb: עדק *spongia:* item, *crater,*
Chald: עדק *separavit.*

עדר Sex significat. I. עדר. Inde Niphal נֶעְדַּר *privatus, detractus, desideratus, diminutus fuit.*
Rabb. עדר & הֶעְדֵּר *privatio, destructio:* item, *mors.*
II. Per antiphrasin, עדר *digessit, disposuit, ordinavit, instruxit.*
Nom. עֵדֶר, Chald: עֶדְרָא, Arab. עדר *ordo animalium* majorum et minorum, *grex.* Per synecdochen עֲדָרִים, Chal: עֲדָרִין *caula.*
III. Per Metaphoram, עדר. Inde Niphal נֶעְדַּר *fossus, sarculatus, sarritus, pastinatus fuit.*
Nom: מַעְדֵּר *ligo, sarculum.*
Rabb. עָדַר *sarculavit.*
IV. Syr: עֲדַר *juvit, adjuvit.*
V. Arab. cum ד punct. עדר *excusavit, defendit.*
Nom. עדר udar *excusatio, ratio, causa, occasio, defensio.*
אעתדאר & אתעדאר *excusatio, defensio, recusatio.*
עדרה *effugium.*
עדרי adari, & עדרא adara *virgo, pudisequa* עדריה udria *virginitas, castitas.*
תעדר *difficilis, impossibilis.*
VI. Arab: cum ע punct. עדר gadar *praevaricatus, mentitus est, fefellit, dolosè egit, astutus, sagax fuit.*
Nom. עדר gadar *dolus, fraus, fallacia, proditio, techna.*
עאדר gadir *dolosus, astutus, sagax, proditor.*
עדיר gadar *lacuna, palus, stagnum.*
תעדר tagdor *lanx, discus, patella.*
עדרה gudra *vitis.*

עדש עֲדָשׁ. Inde Plur. עֲדָשִׁים *lentes:* Arab: עדס hadas *lens* ntis, *vicia, cognatae species.*

עהד Tria significat. I. Syr: עֲהַד *memor fuit, meminit, recordatus est.*
Nom. עָהִיד & מַתְעֲהָן *admonitus, memor.* עוהדן *mentio, recordatio, memoria.* item, *commentator.*
II. Per Metalepsin, Syr. עֲהַד, Arab. עהד ahad *testatus est, testimonium dixit, fidem dedit, vovit, promisit.*
Nom. Arab עהד *testimonium, testamentum, pactum, fœdus, promissio, votum:* item, *tempus.*
מעהד muahid *testis.*
III. Arab: תעהד taahad *visit, invisit, visitavit.* Phil. 4. v. 16. תעהד תמוני *misistis mihi.* תעהד *assuetus fuit:* in Avic.

עהן Syr: עֲהַן *commodus, aptus, utilis fuit, congruit, convenit.*
עֲהָנָאִית *commodè, utiliter.*
עהן *luna:* Alcor:

עוא Arab: עוא avi *ululavit, latravit, gannivit.*

עוב Tria significat. I. עוּב. Inde הֵעִיב *obnubilavit, obscuravit, obtexit.*
Nom: עָב *nubes.* עָב *sylva densa.*
Chal. עיב *fimus.* עיב *caligo, obscuritas.*
Arab. עוב *occultatus fuit.*
II. Arab. עאיב ajeb *reprehendit, notavit, taxavit.*
Nom עיב ib *vicium, macula, nocumentum, mendum, error, crimen.*
מעיוב *maculatus.* עיב *maculavit.*
III. Arab: cum ע punct: מעיב & מעיב *remotus.* עֵיוּב *arcana cordis.*

עוג Duo significat. I. עוּג *ussit, adussit, ustulavit, coxit panes, pinsuit.*
עוגה et עֻגָה *panis super prunis coctus, panis subcinericcus, placenta:* מָעוֹג *idem.*
Rabb: עוגיות *sulcus.*
II. Arab: עוג. Inde עאוג aveg *curvavit, incurvavit, arcuavit, flexit, inflexit, reflexit, torsit, contorsit, obliquavit.*

מעוג muaveg *incurvatus, tortus, obliquus.*

. עוג, & עויג ivig, & עואג *curvatura, contorsio, incurvatio.* Inde עוג *aux.*

תעויג taavig *obliquatio.*

אעוגאג *curvitas, pravitas.*

עאג ag *ebur.*

עוד Quatuor significat. I. עוֹד. Inde Hiphil הֵעִיד, Arab: עאוד avad *testatus, testificatus est, compromisit.* Per metalepsin, *obtestatus est, monuit, admonuit.*

Nom: עֵד, Fœm: עֵדָה *testis.*

עֵדָה *testimonium.* עֵדוּת *idem.* Significat autem, 1. *Doctrinam:* 2. *Decalogũ* duabus tabulis insculptum: et *arcam,* in qua decalogus: deniq; et *tabernaculum,* in quo arca, et ipsum oraculum erant reposita.

II. עוֹד. Inde תְּעוּדָה *mos, consuetudo.*

Syr: עוֹד vel עַד *consuevit, solitus fuit.* מְעִיד *solitus.* עִידָא *consuetudo.* אִתְעַיַּד *consuevit.* עִידָנִי *consuetus.*

Arab. עאדה ada *mos, usus, ordo, consuetudo.* עיאדה *visitatio.*

אסתעוד astaaved *assuefactus, habilis, aptus, rectus fuit.*

מסתעוד mustaaved *consuetus, usitatus.* מעיאד *solitus.*

עיד id *festum.*

עיאדי jedi *ad festum pertinens.*

III. עוֹד, Arab. עוד significat אורך ימים *additionem rei, aut temporis: adhuc, dum, amplius, deinceps, iterum, secundo; diu.*

Arab: Verb: עוד *rediit, reversus est.* Item, עוד & אתעאר *contendit, certavit.*

עוד haud *lignum, & xyloaloë.*

IV. עִוֵּד. Inde Piel עִוֵּד (ab עַד præda; ex usu Chald.) *diripuit, expoliavit.*

עוה Duo significat. I. עָוָה *curvus, obliquus, contortus, pravus perversus;* metaphoricè, *malus, iniquus, maliciosus fuit, iniquè aut perversè egit.*

עַוָּה *incurvatio, inclinatio, declinatio,*

עָוֹן, Chald: עֲוָיָא *pravitas, perversitas, malitia, vicium, peccatum.*

עִי & מְעִי *acervus, cumulus, tumulus.*

עִוְעִים *incurvationes, vertigo, amentia.*

II. Rabb: Chald: Hiphil אַעֲוֵי *per nares respiravit.* מַעֲוֵי *per nares respirans.*

Syr: עַוְיָא *gemuit, lamentatus est, clamavit.*

עוז Duo significat. I. עוֹז. Inde הֵעִיז *coëgit, congregavit, compulit.*

II. Arab: עוז *defuit, defecit.*

Nom. עוז & עואז *inopia, defectus.* מעווין *debiles.*

עוט Inde הֵעִיט *volavit, involavit.*

Nom: עַיִט *volatile, avis.* Deinde per synecdochen, עט *penna avis,* et *calamus, stylus.*

Arab. עיט *querela.*

עאיט, cum ע punct. *stercus, fimus.*

עוק Syr: עוּק Piel עַוֵּק *remoratus est, impedivit, obstitit.*

עול Tria significat. I. עוּל idem quod עוֹלֵל, *lactens, parvulus; & fœtus.*

עֲוִיל, Syr. עוּל *idem.*

עָלוֹת *lactantes oves aut vaccæ.*

II. עוּל. Inde Piel עִוֵּל *perversus fuit, injustè, iniquè egit, fraudavit, injuria affecit.*

Nom. עַוָּל & עֲוִיל, Syr: עַוָּל *iniquus, injustus, injuriosus, fraudulentus.*

Subst. עֶוֶל & עָוֶל: Fœm. עַוְלָה, et per metathesin, עַלְוָה, et עוֹלָה, et per paragogen, עַוְלָתָה et עַלְוָתָה, Chald: עָוֶל, Fœm. עַוְלָא et עֲוִילָא *iniquitas, injuria, fraus.*

Rabb. עֶוֶל *lingua statera.*

Arab. עויל *ululatus.* מעאויל *secures.*

III. Chal: Syr: et Arab. עוֹל, idem quod Chal. עֲלַל *venit, advenit, ingressus est.*

עולה aule *proventus, annona, commeatus.*

Arab. cum ע punct. מתעאילה *attenuatæ, tenues.* עאילה *malicia.* עֲוָל *tenuitas, defectus.*

עום Arab. עום um *lavit in aqua, balneatus fuit, natavit.*

עואם avam *natator, urinator.*

עום avam *natatio.*

עאום avam *solvit navim.*

עאם *annus.*

עון Quatuor significat. I. עוֹן *habitavit.*

Nom. מָעוֹן, Fœm. מְעוֹנָה *habitaculum, cubile.*

עוֹנָה, Chald: עוֹנָא *tempus statutum, determinatum et destinatum ad coitũ, et coitus ipse; tanquam cohabitatio.*

II. עון Inde Nom: עַיִן, Chal: עֵין, Arab. עין ajin *oculus.* Per synecdochen, *visus, aspectus, color, forma, facies, superficies.*

III. Per metaphoram, עַיִן et מַעְיָן *fons, scaturigo aquarum.*

Verb. עַיֵּן, Chald. עַיֵּין *vidit, aspexit, intuitus fuit, observavit, consideravit.* Rabb: Piel עַיֵּן et אַיֵּן, Arab: עאין ajen *vidit, advertit, consideravit, signavit, significavit, monstravit.*

Nom. עִיּוּן *consideratio, speculatio, theoria, attentio, studium.*

עיוני *theoricus, contemplativus, speculativus.*

עיוני *theoria, contemplativa, speculativa cognitio.*
עינות *prospectus, è regione, versùs.*
Arab. מעין *designatus.*
מתעינין *oculis observantes.*
מעין maajen *fascinavit.*
תמעין temaajun *fascinatio.*
IV. Arab. ען avan: Hiphil אעאן *juvit, adjuvit, auxiliatus est, profuit.*
Nom. ען, et עון, et מעאן, et מעונא *adjumentum, auxilium, remedium.*
מעין muain, et מסתען mustain *adjutor*
עאנה *famur.*

עוף Tria significat. I. עוף et עף *volavit, avolavit, involavit: volitavit.*
Nom. עוף *avis, volatile.* עוף *volatus.*
עפעפים *palpebræ.* Per metaphoram, *radij diluculi.*
II. עוף idem quod יעף et עיף, *defatigatus, lassus fuit, viribus defecit.* Per metaphoram, *obscuratus, obtenebratus fuit.*
עיפה et מעוף *caligo.*
מועף *obscuratus.*
III. עוף *duplicatus, complicatus, involutus fuit.*
Syr. אעיפאית *dupliciter.* עיפא *linteū.*
Rabb. עיף *duplicavit.*

עוץ Tria significat. I. עוץ idem quod יעץ, *consuluit.*
II. Syr. עוץ et עץ *coëgit, vim intulit, rixatus est:* de canibus, *latravit.*
III. Arab: cum ץ punct: עוץ *restitutio, pro, loco.* עוצה *loco ejus.*
Sed cum ע ץ punct. עוץ gud *iratus, indignatus fuit.*
עיץ gaid *furor, furia, odium, tædium.*
עיצה gaida *sylva, nemus, frutetum.*
Cum ע punct. עוץ *profunditas.*
יעתצון פי אלבחר *projiciunt in mare.*

עוק עיק et עק. Inde Hiphil העיק, Chald. אעיק, Syr: אעיק *auxit, arctavit, angustiavit, pressit, afflixit, molestus fuit, vexavit:* Absolutè, *arctatus, pressus, afflictus fuit*
Nom: עקה, Chald. עקא, Arab: עאקה *angustia, tribulatio, molestia, paupertas.*
מועקה *idem.*
Chald: מעיק *affligens, hostis.*
Rabb. עוק *torsit.* עויק *contractio nervorum, spasmus.*
עוקים *gradus scalæ.*
יעיקם *contrarius erit ipsis.*
עוקא *fovea angusta.*
Syr: עקין *monilia.* מעיקנות *molestia.*
Arabicè עאק *impietas.*

עור Quatuor significat. I. עור et ער *vigilavit, evigilavit, excitatus fuit.* Transitivè, *excitavit* vel *suscitavit.*
Nom. ער *excitatus, vigilans.*
עיר *vigil, angelus.* ער *hostis.*
עיר, Chal. עיל literis ל ר permutatis, *pullus asini.*
עיר, 1. *urbs* extructa, *civitas.* 2 *habitatores, cives.* Per synecdochen, *urbs, patria.*
עירני, Syr: עירי *urbanus, oppidanus, civis, civilis.*
עירות, & התערות & אתערותא *excitatio mentis.* Syr. עיראית *vigilanter.*
II. Per metaphoram, עור idem quod ערה *nudavit, denudavit.*
Nom. עור *cutis, pellis.* מעור *nuditas.*
III. עור. Inde Piel עור, Chald: et Syr: עור *cæcavit, excæcavit, luminibus privavit, oculos eruit.*
Nom. Adject. עור, Chal: עויר, Arab: עואר avar *cæcus, luscus.*
Subst: עורין, Chald. עוירות *cæcitas.*
IV. Arab. עור avar *mutavit, mutuavit, mutuum dedit, credidit.*
תעאיר *mutatio.*
Sed cum ע punctato, עור gor, & עאר *contristatus fuit, invidit, æmulatus est, zelatus fuit.*
Nom: מתעאיר *æmulus.* עירה *æmulatio, invidia, injuria.* עיור et עיאר *zelotes.*
מעיר *exprobrans.* מעירה *exprobratio.*
עארי *opprobriū.* מעיר mugajar *tristis.*
עיר gair *præter, absq́, sine.*
עור *profunditas.*
עיר gajar *libramen.*
עאר gar *laurus.*

עוש Duo significat. I. עוש et עש *congregatus fuit.*
Nom: עש et עיש *congregatio* stellarū, est sidus septentrionale, *ursa major.*
II. Arab. עוש usch, et עאש isch *vixit, superstes fuit.*
עיש isch *vivens, vita.* מעיש *victus.*
מעישה *vita.*

עות Duo significat. I עות. Niph. נעות *curvatus, pravus, perversus fuit.*
Nom: עותה *curvatio, perversio.*
II. Arab: cum ת ע punct. עות *dives fuit.*
עאית *ditavit.* מסתעית *ditatus, dives.*
מעית *ditans.* אסתאעתה *ditatio.*

עוז עוז et עז *robustus, fortis, firmus, roboratus fuit.* Transitivè, *roboravit, confirmavit.*
Nom. עוז, Chald: עזיז, Arab. עזיז asis: Fœm: עזיזה *fortis, robustus, nobilis, honoratus.* עז *idem.*

Semel

Semel abstractè, עֹז robur, potentia, potestas, dominium.

עֱזוּז fortitudo, robur.

עוז et עֹז, et מָעוֹז, Arab. מעז robur, fortitudo. Deinde, עַז, Arab. עז robur, potentia, dominium, imperium, regnum.

מָעוֹז fortalitium, munitio. Sic עֲזְנִיָּה pro עָזְנִיָּה, aquilæ species.

Arab: עזה izza nobilitas, generositas, honor. עזז azez honoravit.

עז, Arab. עז as, et עַנז ans, et ענזא ansi, et מעז maas, αἶξ caper et capra. Per synecdochen, עִזִּים lana caprina

Arab. עאנז anis caprarius.

מעזי maazi caprinus.

Syr. עזיז dignitate præditus.

עזיזות vigor, vehementia.

עזינאית pertinaciter, impudenter.

עֲזָאזֵל caper emissarius.

עזב Quatuor significat. I. עָזַב deseruit, reliquit, dereliquit, tueri aut juvare noluit, omisit, dimisit.

Nom. עִזָּבוֹן. Inde Plur. עִזְבוֹנִים negociatio, merces et emporia.

Rab. עָזִיב et עֲזִיבָה turpe, abominabile.

מַעֲזִיבָא pavimentum. עָזַב sivit.

II. Per antiphrasin, עָזַב auxiliatus, opitulatus est, sublevavit, instauravit, inceptum continuavit.

III. Arab. אזיב azib cælebs, viduus.

עזביה uzbiah virginitas, viduitas, desertio.

IV. Cum ע punct. עזב gazab tulit, sustulit, vi rapuit, furatus est, tyrannisauit, violauit, corrupit, stuprauit.

Nom: עזב gazb sublatio, furtum, tyrannis, violatio.

עאזב gazib fur, tyrannus, violator, stuprator.

עזה Arab. עזא vel עזי azi consolatus fuit.

Nom עזא et תעזיה consolatio.

מתעזיין consolati.

עזל Duo significat. I. Chal. et Syr: עזל et עֲזַל, Arab: עזל gazal implicauit, nexuit, neuit, filauit, pensum traxit. Arab: עזל gazzal volvit, involvit, vertit, convertit.

Nom. עזול tela aranea. עִזְלָא idem.

מַעֲזֵל, Arab: מעזל magzal, quod in Aruch מַעֲזֵל scribitur, fusus, axis, fusus torcularis.

Algazel virgo in zodiaco.

עֹזֶל hinnulus ceruorum.

Ara: cum ע punct. עזלאן ibices, damæ.

עזילה gazila vertex, verticulū, turbo.

עזל gazal rete, circulus: itē, clauicula.

Rabbin. אִזְלֵי retia.

II. Syr. עֲזַל, Arab. עזל azal, & אעתזל, idem quod אָזַל abijt, discessit, separatus fuit. Arab. עזל azzal tulit, sustulit, seposuit. Pass. אעתזל. Piel עזל azzel separavit, dijudicavit.

מעתזל muatazil irregularis.

אעתזל jatizel irregularitas.

עזם Duo significat. I. Chald: עֲזַם ungue dissecuit.

II. Arab. עזם azam cogitavit, deliberavit, definivit, determinavit; obsecravit, rogavit conjurando, cōjuravit, incantavit.

Nom. עזמה azma cogitatio, deliberatio. עזימה azima conjuratio cum verbis.

תעזים incantatio.

עזן Syr. עִזְנָא spina.

עזע Psalm. 39. Nec תעזעני moveat me manus peccatoris.

עזף Arab: מעזף Psalterium.

עזק Inde עִזֵּק sepivit, maceria munivit.

Chal. עִזְקָא, Syr: עזקא annulus, sigillū

עִזְקִין compedes.

Rabb: תעזיק pavimentum.

עזר Duo significat. I. עָזַר, Syr. עֲדַר juvit, adjuvit, auxiliatus fuit, opitulatus est, profuit, lucratus est.

Nom: עֵזֶר, Fœm. עֶזְרָה, Syr: עֻדְרָן adjutorium, adjuvamen, auxilium, commodum, utilitas.

Syr: מַעַדְרָנוּת opitulatio. Item Syr: עִזְרוּר fascia.

עֲזָרָה, Chal. עֲזָרָא, atrium mulierum.

Arab. עזר azar Lazarus. מעזר muazzir adjuvans.

II. Arab. cum ע punct: עזר gazar exuberavit, abundavit, multus fuit.

עזיר multus.

תעזיר tagzir exuberatio, abundantia.

עחב Arab: Psalm: 59. Tu Domine תעחב deridebis eos. Gal. 4. מתעחב מנכם consilij inops sum in vobis.

עחק Syr. עֲחַק pressit dolore, doluit.

עחר Arab: עחירה ahîra scortū, meretrix.

עטב Arab. עטב prohibitio.

עטה Quatuor significat. I. עָטָה, Arab עטא cum ע punct. quod ג g profertur, gati texit, obtexit, operuit, velavit, induit, celavit, abscondit, recondidit, involvit, convolvit, glomeravit.

Nom. מַעֲטֶה operimentum, pallium.

Arab. עטא gita, & אעטיא agtia, & תעטיא tagtia operimentum, cooperculum.

II. עָטָה idem quod עוּט, involavit, festinavit, declinavit.

III.

III. Arab: עטא sine ע punctato, *dedit, tradidit, donavit, concessit.*

Nom: עאטי ati, & מְעַטִי *dator, donator, liberalis, munificus.*

עטיה atia *donum, munus, beneficium.*

IV. Syr: עְטָא per Metalepsin, *operuit, obduxit litura, delevit, abolevit, excidit, perdidit.*

Nom: עֲטָיָא *deletio, exitium.* עֲטוֹיָא *deletor.*

עטן עָטַן. Inde Nom. עטין *mulctrum, mulctrale.*

Rabb: עטן *reposuit.*

מַעֲטָן & עֵטֶן *tina.*

עטף Quatuor significat. I. עטף, Chal: עֲטַף *involutus, opertus, tectus, indutus, amictus fuit.*

Nom. מַעֲטָפוֹת *operimenta, tapeta.*

Chald: עֲטַף *sinus.*

עֲטוּפָא, Syr: עטיפא *amictus, involucrum.* Rabb: item עטף *copulatio.*

II. Per metaphoram, עטף *anxius, afflictus, delassatus, animi deliquium passus fuit.*

Nom: עָטוּף *afflictus.*

III. עֲטוּפִים *serotina.* Inde Verb. Hiph: הֶעֱטִיף *serotinavit.*

IV. Arab: עטף ataf, & אנעטף anataf, & אִתְעֲטַף *flexus, reflexus, conversus, reversus fuit, respexit.*

עטוף *conversus, respiciens.*

אנעטאף *separatio, reflexio.*

עטר Tria significat. I. עָטַר, Chal. עֲטַר *coronavit.*

Nomen עֲטָרָה & עֲטֶרֶת, Chald: עֲטוּרָא *corona.*

Rabb. עֲטָרָה *pellicula glandis in hasta virili.* עטר *coronis.* Item, *instrumentum contractus.*

II. Chald. et Syr. עֲטַר *fumavit.*

Nom. עִטְרָא, Syr: עִטְרָא *fumus, vapor, halitus.* עִטְרָן *pix.*

Arab: עטר atar *oluit, redoluit.*

עטארה atara *aroma, merces, unguentum, odor.*

עטרי atri *aromaticus.*

עטארון *aromatarij.*

III. Chald: עֲטַר *abijt, recessit, discessit.*

עטש Duo signific. I. עטש. Inde עֲטִישׁוֹת *sternutationes.*

Rabb. עטש: Hithpael הִתְעַטֵּשׁ, Arab: עטס atas *sternuit, sternutavit.*

עִטּוּשׁ, Arab. עטאס uras, Fœm: עטסה utsa, & עטאסה, & תעטיס taatis *sternutatio.* Arab. מעטס muattis *faciens sternutare.*

II. Arab. עטש atasch *sitijt, siti laboravit.*

Nom. עטש atsch, & עטשי atschi, & תעטיש taatisch *sitis.*

עאטש atisch *sitiens.*

מַעֲטָשׁ & עַטְשָׁאן *siticulosus.* מעטשה *dypsas.* עטאש attasch *sitibundus.*

עים Inde עֲיָם *robur, fortitudo.*

עיף עָיַף idem quod עוף & יָעַף, *defatigatus, fessus, lassus fuit.* Per metonymiam, *sitijt.*

Nom. עָיֵף *defatigatus, lassus, fessus, sitiens.*

עכב Rabbin: עִכֵּב, Chald. עַכֵּב: Pass: אִתְעַכַּב, Rabb. נִתְעַכֵּב *moram fecit, distulit, tardavit, retardavit, impedivit.*

Nom. עִכּוּב *mora, impedimentum.*

עַכּוּבִית *arbor spinosa, dumetum.*

Arab. עַכְּבִית *aranea.*

עכל Rabb. עִכֵּל *digessit.*

עִכּוּל *digestio* & *cibus digestus, chylus.*

עוּכְלָא *mensura parva.*

עכן Rabbin. עַכְנָה & עַכְנָא *serpens in spira jacens.*

עכס Duo significat. I. עֶכֶס *compes, crepida, calceus ornatus.*

Inde Verbum עִכֵּס *ornavit pedes*, vel *tinnitum fecit ornamentis pedum.*

Rabb: עִכְסָה *nomen mulieris formosa.*

II. Arab. אנעכס *reflexus fuit.*

עכס *reflexio, conversio, contrarium.*

אנעכאס *reflexio, retrocessio.*

עכר עָכַר, Chald: עֲכַר, Arab: Piel עכר accar *turbavit, commovit* ordinem, quietem aut animum *conturbavit, perturbavit:* turbavit aquam, *miscuit cum luto:* de pictura, *illuminavit.* Syr: *impedivit.*

Rabbin. עֲכִירוּת *turbulentia* et *commotio aëris.* עֲכִיר *tignum*, vel *rota*, qua olivæ premuntur.

Nom. Arab. עכר ucar, Rabb. עֲכִירוּת *turbidum*, fæx cujuscunque rei

עֲכָרִי & עכרא *turbidus, faculentus.*

עכש Inde Rabb. עַכְשָׁיו *modò, nunc:* item *tantùm.*

עלל Quinque significat. I. עָלַל, Chal: עֲלַל. Inde Piel עוֹלֵל, & Hithpael הִתְעַלֵּל & הִתְעוֹלֵל, Syr: אִתְעַלַּל *molitus, machinatus, conatus, operatus fuit aliquid, studuit, egit, fecit, effecit, patravit, designavit, causam* vel *occasionem quæsivit, causa* vel *occasio rei alicujus fuit: in contemptum alterius fecit, dehonestavit, contempsit, derisit, illusit, injuria affecit, corrupit, ludicrè, injustè egit.*

Nom. עוֹלֵל, & מְעַלֵּל, & עוֹלָל, & הָעוֹלוֹל *puer, parvulus.*

הַעֲלוּלִים *illusiones, injuria.*

מַעֲלָל, & עֲלִילִיָּה, & עֲלִילָה *studium, conatus, opus:* plerunq; in malum, *fraus, vicium, turpitudo, contemptus.*

Rabb: עִלָּה, Chald: עִלְּא, Arab. עלה illa *occasio, crimen, vicium, dolor, morbus.*

עָלוּל *causatum:* item, *aptum, dispositum.* הֶעֱלִיל *accusavit.*

Verb: Syr. אִתְעֲלַל *causam, occasionem quæsivit.*

Arab. עתל *excusavit.*

עלילי alili *accusatus, condemnatus.*

Syr. עַלְּלְתָנִית *prætextus.*

II. Per Metaphoram, עוֹלֵלוֹת, Chald. עוללן *racemi, botri parvi.*

Inde Verb. עוֹלֵל *racemavit.*

III. עָלַל idem quod עָלָה, *ascendit, altus, elevatus fuit.*

Inde Nom. עליל *vas, catinum.*

עֹל *jugum,* quod עלה *ascendit* super cervicem jumentorum. Figuratè, *dominium, servitus, onus.*

מַעַל *elevatio.*

עֲלִי, Chald. et Syr: עלי idem quod עליון, *altus, elevatus, excelsus, supremus.*

Syr: עַלָּא *altare.*

Chald: עִלָּוֵי, עֵל, & עִלָּא *super.* עַל & לְעֵל *super.* מִלְּעֵל *supernè.* עַל מִן *supra.*

Sed Chal: et Syr. עלל & עֵל idem quod עול, *venit, advenit, introivit, ingressus fuit;* de sole, *occidit.*

Nom: עלל, & מַעַל, & מַעֲלָן *adventus. ingressus:* de sole, *occasus.*

עֲלַל, Fœm. עֲלַלְתָּא, *proventus.*

IV. Rabb: & Arab: עלל alal *ægrotavit, infirmus fuit.*

Rabbin: עלול *æger.* עִלָּה *morbus.* עִלּוֹת *ægritudines.*

Arab: עליל alil *æger, infirmus.*

עלה illa *dolor, morbus, ægritudo.*

לעל *nunquid?*

V. Arab: cum ע punct. עלל galal *ligavit, vincivit.* מעלול maglul *ligatus.* אַעְלָאל *vincula.* עלה galla *manipulus.*

Item עלל galal *invidit.* על gill, & עלא *invidia, malicia.*

עלא Arabicè Psal. 65. עלאני *conculcavit me homo.*

עלב Duo significat. I. Chald. et Syr: עֲלַב: Pass. אִתְעֲלַב, Syr. אִתְעֲלַב *abusus est, vituperavit, afflixit.*

Nom. Adject. עֲלִיב *afflictus, miser, pauper.*

Substant: עַלְבָן *injuria, contumelia, afflictio, miseria.*

Syr: עלוב *avarus.*

עַלְבָן *abusus, contemptus.*

עוֹבוֹת & עַלְבוֹנוּת *avaritia, pleonexia, lucrum, quæstus.*

Arabicè עלובין *nudi.*

תעאלב *vulpes.*

II. Arab. cum ע punct: עלב galab *vicit in prælio* aut *lusu, superavit, debellavit.*

Nom: עאלב galib *victor, superior.*

מעלוב *victus.*

עלב galb: Fœm. עלבה galba *victoria, superantia.* Item, *præmium, bravium.*

תעליב taglib *idem.*

עלג Duo significat. I. עִלֵּג. Inde Nom: עִלֵּג *balbus, indisertus.*

II. Arab: עלג alag *medicatus est, medicinam adhibuit; sanavit infirmos, curavit ægrotos.*

Nom: עלאג ileg *medicatio, sanatio, cura ægrotorum.*

עלג hilleg *vivificator.*

מעאלגון mualigun *qui curant morbos.*

עלה Duo significat. I עָלָה, Chald. עֲלָא, Arab. עלא ali *scandit, ascendit, conscendit, in altum tetendit seu ingressus est, exaltatus, elatus, elevatus, impositus fuit.*

Nom. עָלֶה *folium.*

עוֹלָה, Fœm. עֲלִיָּה, Chald: עֲלָא *ascensus, ascensio, gradus, dignitas.*

Deinde, עוֹלָה, Chald: עֲלָא *holocaustum, hostia.* עֱלִי *pistillum.*

עֲלִיָּה, Chald: עִלִּיָּא, Syr. עִלִּית, Arab. עליה *cœnaculum.* Syr: עִלִּיתָא *cœnaculum.*

מַעֲלֶה, Fœm. מַעֲלָה *elevatio, ascensio, gradus, cochlea, dignitas, eminentia.*

Deinde, מַעְלָה, Fœm: מַעְלָה *supra, ultra.*

מַעַל. Inde מִמַּעַל *supernè.*

תְּעָלָה *aqua ductus, rivus aquæ, canalis, fovea:* item, *emplastrum.*

עֶלְיוֹן *excelsus, sublimis, superior:* item, Deus, qui est altus super omnia.

עַל idem quod עֶלְיוֹן, *altus. Deus.*

Deinde, עַל, Arab: עלי ale, præpositio, quæ pro natura orationis exponitur, *super, supra, juxta, contra, apud, ad, versus, in, ad, propter.*

Chald: עַלְעוֹל et עַלְעֲלָא *tempestas.*

Verb. עַלְעֵל *commovit, agitavit.*

Rabb. עלוי et מעלה *summus gradus, celsitudo, excellentia, dignitas, æstimatio, precium.*

Syr: עלות *ara.*

Arab:

Arab. עאלי ali *altus, excelsus*. מתעלי *idem*. עליה ilia, & עלו, & עליורה aliva *altitudo, cacumen*.

Ver: עלי alli *fastigiavit, cacuminavit*. אסתעלא istiilc *eminentia, excellentia*.

II. Arab. cum ע punct. עלא gali *bullivit, ebullivit, scatuit, emanavit, ferbuit, coctus fuit*.

תעליה taglia *scatebra, ebullitio, fervor*. עליאן galaien *idem*.

עליה galja *fervor*. מעלארה *bullitus*. עליה *stadium*. עלוה סהם *jactus sagittæ*

עלז עלז *latus fuit, exultavit*.

Nom. עלז *exultabundus*. עליז *latus*.

עלח Arab: עלח ilch *transfuga*.

עלט עלט. Inde עלטה *caligo*.

Arab. cum ע punct. עלט galad *coagulatus, congelatus, condensatus, incrassatus, obesatus fuit*.

עליט galid *crassus, densus, grossus*.

עלט gilad *crassicies*.

Sed cum ע tantùm punctato, עלט *erravit*.

עלך עלך ilc *gluten, viscus*.

מעלוך & מתעלך mutaalic *viscosus*.

אלעלך *forsan*.

עלם Tria significat. I. עלם, Chald. עלם. Inde Niphal נעלם *absconditus fuit*.

Nom. עלם, Chal: עלים, Syr. עלים, Arab. cum ע punct. עלאם gulam *adolescens, juvenis*, ad ætatem refertur: *minister*.

עלמות, Chald. עלמות *adolescentia, juventus*. עלומים *adolescentia, juventus*.

עולם, Chald. et Syr. עלם, Arab: עאלם *avum, seculum: aternitas*.

Syr. עלמי, & עלמן, & עלמני, Arab: עאלמי *secularis, laicus*.

תעלמה *absconditum*.

II. Chald. עלם *fortis fuit*. עלים *fortis*.

III. Arab. עלם alam *novit, scivit, certus fuit*.

Nom: עלם ilm *scientia, sapientia, doctrina, prudentia*. עלמי *scientialis*. עלאם alim, & עלים alim, & עלאם *sciens, prudens, sapiens, doctus, literatus*, ἐλῦμας.

מעלום maalum *notus, signatus*, in bonum et malũ, *cognitus, certus, insignis*.

תעלים taalim *doctrina, informatio, studium, disciplina, tractatus*.

תעלימי *doctrinalis*.

מעלם muallim *doctor, magister, rabbi, praceptor, artifex, faber, mechanicus*.

מעלם muallam *doctus*.

מתעלם mutaallam *discipulus, studiosus*.

עלאמה alema *nota, signum, vexillũ, insigne, documentum*. מעאלם *vexilla*.

בעלם biilm *sapienter*. בתעלים bitaalim *studiosè*.

עלן Arabicè עלן alan *revelavit, manifestavit, patefecit*.

Nom. עלאניה & עאלנה *manifesta*. אעלאן *declaratio*. אסתעלאן *manifestatio*. עלאנאת *revelationes*.

עלס עלס *exultavit*.

Arab. cum ע punct. עלס galas, seu עלס gulas *aurora*. עלסא *manè*.

עלף Quatuor significat. I. עלף. Inde Piel עלף *involvit, operuit, texit*.

II. Per Metaphoram, Pual עלף; Hithpael התעלף *debilitatus, mæstus, consternatus, turbatus fuit*.

Rabb. עלוף *syncope*.

III. Arab: עלף alaf *cibavit, saginavit animalia*.

מעלוף maaluf, & מתעלף *saginatus*.

מעלפה maalefa *saginarium*.

עלפה & אעלאפי *saginatio*.

IV. Cum ע punct: Cap. Ioseph. ושלפת אלאבואב *& clausit januas*.

עלף *panniculus, coopertorium*.

Meth. עלף *crassus, hebes, tardus*.

עלץ עלץ est חדה ברח, *lætatus fuit, exultavit*.

Nom. עליצות *exultatio*.

עלק Tria significat. I. עלק. Inde עלוקה, Chald: עלוקא, Arab: עלקה alaca *sanguisuga, hirundo*.

II. Arab. עלק *pependit, adhasit, appensus, suspensus fuit*.

Nom: עלאקה alaca, & מעלקה, & תעליק taalic *suspensio, appensio*.

מעלוק maaluc *suspensus, furcifer*.

מתעלק mutaalic *pensilis*.

עליקה ulaica, Matth. haleich, *rubus, spinetum*.

מעלאקה *pera, marsupium*.

עלק alec, Fœm. עלקה *coagulum, viscus, materia viscosa, glutinosa*.

עלקה alca *sanguis congelatus*.

תעלק *adhæsit*.

III. Arab. cum ע punct. עלק galac; Hiphil אעלק aglac *clausit, occlusit, inclusit, obseravit*.

Nom: עלק galc *clausio, obseratio, claustrum, sera*. אנעלאק ingilac *clausio, contractio, consolidatio*.

עלש Chald. עלשין *herbæ amaræ, cum quibus agnus legalis comedebatur, cicorea,*

cicoreæ: nonnullis, *nasturtium.*

עמם Tria significat. I. עָמַם, Chald. עֲמַם, & עֲמַם, & עַמְעַם *operuit, texit, abscondit, obscuravit, obtenebravit.* Chal: עֲמַם, & עַם, & שְׁעַמַם & אִשְׁתַּעֲמַם *stupuit, obstupuit, stupefactus, admiratus est.* Arab. אעתמם *gravatus fuit.*

Nom: עַם & עַם, Arab: עאמה *populus, plebs, consociatio, multitudo.*

Arab: עמי ammi *communis, vulgaris, laicus, illiteratus, idiota.*

עמה umma *communitas, synagoga, academia, cœtus.*

יעם *fient communia.*

Particula עִם, Syr: עַם, Arab. מע ma *cum, apud.* Arab: מעא *simul.*

II. Arab: עמם amam *tetigit, attigit, tactu percepit.*

עם amm *vitricus.*

Fœm: עמה amma *amita.*

III. Arab. cum ע punct: עמאם *nubes.* מַעֲמוּנִין מַעֲמוּם *suffocatus.* עם *tristitia.* עמום *tristes.* עמום *constrictus.*

עמד Tria significat. I. עמד est קום, *stetit:* עבב *substitit, constitit, perstitit, mansit, permansit, duravit, moratus est, perseveravit:* פסק *desijt:* תקף *stabilis, firmus fuit:* significat item, *ministrare, resistere.*

Nom: עמוד, Arab. עמוד amud *statua, columna.* Item Arab. *perpendiculum, vectis, clava.*

עֶמְדָה, Arab. עמדה, & עמארא, & אעתמאר *sustentatio, firmamentũ, defensio.*

Rabb. הַעֲמָדָה *consistentia.*

מַעֲמָד *statio, ordo, officium, ministeriũ.*

Psalm. 69. v. 3. *& non est* מָעֳמָד *statio.*

Rabb. מַעֲמָד locus, ubi stabant lugentes in funeribus, ibiq; eos alij accedebant et consolabantur.

Rabb. עֹמֶד *perpendiculum.* הַעֲמָדָה *firmitas, inhibitio.*

Arab: עמד *pactum.* עאמה *patientia.*

Particula עִמַּד *cum*

II. Syr: עֲמַד, Arab: עמד amad *baptisatus, in aquam immersus, tinctus, lotus fuit.*

Nom. עֲמַד, & מַעֲמוּדָא, & מַעֲמוּדִית, Arab. מעמודיה *baptismus.*

מַעֲמַד & מַעֲמְדָן, Arabicè מעמד et מעמדאן *baptista.*

Rabb: עֲמָדָא *matella, urinale.*

III. Arab. cum ע punct. עמד gamd *theca, repositorium, arca, vagina.*

עמה Chald: עֲמָא, Arab. עמא ami *obscuratus fuit, cæcus factus fuit.*

Nom: Arab: עמי umi *cæcus:* et *contorsio oculorum.* עמיאן umian *cæcitas.*

Cum ע punct. עמיה *tristitia.*

עמז Arab: cum ע punct. עמז gamaz *lusit, illusit, irrisit, subsannavit, præstigiatus est, innuit oculis.*

Nom: עמזה gamza *gestus cum visu.*

עמאזאן gamazan, et עמז *pressio, compressio.* מעמוז *compressus.*

עמט Syr. עֲמַט *tenebricosus fuit.*

Nom. עמטנא *tenebræ.*

עמל Duo significat. I. עָמַל, Chald: et Syr: עֲמַל *laboravit, defatigatus fuit* corpore & anima, *male habuit, doluit.*

Adject. עָמֵל *laborans, laboriosus.*

Subst. עָמָל *labor* corporis et animi, *malum, dolor, molestia, injuria, calamitas, miseria, afflictio, ærumna, periculũ.*

Rab. עֲמִילָן est ἀμυλον *placentæ genus.*

II. Arabicè עמל amal *operatus est, fecit, effecit, perfecit, absolvit, peregit, fabricavit.*

Nom. עמל amal *factum, opus, studiũ.*

עאמל amil *faber, operarius, fabricator*

מעמול mamul *fabricatus, factus, fictus:* item, *puer suppositius.*

עמאל ammal *factor.*

מעמל muammil *tractator negociorũ.*

מסתעמל mustaamil *exercens, exercitatus.* אסתעמאל istiamel *exercitium.*

עמלי *operativus, practicus.*

עמלה amla *forma, modulus.*

מעמלה muamala *contractus.*

עמס Duo significat. I. עָמַס *oneravit.*

Nom. מַעֲמָסָה *onus.*

II. Arabicè cum ע punct: עמס gamas *tinxit, intinxit, mersit, immersit.*

מעמוס magmus *intinctus, mersus, infusus.* מנעמסה *intincti.*

עמץ Rabb: עָמַץ, Syr. עֲמַץ, Arab. cum ע punct. עמץ gamad *clausit, obthuravit*

Nom. תעמיץ tagmid *clausio oculorũ.*

עמק עָמַק, Chald עֲמַק, Arab. cum ע punctato, עמק gamac *profundus:* metaphoricè, *magnus, multus, immensus, incomprehensibilis fuit.*

Nom. Adject. עָמֹק, Chald: עֲמִיק, Arab. עמיק gamic *profundus:* metaphoricè, *magnus, multus.*

עֹמֶק, Chald. עוּמק, Arab. עמק gamc *profunditas, abyssus.*

עֵמֶק, Arabicè עמק gamc *vallis.*

מַעֲמַקִּים *profunditates.*

עַמְקָן *lectus*, vel *aulæum* magni lecti.

Chald: עמקא *diversus color.*

Rabb. עֶמֶק *nomen villæ.*

עמר Quatuor significat. I. עָמַר, Chal: עֲמַר

עֹמֶר *manipulus, merges.* עָמִיר, Chald: עֲמִיר, Syr. עמיר *idem:* & Syr. *herba, gramen, fœnum.* Deinde, עֹמֶר *gomer*, genus mensuræ, continens decimam partem Epha.

Verb. עמר *manipulos collegit.*

II. Syr: עֲמַר, Arab: עמר amar *habitavit, incoluit, mansit.*

Nom. עומר et מָעְמַר, Arab. עמר omr et עמארה amara *habitatio.* Item Ara: *seculum, ætas, vita hominis.*

עָמוֹר, Arab. עאמר amir, & עמאר ammar *habitator, incola.*

כִּתְעַמְרָנִית, Arab. מעמורה maamura, ἡ οἰκουμένη *orbis terrarum habitabilis.*

מעמור maamur *colonia.* עמאראת *hospitalia.* אעמירא *habitationes.*

Deinde, Arab. עמר amar *agrum proscidit.* עמארה amara *novale:* item, *lusus latrunculorum.* עמר *ministerium.*

עמור *caro inter dentes rubra.*

עמר ammar *elevavit, erexit, tulit, sustulit.*

Genes. 1. v. 2. עלי עמר אלמיארה *super facie aquarum.*

Roman. 7. עמרתני *seduxit me valdè ad mortem.*

III. Chald: עמר *lana.*

IV. Arab: cum ע punct. עמר gamar *submersit.* מעמור magmur *submersus.*

עמרה gamra *angustia, dolor.*

עמש Arab. עמש amasch *lippus fuit, cæcutiit.* עאמש amisch *lippus, cæculus, cæcutiens.* עמישה umuscha *lippitudo, suffusio.*

עמת Inde nomen עָמִית *socius, proximus.* Particula עֻמַּת *sicut:* לְעֻמַּת *è regione, contra, juxta, prope.*

ענן Tria significat. I. עָנַן. Inde Piel עִנֵּן, Chald. עֲנַן *obnubilavit, nubem obduxit.*

Nom: עָנָן, Chald. עֲנָן, *nubes, nebula, fumus, caligo.*

II. עֹנֵן *ariolatus, auguratus est.* Inde Participium עוֹנֵן *observator nubium.*

Rabb: עֲנָנִירה *auricula.*

III. Syr. אֶתְעַנַּן *confabulatus est.*

Nom: ענינא *sermo, confabulatio, familiaritas.* עַנְיָנָא *familiaris.*

Arab. Luc. 8. *Ne* תען *affligas magistrum.*

עינין annin *impotens ad generandum.*

ענן inin *habena, retinaculum.*

ען an *à, ab, de præ.*

ענב Tria significat. I. עֵנָב, Chald: עִנְבָּא, Arab. ענבה inaba, Matth. haineb *uva, botrus, bacca.*

Rabb. עִנבִיירה, Arab. ענביה *uvea.*

Verb. ענב anab *bibit vinum.*

II. Chald. עֲנַב *ligavit.*

עֲנוּב *nodus, vitta.*

Rabb: ענוב *ocellus.*

עִנְבָּה *farina hordeacea.* עִנְבָּא *albugo.*

III. Arab: cum ע punct: אענב *oblocutus fuit.*

ענג ענג, Chald. עֲנַג. Inde Piel ענג *delicatus, deliciatus fuit.*

Nom Adject. עָנֹג *delicatus.*

Substant. עֹנֶג *delicium.* תַּעֲנוּג *idem.*

Rabb. ענג est עגן, *tardavit.* עֲגוּנָה *tarda, ultima.*

ענד Duo significat. I. ענד *ligavit, alligavit, colligavit.*

II. Syr: עֲנַד *peregrinatus est, abijt, recessit, discessit:* metaphoricè, *mortuus est.*

Nom. עניד & עֲנִיד *peregrinus, defunctus.* עוּנְדָן *obitus, mors.*

Partic Ara. ענד ind *apud, prope, circa.*

ענה Tria significat. I. עָנָה, Chald. עֲנָא, *alternis locutus fuit, recitavit* aut *cecinit, vocem edidit aut reddidit.* Significat igitur primò, תחלת הרבור *sermonem* aut *cantum ordiri,* aut *continuare.* 2. *vocem reddere, sermonem* aut *cantum excipere, & respondere.* 3. Per metonymiam, *sermonem* seu *vocem alterius audire, exaudire.* Arab. עני ani *dixit, significavit:* et, אעני *dicam, volo dicere.* ענה *locutio resonans.* Part. ען *à, ad, apud.*

Nom. מַעֲנֶה *responsum, sermo, loquela.* Hinc לְמַעַן, pro לְמַעֲנֶה *ut, propterea, propter, eò quod.*

Fœm. מַעֲנָה et מַעֲנִית *sulcus.*

יַעֲנָה *struthio, struthiocamelus.*

יַעַן, pro יַעֲנֶה, *quia, propter, eò quòd.*

עוֹנָה *responsio, colloquium, conversatio, commercium, concubitus.*

Rabb. עונה *paroxismus.*

II. עָנָה *afflictus fuit, humiliatus, depressus, oppressus fuit jugo servitutis* aut *tyrannide.* Activè, *afflixit.* Dicitur autem de varijs rebus: 1. de servitute aut tyrannide: estq; *premere, malè tractare.* 2. de puella aut fœmina menstruata: estq; *comprimere, viciare, stuprare, vim inferre nolenti.* 3. de נֶפֶשׁ *anima;* estque חסרון אבילה *jejunare, esurire.*

Nom. עָנִי, Chal. עֲנִי *afflictus, humiliatus, oppressus, afflictæ fortunæ homo, miser, pauper.* עָנָו *afflictus, humilis, modestus, mansuetus.*

עֳנִי, et עֱנוּת, et עֲנָוָה, et עֲנִי, Chal. עַנְוָא *afflictio, oppressio, humiliatio, paupertas.*

Chald. עִנְיָתָן *afflictus*. עִנּוּתָא *afflictio*. עִנְיָן *afflictio, cura, occupatio* molesta et anxia. Rabb. *negotium, res, significatum, significatio, dispositio*. תַּעֲנִית *afflictio, jejunium*.

Rabb. ענוי *stuprum*. עֲנָנָה *farina*.

III. Ara. cum ע punct. עני gani *dives fuit*.

Nom: עני gani *dives*. מְעַנּוּן *divites, potentes*. ענא gina *divitiæ, opes*.

Deinde, עני gani *cecinit avis* aut *homo* עניא goni *cantus*.

אנעירה ingine *dedicatio ecclesiæ*.

ענט Arab: cum ע punct. ענט *iratus fuit*.

ענם Arab: cum ע punct. ענימה ganîma *præda, spolium*.

Verb. אענם agnam *spoliavit hostes, rapuit, surripuit, compilavit*.

עאנם ganim *raptor*.

Deinde, ענם ganam, Fœm. ענמה ganama *ovis, grex, pecus minus*.

ענמי ganamî *ovillus*.

ענף עָנָף, Chald: ענף *ramus arboris parvus*. עֲנַף *idem*.

עָנָף. Inde Fœm. עֲנֵפָה *ramosa*.

Arab. עניף *fortis, durus*.

Verb. ענף *duriter egit*. ענף *laboriosus*.

תעניף *pudefactio*.

ענץ Rabb. עניץ *pensum lini pectinati parvum*.

ענק ענק, Chald: ענק *torques, collare, circulus aureus, flexibilis*.

Per synecdochen, Chal. ענק, Arab. ענק ank *cervix, faux, guttur, collum*.

Verb. ענק, Arab. ענק annac, & אעתנק *ut torques circumdedit, coronavit, complexus, amplexus fuit, fovit*.

Rabb. עונייק *torques, collare*.

Syr. ענקיא *surculi, propagines*.

ענש ענש, Chald: ענש *mulctavit, mulctam imposuit, mulctam exegit, punivit, condemnavit, damno affecit*. Hiphil Rabb: הֶעֱנִישׁ *punivit*.

Nom: עֹנֶשׁ, Arab. תענים taanis *mulcta, pœna, damnum*.

Rabb: ענש *condemnatio*.

ענת Syr. ענת *absurdus, importunus, flagitiosus fuit*.

Nom: ענת *absurdus*. ענתות *insolentia, imperitia*.

Arab: ענת *concussit, injuria affecit*.

עסס עסס & עס *calcavit, pressit, compressit, contudit*.

Nom: עסיס *mustum*.

Rabb. עסוס *herba quædam*. עֲסַסְיוּת genus *leguminis*.

Syr: עסוסיא *argutia, subtilitates*.

עסא Chald. & Syr: עסא, Piel עסי *dentibus frenduit, fremuit, striduit, dentes compressit*.

Rabb. עסוי *compressio*. עסיות *coctio quædam*, vel, *frumenta decocta*.

Arab: Matth. 19. עסי *propè est*.

עסג Arab: עוסג ausig *rubus, rhamnus*.

עסל Duo significat. I. Arab: עסל asal *mellificavit*.

Nom. עסיל asel *melapum*.

II. Arab. עסל gasal, et אעסל, cum ע punc. *lavit, abluit, fricavit*.

Nom. עסולה gasula, & אעתסאל igtisel *ablutio*.

מעסול magsul *lotus*.

עסל & מעסל magsal *balneum, lavacrum, baptisterium*.

עאסל gasil *lotor panni, fullo*.

עסול, Ramb. עסול *borith*.

עסם Arab. עסם *injuria affectus fuit*.

עסם *avaritia*.

עאסם asim *avarus, dolosus*.

אעסם *aridus manu, mutilus*.

עסף Arab. עסף *angustiosus*.

עסר Arab: עסר *durus, difficilis fuit*; עסיר *difficilis*.

Alcor: 2. עסרה *difficultas*.

אלעסר alasar *vespera, hora vespertina*.

Item עסר azar *paravit*.

עסרם *furfures*.

עפף Tria significat. I. Chal. עפף & עף *duplicavit*.

Nom: עָפִיף et עף *duplicatus, duplex*.

אֲעַפָּא *duplum*.

Syr: עאף *duplum*. אַעִיפָּאית *dupliciter, copiosè*.

II. Chald: et Syr: עפף *contudit, conflavit*.

מְעוּפָּף *decoctus*.

עִיפָּא *linteum, pallium*.

III. Arab. עפיף afif *modestus, sanæ mentis, probus*.

עפאף et העפף *modestia*.

עף of *mos, consuetudo*.

אִסְתַּעְפַף *modestè se egit*.

עפא Duo significat. I. Inde עֲפָא, Ch: עֳפִי, Syr. עופי *ramus, frons ndis, folium, flos*.

Chal. מְעַפִּי *ramosus, frondosus, densus*.

Syr. Verb: עפא *floruit*.

Arab. עפו *pullus*.

II. Arab. עפא *condonavit, pepercit*. Ioh. 5, v. 14. קר עופית *sanus factus est*. עפי *separatus est*.

עפא et עאפיה afia *sanitas, sanus*.

מעאפי muafi *salutaris.*

אסתעפי astaafi *renunciavit dignitati, recusavit.*

עפל Duo significat. I. עֹפֶל *locus altus, locus munitus, munitio, arx, turris.* Plur. עֳפָלִים, quod טְחֹרִים legitur, *vitia sedis, procidentia ani, marisca, ficus.*

Verb Pual עֻפַּל *efferus, elatus, superbus; audax, præsumptuosus factus est.*

II. Arab: עפל gafal, & עאפל, & תעאפל *absconditus fuit à re aliqua, ignoravit, neglexit, despexit, contemsit.*

Nom. עפלה gâfla *negligentia.*

עפן Arab. עפן afan *putruit, computruit, putrefactus, corruptus fuit, tabuit.*

Nom. עפן afin, et עפונה afuna, et תעפין taafin *putredo, putrefactio.*

עפון afun, et מעפון maafun *putridus, putrefactus, tabidus, mucidus.*

עפץ Duo significat. I. עפץ *constrinxit, in angustiam redegit.*

עפץ *sapor ponticus.* עִפִּיצוּת *ponticitas.*

עֲפָצָה *galla.*

II. Arab. עפץ gafaz, cum ע punctato, *obviavit.*

עפץ cum ע ץ punctatis, *subitò irruit.*

עפק Duo significat. I. Syr: עפק *complexus fuit.*

II. Arab. עפק *curvavit, incurvavit.* מְעַפֵּק *incurvatus.*

עפר Duo significat. I. עפר. Inde Piel עִפֵּר *pulverem excitavit, sparsit.*

Nom: עָפָר, Chald: עֲפַר, Arab: cum ע punc: עבאר *gobar, pulvis.*

עֲפָרָה *pulverarium.*

עֹפֶרֶת, Chald: עֲבָרָא, Arab: אעבאר abar *plumbum.* אבארי *plumbeus.*

עֹפֶר *hinnulus, dama.*

Rabb. מַעֲפֹרֶת, Chal. מַעֲפוֹרְתָּא *vitta, velamen faciei.*

Arab: מעבר mugabbar *pulverulentus.* תעביר tagbir *pulveratio.*

עבר gabbar *in pulverem redegit, pulveravit, infriavit.*

Rabb: עָפָר elementum *terræ.* עֲפָרִי *terreus.* עֲפָרִיִּים *terrei.*

II. Arab. עפר gafar cum ע punc: *remisit, condonavit, veniam dedit, indulsit, absolvit, propitius fuit.* אסתעפר *precatus est.*

Nom: עפור gafur, & עפאר gaffar *indulgens.*

עפראן gofran, & מעפרה magfira, & תעפיר tagfir *remissio culpæ, absolutio, venia, indulgentia, pœnitentia.*

עפש Rabb. עָפוּשׁ *mucidus, putrefactus, corruptus.* עִפּוּשׁ *putrefactio, putredo.*

עפת Arab: עאפת *eupatorium.*

עצץ Tria significat. I. Inde נַעֲצוּץ *saliuncula.*

Rabb. עֲצִיץ *vas testaceum fractum.*

Arab: עצעצי *cuculus.*

II. Arab. cum צ punct. עצץ & עץ *momordit, admordit, punxit, strangulavit cibus.*

עץ, Fœm: עצה, et מעץ *morsus, punctio.*

Avicenna: עצץ hadad *lycium.*

Sed et cum ע punctato, עץ gad *recens, tener.*

III. עצץ *texit.*

עצא Duo significat. I. Arab. עצא *virga, baculus, hasta, lancea, pertica, palus, fustis.*

עציה usaja *lancea parva, hastile.*

עצא assa *qui lanceas seu hastas facit.*

II. Arab: cum ע punct: עצו *membrum.*

עצאיה *lacerta.*

עצב Quatuor significat. I. עָצַב *doluit, tristis, contristatus, anxius fuit:* Activè, *dolore affecit, contristavit.*

Nom. עצב & עָצָב, Fœm: עַצָּבָה *dolor, tristitia, anxietas, labor.* עֶצֶב *idem.* עַצֶּבֶת *idem* עִצָּבוֹן *idem.* מַעֲצֵבָה *idem.*

Chald עֲצִיב *tristis.*

עַצְבוֹנִית *genus spinarum.*

Rabb: עֶצֶב *operimentum currus, & phaleræ equorum.*

Rabb. עָצָב, Arab. עצב assab *nervus.* עצבי, & עצבאני, & מעצב muassab *nervosus.*

תעציב taacib *nervositas.*

Rabb: עֲצָבִי *nervosus.*

II. Per Metonymiam, Piel עִצֵּב *magno dolore, labore, diligentia et arte fecit, elaboravit, formavit, conformavit, aptavit.* Syr: *Sanavit vulnus.*

Nom. עָצָב *simulacrum, imago, idolum.* עֹצֶב *idem.* עֲצַבִּים *imagines, idola.*

Rabb: עצב *membra aptavit, ligavit fasciâ.* Syr. *fascia obligare, obvincire, mederi.*

III. Arab: cum ע punct. עצב gadab *iratus, ira incensus fuit, furijt.*

Nom עצב gadab *ira, furor.*

עציב gadib, & עצאב gaddab *iratus, infensus, furiosus, lacessitus.* מעצוב magdub *idem.* מתעצבן *iracundus, zelotes.* מעאצבה *irritatio, zelus invidia.*

IV. Arab: cum solo ע punct. עצב garsab *rapuit, vim intulit, damno affecit, calumniatus est.*

Nom. עאצבין *raptores, avari.*

אתצאבא *rapina, calumnia.*

עצד

עצד Duo significat. I. עצד. Hinc מַעֲצָד *securis, ascia, dolabra.*

II. Arab. עצד cum ע punct: *suscepit, assumsit, defendit, opitulatus est, juvit, adjuvit, confirmavit.*

Nom: מעצדה *adjuvantia.*

עצד *humerus.*

עצה Duo significat. I. עצה *clausit, oculis innuit, obstruxit, obthuravit.*

Nom: עָצֶה, Chald: עַצִּי *spina dorsi, et dorsum ipsum.*

עֵץ, Fœm. עֵצָה, Chald אָע *lignum viride* seu arbor, et *aridum.*

Chald: אַעְנָן *cancelli.*

II. Chald et Syr. עֲצָה & עֲצָא, Piel עַצִּי, Arab. עצי aci, & אסתעצי astaaci *oppressit, vim fecit, contradixit, restitit, repugnavit, rebellavit, rixatus est, contentiosus fuit, impedivit, obstitit, offendit, odit, contumax fuit.*

Nom: עָצִין & מְעַצִּין *contentiosi.*

עֲצָה, & עֲצִינָא, & עִצָּן *injuria, contentio, impedimentum.*

Arab. עצי aci *rebellis, contumax, inobediens, peccator.*

מעצי muacci *offensus.*

עצאה acia, & עציאן isian, & מעציה maacia *rebellio, contentio, odium.*

עצל Quatuor significat. I. עצל. Inde Niphal נֶעֱצַל *pigruit, piger, tardus fuit.*

Nom. עָצֵל, Chal: עַטְלָ *piger, tardus.*

Substant. עַצְלָה & עַצְלוּת, Chald: עַטְלוּת, Syr. עַטְלָיָא *pigritia, segnities, negligentia, insipientia.*

Duale עֲצַלְתַּיִם *pigritia gemina.*

II. Syr: עטל *imprudens, stultus, difficilis.*

III. Arab: עטל *abolevit, dissipavit.*

Nom. עאטל atil *ociosus.*

עטלה utla *cessatio, vacatio, intertur-batio, impedimentum, institium.*

מעטל muattal *dissipatus.*

Deinde, עטל atal *obtudit, hebetavit ferrum.*

Nom: מעטל muattil *obtundens, hebetans.* תעטיל taatil *obtusio, hebetatio.*

IV. Arab. cum צ punct. עצל, Fœm. עצלה *musculus, lacertus.*

עצם Quatuor significat. I. עצם *robustus, fortis, solidus, roboratus, corroboratus fuit, auctus fuit, multus factus est.*

Nom. עצום *robustus, fortis.*

עֹצֶם & עָצְם, Fœm: עָצְמָה *robur, fortitudo, multitudo.* Deinde, עֶצֶם et עַצְם, Syr. עַטְם, Rabb: עטם adam *os solidum, crus*; per synecdochen, *membrum, corpus,* et rei cujuscunque *substantia, res ipsa, essentia.* Rabb. עֶצֶם et עַצְמוּת *substantia, entitas, essentia, substantia prædicamentum.* עַצְמִי *substantialis, essentialis.*

עדים udajem *ossiculum.*

מעטמה maadama *ossarium.*

II. Fœm: עֲצָמָה *fortis probatio, firma ratio, argumentum, causa.*

Rabb: עצם *confirmavit.* נִתְעַצֵּם *rationibus firmis uti.*

III. עצם *fortiter compressit, clausit oculos* ne videat, *& aures* ne audiat.

Arab. עצם *surdus.*

IV. Arab. עטם adam *gravis factus est, excelluit, magnificavit, exaltavit.*

Nom. עטים adim *magnus, multus, grandis.* עטמה adama *magnitudo, majestas, superbia.* עטאים *magnalia.* מַעַטֵּם *magnificans.* מתעטם *superbiens.*

עצן Arab: cum ע punct: עצן gassan *ramavit, ramos produxit.*

עצן gasan *ramus arboris, palmes.*

מעצן mugassan *ramosus, umbra ramorum, umbraculum.*

עצף Arab. עצף *vehementia, vis, violentia.*

עאצף *tempestas.* עציף *turbo.* עאצף acif *ventus vehemens, Auster, Africus.*

עצר Quatuor significat. I. עצר *clausit, conclusit, coercuit, cohibuit, detinuit, continuit, retinuit, retardavit, impedivit, coëgit.*

Nom עֶצֶר et עֹצֶר *claustrum, carcer, cohibitio, impedimentum.*

מַעְצָר et מַעֲצָר *conclusio, cohibitio, difficultas.*

עֲצָרָה et עֲצֶרֶת *cœtus, conventus: festum; dies octavus festi tabernaculorum, et septimus paschatis.*

עָצוּר *clausus, conclusus.*

Rabb. עצר et עֲצִירָה *retentio.*

II. עצר *cohercuit legibus subditos, potestatem habuit, imperavit, dominatus est, prævaluit.*

Nom. עֶצֶר *dominium, imperium, regnum.* מַעְצָר *idem.*

III. Chald. עֲצַר, Arab. עצר asar *pressit, compressit, constrinxit, expressit.*

Nom: עֲצוּרִין *azymi.*

עצור *cortex uvarum:* item, *calcator vini.*

מַעְצְרָא, Ara: מעצרה maasara *torcular*

עצאר assar *expressor olivarum.*

עציר acir *vindemia, autumnus.*

עצארה asara *succus expressus, mustum.*

מָעֲצָרָה *nubes.*

IV. Arab. cum צע punct. עצרון *cartilago*. עצאר *vitreatum*. עצארה *scutella*.

עקק Inde Chald. עֲקִיק *gemmæ nomen*.

עקב Quinque significat. I. עקוב *curvitas, obliquitas, pravitas*.
עָקֵב, Arab: עקב acheb *calx, calcaneũ*.
עֵקֶב *idem*. Et per metaphoram, *finis, meta, terminus. propter, propterea, eo quòd*.

II. Per Metaphoram, עָקֹב *pravus, dolosus*. עָקְבָה, Arab. עקבה *pravitas, dolus, fraus*. עָקֵב *dolus, insidiæ*.
Inde Verb. עָקַב *fraudavit, fefellit*.

III. Piel עִקֵּב, Syr. עַקֵּב, Chald. עַכֵּב, *retardavit, moratus est, retinuit, detinuit*.
Nom. עִכּוּבוֹת *moræ, tarditates*.
Rabb. עַכָּבָה *retentio*. עַקְבָא *spongia*.
Arab: עאקבה *reliquiæ*. עקיב *post*.

IV. Syr. Piel עַקֵּב, Arab. עאקב *investigavit, indagavit, inquæsivit; scrutatus est*.
Nom. עוּקָב & עֻקָּבָא *investigatio*.

V. Arab. עאקב icab *judicavit, punivit*.
Nom: עאקב icab *judicium, suppliciũ*.
עאקבה ociba *idem*.
תעקב taacab *instauratio, reparatio*.
תעאקב *vicissitudines*.
מעקב muacib *reformator*.
עוקאב ucab *gryphus*.

עקד Tria significat. I. עָקַד, Chald. עֲקַד *vincivit, ligavit, strinxit, constrinxit*.
עקוד *ligatus*. עֲקוֹד *ligatura*. עֵקֶד & עֲקֵד *ligatio, tonsio*. Rabb. עֲקֵידָה *ligatio*.
Arab. עקד *nodus*. תעקד *nexus*.

II. Chal. עֲקַד *inclinatus fuit, prostravit se*.

III. Arab: עקד aquad *nodavit, nodum fecit, coëgit, coagulavit, condensavit*.
עקיד aquid, & אעתקאד, & אנעקאד *coagulum, coagulatio, condensatio*.
מעקוד maacud *congelatus*.
מנעקד *compactus, contractus*.
עקד acd *apocha, codicillus*.
מעקד muacad *nodosus*.
עקדה ucde *articulus, geniculum, artus, membrum*.
ענקוד ancud *racemus, botrus*.
עקד acad *caseus*.
עֲקֵידָה *opus*. עֲקֵדָה *mensa*. עֲקוּד *pacta*.

עקה Inde מַעֲקֶה *peribolum*.

עקל Duo significat. I. עָקַל. Inde Piel עִקֵּל, Chald: עֲקַל *pervertit, torsit*.
Nom: עֲקַלָּתוֹן *tortuosus*.
עֲקַלְקַלּוֹת *tortuositates, perversitates*.
Syr. מְעַקַּל *perversus*.
Rabb: עִקּוּל *tortuosus locus in flumine*.
עוּקָל *rudens*. עֶקֶל *tina*.
עֲקָלִין *ornamenta brachiorum*.

Arab: עקיל aquil *funis*.
עקל ocal *contorsio*.
Verb. עקל *strinxit, constrinxit*.
מעקלין *vincti*. מְעַקְּלָא *vinctus*.

II. Arab: עקל aqual *prudens fuit, intellexit, sapuit, sensit*.
Nom. עאקל *prudens, intelligens, mansuetus*.
עקל aql *prudentia, intelligentia, mens, ratio, sensus, intellectus*.
עקלי acli *rationalis*.

עקם Duo significat. I. Chald. et Syr. עֲקַם *incurvatus, obliquus fuit*. Piel עַקֵּם *incurvavit, torsit, pervertit*.
Nom. עָקִים & עִקְמָן *perversus*.
עֲקִימוּת & עֲקוּמָא *perversitas, depravatio*. מְעַקֵּם *pervertens*. מְעֻקָּם *perversus*.
Rabb. עֹקֶם *obliquitas, concavitas*.
מְעֻקָּם *perversus*. עִקּוּם *torsio*.
עִקּוּם פֶּה *tortura oris*. עִקּוּם *obsidio*.

II. Arab: עקם *sterilitas*. עקימה aquima *mulier infœcunda, vacca sterilis*.

עקס Rabb. עֶקֶס *angulus*: item, *scorpionis* vel *apis punctura*.
Syr: עֲקַס *punxit, stimulavit, fodicavit*. עֻקְסָא & עוּקְסָא *stimulus*.

עקף Rabb. עֶקֶף *calliditas*. עֲקִיפִין *doli*.
עָקַף *callidè egit*.
Arab: עקף sicut Hebr: עָקַב, *curvus, recurvus fuit*. מְעַקַּף *incurvatus, flexus*.
תעקף *curvitas*.
עאקף aquif *curvus, recurvus*.

עקץ Rabb. עָקַץ, Syr: עֲקַס *pupugit*.
עֹקֶץ *aculeus* scorpij aut spinæ, *acus, acies*. 2. *verruca mammillæ*. 3. *spina dorsi*, aut hujus *cauda*. 4. *apex*. 5. *res extremitas*. עוקצים *squinanciæ*.
עֲקִיצָה *punctio, mordicatio, apertio*.
Verb. עקץ *extrema præcidit*.
Arab: עקץ uquis *baculus, scipio, fustis*.

עקר עֲקַר, Chald. et Syr: עֲקַר *evulsit, eradicavit*. Arab: עקר acar *mactavit*.
עָקָר, Chal. עֲקַר, Arab: עאקר & מעקר *sterilis*. עקר icar *sterilitas*.
עֵקֶר *ethnicus, gentilis*.
Chald. עִקַּר, Syr: עֶקָּר *radix, fundamentum, origo, causa, principium*.
Rabb: הֶעְקֵר *eversorius locus*.
Chald: עקירות *eversio, eradicatio*.
Rabb. עִקָּרִים *fundamenta, principia* seu *articuli fidei*.
Arab. עקריון ucurion *senecio*, herba.
עקר *ulcus*.

עקש עִקֵּשׁ *pervertit*.
Nom: עִקֵּשׁ *perversus, versutus*.
עִקְּשׁוּת *perversitas, versutia*.

מְעֻקָּשִׁים *perversitates, perversa, obliqua, curva.*

עקת Arab. עַקַת aquat *solidavit, opplumbavit, ferruminavit.*

תעקת taaquit *ferruminatio, plumbatio*

עקת *libertas.*

ערר עָרַר. Inde Piel עַרְעֵר *diruit, destruxit*

Nom. עֲרִירִי *unicus, solitarius, absque liberis.* עַרְעָר arbor spinosa, *myrica.*

Arab. עררה irâra *juniperus.*

Rabb: עַרְעֵר, Chald. עַלְעֵל *fregit, destruxit, vastavit, litigavit.*

עִרְעוּר, Chal: עַלְעוּל *prælium, certamẽ.*

Syr: עַרְעוּר *turba, procella.* Item Rab. עִרְעֵר, Arab. ערער gargar *gargarisavit.*

ערעראת *gargarismi.*

עַר *gryphus*, avis rapax.

עַר arr *impudens, inverecundus, turpis.*

ערב Quatuor significat. I. עָרַב. Inde Hithpael הִתְעָרֵב, Rabb: נִתְעָרֵב, Chald. אִתְעָרַב *mixtus, admixtus fuit.*

Syr: עָרַב *cribravit, ventilavit.*

Nom. עֵרֶב *mistio, mixtura; subtegmen; vulgus promiscuum, turba populorum: vespera.* Et synecdochicè vespera *noctem*, manè *diem artificialem* denotat.

מַעֲרָב, Fœm. מַעֲרָבָה, Syr. מַעְרָב, Ara: מערב magrab *occidens*, occasus solis.

Syr: עֲרוּבְתָּא *dies veneris*, parasceve.

Arab. ערב garb *occidens.* ערבי garbi *occidentalis ventus.*

Syr: מַעַרְבָי *vespertinus.* עַרְבִית *vespertina oratio.* Inde עֲרַב *advesperascit.* Syr. עֲרַב *occidit Sol.*

Syr. עִירוּב *mixtio.* עֲרִיבָא *senectus.*

עָרֹב *mixtura bestiarum.*

עֹרֵב, Chal: עוֹרֵב, Arab. cum ע punct. עראב gorab *corvus.*

II. Per metaphoram, עָרַב, Chald: עֲרַב *fidejussit, fidem interposuit, spopondit: negotiatus, mercatus est.*

Nom: עֵרָב & מַעֲרָב *negotiatio, contractus, mercatura, commercium:* et *locus in quo exponuntur merces.*

עֹרְבִים *negociatores, mercatores.*

עֲרֻבָּה & עֵרָבוֹן, Arab: ערבאן urbàn *arrabo, pignus, vadimonium.*

Rabb: עַרְבוּת *fidejussio.* Syr. עַרְבָא *fidejussor.*

III. עָרֵב, Syr. אֲרַב *mistus, temperatus, aptus, congruus, jucundus, dulcis, gratus, rectus fuit, congruit, placuit, consensit.*

Arab.: עארב arib *construxit.*

Nom עָרֵב, Syr: אֲרִיב *dulcis, gratus.*

עֲרָבָה *planicies.*

Deinde, עֲרָבוֹת *primum mobile.*

עֲרָבִים, Chald: עַרְבִין *salices.* Rabb. חַג עֲרָבָה *festum salicis.*

Syr: עֲרָבָא *ovis.*

Rabb. עֲרִיבָא & עֲרוּבָא *pistrinum.*

עֲרִיבוֹת *navigia.*

IV. Arab. cum ע punct. ערב garab *discessit, recessit, abijt, profectus, peregrinatus est, abalienatus, extraneus fuit.*

Nom: עריב garib *peregrinus, exterus, proselytus, advena, extraneus.* ערב garb, & ערבה gorba *peregrinatio.*

ערג Duo significat. I. עָרַג *clamavit.*

עֲרוּגָה *sulcus, linea, area, porca agri.*

II. Arab. ערג arag *declinavit, tortuosus fuit, claudicavit.* תעריג *tortuositas.*

ערג arag *claudus, paralyticus.*

ערגה oroga *claudicatio.*

ערד Duo significat. I. עָרוֹד, Chald. עֲרוֹד & עֲרָד *onager.*

II. Arab. ערד arad *lectionem recitavit discipulus.*

Sed cum ע punct. ערד garrad *garrivit.* תעריד tagarid *garritus avium.*

ערה Quatuor significat. I. עָרָה. Inde Piel עֵרָה, Chald: עֲרִי *nudavit, denudavit, revelavit, retexit, discooperuit.*

Nom: עֶרְיָה, & עֶרְוָה, & מַעַר, Chal. עֶרְיָא & עַרְיָא, Arab. עורה aura *nuditas, denudatio, revelatio.* Per antiphrasin, *verenda, pudenda; res fœda, turpis, obscæna.* Rabb: עֲרָיוֹת *incestus.*

Arab: עריאן urian *nudus.*

מְעָרָה, Chald: מְעַרְתָּא, Arab: cum ע punc: מעארה *spelunca, caverna.*

II. Per metalepsin, *evacuavit, fudit.*

III. Hithpael הִתְעָרָה *humectatus fuit, pullulavit, viruit, graminavit.*

Nom. מַעֲרֶה *locus humectus, graminetum, planicies.* עָרוֹת *humectationes, germina & olera virentia.*

IV. Piel עֵרָה *applicavit, conjunxit.*

Arab. Ment. וַאַעֲרֵינָא *& immisimus hostilitatem inter eos.*

ערא giri *gluten.* מערי *conglutinativus.* תעריה *glutinatio.*

ערז Inde Arab: cum ע punc: עריזה gariza *natura.* עריזי *naturalis.* מערוז *innatus.*

ערך Duo significat. I עָרַךְ, Chald: עֲרַךְ *ordinavit, digessit, disposuit, instruxit quidvis.* Significat autem primò, *instruere aciem*: secundò, *orationem* seu *disputationem*: tertiò, *mensam.*

Nom: עֵרֶךְ & עֶרֶךְ *ordo, ordinatio, dispositio.* מַעֲרָכָה & מַעֲרֶכֶת, Arab. מערכה *ordo, dispositio, acies, bellũ.* עריך *ordinatus.*

עַרְכָאוֹת

עַרְבָאוֹת *sordes disposita, judicia, tribunalia.* עָרִיךְ *laganum.* מַעֲרוּךְ *baculus teres.*

II. Per Metonymiã, עָרַךְ *comparatus fuit.* עֵרֶךְ *comparatio, proportio, similitudo.* Rabbin. בְּעֵרֶךְ *in collatione, respectu.*

ערל עָרַל, Chal. עֲרַל *clausus, obthuratus, tectus, absconditus, opertus fuit.* Adject. עָרֵל et עֲרַל *obthuratus, tectus, præputiatus.* Subst. *omnis res superflua & gravis.* עָרְלָה, Ch. עָרְלָא, Syr: עוּרְלוּת, Arab: ערלה *obthuratio, præputium.*

ערם Quatuor signif. I. עָרַם, Chal: עֲרַם denotat תחבולות וחכמה, *callidus, astutus, versutus fuit; callidè, astutè egit.* עָרוּם, Chald. עֲרִים *callidus, astutus.* עָרְמָה, Chal: עֲרִימָא & עֲרִימוּת *calliditas, prudentia* honesta et mala, *dolus.* Rabb. בְּעַרְמִימִיּוֹת *in fallaciis.*

II עֵרוֹם per cholem, *nudus.* עָרוֹם & עֵירוֹם *idem.* מַעֲרֻמִּים *nudi.*

III. עָרַם. Inde Niphal נֶעֶרַם *coacervatus, accumulatus fuit.* עֲרֵמָה, Chal: עֲרֵמָא *acervus, cumulus.* עַרְמוֹן *castanea.* עַרְמָא *loca invia.*

IV. Arab. cum ע punct: ערם garam *tribuit, contribuit, symbolum dedit, solvit.* ערם gorm *tributum, symbolum, pensio, accisa, stipes, multa, census.* מערם magram *idem.* ערים garim *tributarius.* עראם garram *debitor.*

ערס Duo significat. I. עֲרַס. Inde Nom. עֲרִיסוֹת *pastæ.* Rabb. עֲרִיסָה *conspersio.* Verb. עֲרַס *pinsuit.* עֲרִיס *ramus.* עַרְסָן *genus farris*, aut *hordeum decorticatum.* עַרְסָא *vicus, vicinia.*

II. Arab: cum ע punct. ערס garas *punxit.* ערסה gorsa *punctum.* ערס gars *pistillum.* Deinde, ערס garas *plantavit.* מערוס *insitus.*

ערע Chald: עֲרַע, & אֲרַע *occurrit, accidit.* Nom: מַעֲרַע *accidens.* ארעות *idem.* Rabb. דֶּרֶךְ עֲרַאי *per accidens.*

ערף Quinque significat. I. עֹרֶף *cervix.* Arab: ערף orph *juba.* מערף muarraf *jubatus.* Inde Verb: עָרַף *decervicavit, cervicem incidit, torquendo fregit, jugumactavit.* Metaph: *diruit, demolitus est.*

II. עָרַף, Chald עֲרַף idem quod עָרַף, *stillavit, fluxit.* Nom. עֲרִיפִים *cæli.*

II. Arab: ערף araf *didicit, novit, cognovit, scivit.* Pass: אתעארף atar af, & אתערף *cognovit se:* duale, איעתרף *fassus, confessus fuit.* Item, *dehonestavit, opprobriis affecit, exposuit, conviciatus est.*

Nom: מערפה maarèfa, & תעריף *scientia, notitia, cognitio, cognomen.* מערוף maaruf *notus, cognitus, scitus, manifestus, spectatus, certus, notorius.* Rabb: מַעֲרִיף *notus, cognitus.* אעתראף atiraf *confessio.* מַעֲרוּף *idem.* מעתרף muatarif *confessor.* מעתרף muatarraf *confessus.* ערף urf *ordo, series.* עארף arif *tibicen, choraulus:* item *ædilis.* מעריפה maarifa *dictator.* ערף arf *sapor,* & מַעֲרוּפָא *gratum.* עראף *Assyria.*

IV. Arab. cum ע punctato, ערפה gurfa *cænaculum, conclave, cubiculum, cella, camera:* item, *lagena.* מערפה magràfa *cochlear.*

V. Syr. עֲרַף, *trapezyticam exercuit.* מְעַרְפָן & מַעֲרַף *trapezyta.* עוּרְפָן *pecunia.*

ערץ Duo significat. I. עָרַץ est שבר seu הרס, *consternatus, contritus fuit:* de corde, *pavit, timuit,* cum מן. Transitivè, *terruit, percelluit.* Nom. Adject. עָרִיץ *terribilis, timendus, truculentus, tyrannus, prædo, fortis.* Subst. מַעֲרָץ *terror, pavor.* מַעֲרָצָה *truculentia, robur.* ערוץ, R. D. עָרוּץ *fissura, scissura.* Syr: עָרָץ *advena.* Arab. מערץ *vectis.*

II. Arab: cum ץ punct. ערץ arad *dilatavit.* מסתערץ *dilatatus.* ערץ arad *latitudo.* עריץ arid *latus.* Deinde, ערץ arad, & אתערץ atarad *accidit, contigit, evenit, obvenit, incubuit.* יתערץ *dirigit:* מעתרץ *directus.* Nom. ערץ arad *accidens.* ערצי ardi *accidentalis.* עארץ *accidens, contingens.* עריצה arida *arista.* Sed cum ע punct. ערץ garad *propositum, intentio.*

ערק Tria significat. I. ex usu sermonis Syri, עֲרַק, Chald. et Syr: עֲרַק *fugit, aufugit.* Nom. עִרְקִים *venæ pulsatiles, arteriæ.* Rabb: עֹרֶק *vena.* Arab: ערק irq, Fœm: ערקה arqua: Plur. ערוק uruc *vena, fibræ.* מערק muarraq *nervosus.* תעריק taariq *nervositas.* Chald: עַרְקָא *zona, fascia, corrigia.* Rabb: עַרְקָא *gramen, pratum:* item *limus,*

limus, cœnum. עֲרָק *lamina:* item, *genus canistri.*

II. Arab: ערק arac *sudavit.*

ערק araq *sudor.* תעריק *sudatio.*

Deinde, ערק araq *subegit, calcavit, pedibus conculcavit, contrivit, decorticavit.* ערק arq *subactio.*

ערוקה uraqua *eruca, bruchus.*

III. Arab. cum ע punct: quod ערק garaq legitur, *mersus, immersus, submersus fuit.*

Nom: ערק garq *submersio, diluvium.*

מערק mugarraq *demersus.*

ערש עֶרֶשׂ, Chald: et Syr. עֲרַס, Arab: עראש *lectus, stratum, grabbatum:* metaphoricè, *feretrum*, loculus mortuorum. Et Rabb: *cunabulum.*

Arab: ערש arsch *sedes, sella, thronus.*

Syr: עַרְשָׁא *dentes.*

עשש Tria significat. I. עָשֵׁשׁ & עָשׁ *corrosus, consumtus fuit.*

Nom: עָשׁ & עָשׁ *tinea.*

עֲשָׁשִׁית *lamina, lampas.*

II. Arab. עשש aschasch *nidulavit, nidificavit.* עש usch *nidus,* & *vivarium.*

עשישא *fœnum.*

III. Cum ע punct: עשש gaschasch *miscuit, permiscuit, adulteravit, falsificavit.*

מַעְשׁוּשׁ *permixtus, adulteratus.*

עש gasch *fallacia, dolus.*

עשב עֵשֶׂב, Chald. עִשְׂב & עִסְב, Syr. עֶסְבָּא, Arab: עשבה oschba *herba, gramen, virgultum, frutex.* עשיב *herbarius.*

עשה Tria significat. I. cum puncto sinistro, עָשָׂה *fecit, effecit, perfecit, absolvit, ad certum usum aptavit, disposuit.* Dicitur de varijs rebus. 1. de opere bono et malo, et est *operari.* 2. de frugibus et fructibus arborum, et est *producere, proferre.* 3. de festo, sacrificio, pecore, officio, estq; *observare, celebrare, parare, præparare, apparare, aptare, ornare, ordinare, disponere, constituere, præficere, provehere ad dignitatem.* 4. de familia, facultatibus, divitijs: estq; *parare, comparare, quærere, acquirere, colligere, possidere, lucrari.*

Nom. מַעֲשֶׂה *opus, facinus, factum, effectus, res gesta, historia.*

עֲשִׂיָּה *operatio.* מעשית *practica.* מַעֲשֶׂה, מַעֲשִׂיּוּת *operatio, actio, effectus, praxis.* מַעֲשִׂי *practicus.* מַעֲשִׂיּוֹת *practica*

II. עָשָׂה idem quod עסס & עָשָׂה, *pressit, compressit.*

Nom: Rabb: עשוי *compressio.*

III. Arab: cum ע punct. & ש dextro, עשא gaschi *operuit, texit, protexit, obtexit, contexit, obscuravit, incrustavit,*

Nom. עשא gischi *panniculus, crusta, tegmen, tela granati.*

עשיה gaschia *vespera, serum, tenebræ, obscuritas.* מעשא *opertus.*

עשי gischi, & עשיא *syncope.* מעשי *syncopalis.*

עִשָּׁאוּה *pannus.* עשאי *panniculus.*

עשא *nyctilopa.*

עשי sine puncto, *moratus fuit.*

עשי aschi *cœna.* אתעשי ataschi *cœnatus est.*

עשן Duo significat. I. עָשַׁן *fumavit:* metonymicè, *iratus fuit.*

Nom: Adject. עָשֵׁן *fumans.*

Substant: עשן & עָשָׁן *fumus.*

II. Chald. et Syr: עֲשַׁן *robustus, roboratus fuit, invaluit.*

Nom. Adject. עַשִּׁין & עשון, *robustus.*

Subst: עושן *robur.*

עשק Duo significat. I cum puncto dextro, עָשַׁק, Syr: עֲשַׁק *oppressit, vim fecit, quavis injuria affecit, vexavit, bona aliena occupavit, defraudavit, mutuum, depositum* aut *mercedem negavit, nec reddidit.*

Nom. Adject. עָשׁוּק *oppressus, bonis privatus.*

Subst: עֹשֶׁק, Chal. עוּשְׁק, Fœm. עָשְׁקָה *& res fraude parta.* מַעֲשַׁקּוֹת *fraudes.*

II. Arab: עשק aschaq *amavit, benè voluit, reconciliavit.* אתעשק ataschaq *requisivit*

עאשק aschiq *amans, amator.*

מעשוק maaschuq *reconciliatus, amicus, amasius, benevolus, probus.*

עשק, Fœm. עשקה ischqua *amor:* in malum: item, *furor ex amore.*

עשאק oschschaq *solanum,* herba.

Rab. עָשַׁק *carum & magni precij fuit.*

עשק cum puncto sinistro, עָשַׂק, Chald: עֲסַק. Inde Hithpael הִתְעַשֵּׂק, Chald: אִתְעַסַּק *litigavit, contendit, certavit, rixatus, jurgatus fuit.*

Nom. Subst. עֵשֶׂק, Chald: עֵסֶק *lis, contentio, jurgium.*

Rabb. נִתְעַסֵּק *occupatus fuit negocio* aut *studio alicujus rei.*

עֵסֶק *negocium, tractatus.*

עַסְקָן *occupatus in re aliqua.*

הִתְעַסְּקוּת *occupatio, operatio.*

עשר cum puncto dextro, עָשַׁר, Chald: et Syr. עֲתַר *dives, ditatus, locupletatus fuit.*

Nom: Adj. עָשִׁיר, Chald. עַתִּיר *dives, opulentus, locuples.*

Subst. עֹשֶׁר, Chal: עוּתַר *divitiæ, opes.*

Syr. עַתִּירָאִית *opulenter, abundè, affatim.*

עָשָׂר cum puncto finiſtro, עֲשָׂרָא, Chal. עִסְרָא, Arab: עשרה aſchara, Fœm. עָשָׂר, Chald: עֲשַׂר & עֲסַר, Arab. עשר aſchar *decem, decas*.

Ordinale עֲשִׂירִי, Chald. עֲשִׂירָי & עֲשִׂירָאָה, Arab. עאשר aſchir *decimus*.

עָשׂוֹר *decimus dies*. Deinde, *decem menſes*. Tertiò, *decachordum*.

עִשָּׂרוֹן *menſura*.

Verb: עִשֵּׂר, Chald: עֲסַר, Arab: עשר aſchar *decimavit*.

Nom. מַעֲשֵׂר, Chald. מַעְסַר, Arab. עשר uſchur *decima*.

Arab. מעשר moaſchſchar *decimatus*: et *figura decem angulorum*.

עשרון *decimæ*. עשאר aſchſchar *decimator, publicanus*. תעשיר *telonium*.

עשר *vectigal*: item, *taxus*.

מעשר *congregatio, plebs, gens*. עשירה *genus*. מעאשרה *habitatio*. עשאר *loca, villæ*. עושר *byſſus*.

עָשַׁת Duo ſignificat. I. עָשַׁת *candidus & nitidus fuit*.

Nom. עֶשֶׁת & עַשְׁתּוּת *candor, nitor, puritas*.

עָשׁוֹת *candidus, nitidus, purus, politus*.

II. Per Metaphoram transfertur ad animum, עָשַׁת, Chald: עֲשַׁת *cogitavit*.

Nom. עֶשְׁתּוֹת & עֶשְׁתֹּנוֹת, Chald. עֶשְׁתּוֹנִין *cogitationes*.

עַשְׁתֵּי עָשָׂר *undecim*.

עָתַת עִתָּה *oportunè* ſeu *tempeſtivè locutus eſt, dixit* aut *egit aliquid*.

Nom. עֵת *tempus oportunum* ſeu *idoneum, oportunitas, occaſio, inſtans momentum*.

עִתִּי *tempeſtivus, oportunus, paratus*.

עַתָּה *nunc, jam*.

Rabb. עִתִּים *interdum*.

עָתָא Rabb. עִתָּא *pervertit, depravavit*.

Syr. עַתָּא *perverſitas, malitia*.

עָתַב Arab. עתב atab *obtudit, hebetavit*: per metaphoram, *debilitavit, reprehendit, arguit, redarguit, nocuit, infeſtavit*.

Nom: עתב atab *hebetudo, debilitas*.

מעתוב maatub *debilis, flaccidus*.

עתבה ataba *limen oſtij ſuperius*.

מעתב muattib *reprehenſor*. עתב itab *reprehenſio*.

עָתַד עֲתַד, Chald. אֲתַד, Syr: עֲתַד *ſtetit, inſtitit, imminuit, futurus, paratus fuit*. Arab. אִעְתַּדוּא, Piel עַתֵּד, Chal. et Syr. עַתֵּד *inſtitit, urſit, paravit, præparavit*.

Nom: עָתִיד, Ara. עתיד *inſtans, futurus, paratus, imminens, promtus, intentus*.

Syr. עֲתִידָאִית *paratè, promtè, libenter*.

עֲתִדָא *præparatio*.

עַתּוּדִים *hirci*, et *arietes magni*: metaph: *duces, gubernatores populi*.

Arab. עתוד atud *hircus, caper, cervus*.

עָתָה Arab. cum עת punct: עתה *nauſeavit*. עתיאן *nauſea*. יעתי *faciet nauſeam*.

Rabb: עִתָּה *reprehendit, arguit*.

עָתַל Arab. עתלה atala *vectis*.

עָתַם עָתַם. Inde Niphal נֶעְתַּם *obſcuratus, obtenebratus fuit*.

Arab. עתם atam *caligavit, obſcuratus, contriſtatus fuit, luxit*.

Nom: עתאמה ateme *caligo, tenebræ, crepuſculum, matutina hora*.

עתאמי atemi *matutinus*.

עָתַק Quatuor ſignificat. I. עָתַק, Chal: עֲתַק, Arab: עתק ataq *veteravit, inveteravit, ſenuit, conſenuit*. II. *denſus, craſſus, durus, ſolidus, robuſtus, fortis, durabilis, diuturnus fuit, perſeveravit*. III. in malum, *antiquatus, abolitus, evacuatus, amotus, remotus, loco motus, avulſus, tranſlatus, abrogatus, mutatus, irritus factus fuit*.

Nom: עָתֵק, & עָתָק, & עָתִיק, & עַתִּיק *vetus, antiquus, durabilis, magnus, fortis*.

Syr: עַתִּיקוּתָא *vetuſtas*.

Rabb: עֶתֶק *mutatio*. נֶעְתָּק *tranſlatitium*. הַעְתָּקָה *tranſlatio, tranſcriptio, copia, exemplum*. מַעְתִּיק *tranſlator*.

IV. Arab. עתק ataq *liberatus, redemtus, liber factus fuit*.

Nom. עתיקא *libertas*. עתק itc *liberatio*. מעתוק matuc *liber*. מעתק muattac *liberator*. עאתק *humeri*.

עָתַר Tria ſignificat. I. עָתַר *multiplicavit*; *oravit, rogavit, precatus, deprecatus fuit, ſupplicavit*.

Nom. עָתָר *multitudo, copia, denſitas*. עֲתֶרֶת *idem*.

II. Arab. cum ע punct: עתר athar *offendit, impegit, vacillavit, cæſpitavit, ruit*.

Nom: עתרה athara *ſcandalum, ruina*.

Deinde, צעתר daathar *ſupploſit, exploſit, ſtrepitum fecit pedibus*.

עתר athar *ſupploſio, ſtrepitus*: item, *veſtigium*. צעתר zahtar *ſerpillum*.

III. Chald. עֲתַר *ditatus fuit*.

FINIS LITERÆ AIN.

LITERA

פ Pe.

פאה פְּאָה. Inde פְּאָה, Chald: פְּאָא & פְּאתָא *angulus*. Per metaphoram, *extremitas & finis cujusq; rei. 1. agri. 2. terræ. 3. capitis. 4. barbæ.* Metaphoricè item פְּאָתִים *anguli, duces populi.*

Verb. פָּאָה *angulavit.*

Rabb. פְּאָה. מִפְּאַת *ex parte, propter.* פְּאָה *coma:* item, *mulier alienam cæsariem gestans, & granum coccineum.*

Syr. פְּאָא *ornamentum, decus.* פְּאָיָא *pulcrum, congruum, decens.*

פאס Arabicè פאס *securis.*

פאר Inde Piel פֵּאֵר *decoravit, ornavit, glorificavit, laudavit.*

Nom. פְּאֵר *decor, ornatus:* Per metonymiam, *corona, mitra, tiara, pileus, galerus, galea.*

תִּפְאֶרֶת & תִּפְאָרָה *pulcritudo, decor, ornatus, splendor, gloria.*

פֹּארָה *ramus, frons ndis.*

Inde Verb. Piel פֵּאֵר *frondavit, frondes removit, abstulit.*

פְּארוּר *decor, splendor.*

פגג פַּג. Inde פַּגִּים *ficus immaturæ, grossi.* Rabb. פַּג *omnis fructus immaturus.*

Arab: פג fag *crudus.* מַפְגִּג *crudum faciens.* תַּפְגִּיג *crudifactio.*

פגה *puer,* parvus. פגאה *subitus.*

Rabb: פג *talea, gena, maxilla, & frænum* in maxilla, *lupatum.*

Alcor: פגאגא *valles.*

פגד Inde Syr: פְּגוּדָא & פְּגוּדָא *frænum.*

פגז Inde Chald: פְּגָז & פְּגוֹז *aries,* genus tormenti seu machinæ bellicæ, quo muri et turres concutiuntur.

פגל Duo significat. I. פִּגֵּל. Inde Nom. פִּגּוּל *fætor carnis, caro putrida.*

II. Rabb: פוּגְלָא *raphanus.* פִּגְאָר *ruta.*

פגם Rabb. פָּגַם *fregit, scidit, conscidit, inscidit, infecit.*

פָּגוּם, Chal. פְּגִים *concisus, maculatus.* פְּגִימָא, & פְּגִימוּת, & פְּגָמָא *fractura, scissura, macula.* פֵּיגָם *ruta.*

פגום *rete*, vel instrumentum ad capiendum aves, ex arundinibus factum.

פְּגִימָה *fractio.*

פגן Chald: פְּגַן *clamavit, vociferatus est.* Nom. פְּגִינָא & פְּגִינוּת *clamor, vociferatio.*

Arab. פגן fagan *contudit, conculcavit.*

פגון fugun *pistillum.*

פֵּיגָן *ruta.*

פגנה fagna *brasilium.*

פגון *congelantur.*

Rabb: פֶּגֶן *acinum uvæ.*

פֵּיגָן & פַּגָּן *paganus, idiota.*

פגע Duo significat. I. פָּגַע, Chal. & Syr: פְּגַע *occurrit casu, obviam factus est, incidit in aliquem, irruit, incurrit, invasit, impetum fecit, aggressus est, gladio occidit.* Cùm אֶת, vel accusativo, significat *obviam habere.*

Nom. פֶּגַע & מִפְגָּע, Chald: פְּגַע *occursus, impetus, eventus, accidens.*

Rabb. פְּגִיעָה *impetus.*

פְּגָעִין *dæmones.*

מְפַגֵּעַ *animal parvum,* quod clamans sub pedibus leonis, cum terret vehementer. פַּגְעִין *prunum.*

II. Per Metaphoram, פָּגַע *intercurrit, intercessit, interpellavit, precatus est, oravit, petiit, rogavit, supplicavit, evasit.*

פגר Duo significat. I. פָּגַר, Chald: פְּגַר. Inde Piel פִּגֵּר, Chal: פְּגַר *piger, tardus, lassus, debilis factus est.*

Nom: פֶּגֶר, Chald. פְּגַר *cadaver.* Syr: etiam *corpus vivum.*

Chald. פַּגְרָא *pigritia, socordia.*

פגור *destructio.*

Rabb. מפגרים *pigri, tardi.*

Syr: פַּגְרָן *corporeus.* פַּגְרָנָאִית *corpore, corporaliter.*

II. Arab. פגר fagar *rupit, dirupit, erupit.*

פגר fagar *apertio oris.* פַּגְרָ *aurora.*

Deinde, פגר *iniquitas, peccatum.*

פאגר faggar, & פאגר *peccator, impius, adulter.*

פגש פָּגַשׁ, Chald: פְּגַשׁ *occurrit, obviavit, obviam habuit.*

Rabb: פגושית *sagittæ latæ.*

פדה פָּדָה, פְּדִי *redemit, liberavit.*

Nom. פָּדוּי *redemtus.*

פרות, & פִּדְיוֹן, & פִּדְיוֹם, Arab: פדיה fidia *redemtio, liberatio*: item, λύτρον *redemtionis precium*. Arab. פדא fidi λύτρον.

פדח Inde Rabb. פַּדַּחַת *frons*.

פדן Inde אַפַּדְן *palatium*.
Chald: et Syr. פַּדָּן *jugum*. Deinde, Chald: פַּדָּנִין *vomeres*.

פדס Inde Rabb. פַּדְּיס *dolium*.

פדע פְּדַע idem quod פָּדָה, *redemit, liberavit*.

פדר Inde פֶּדֶר *adeps, reticulum, diaphragma*.
Rabb: פַּדְרָנָא & אַפַּדְרָנָא *mensa marmorea*. אַפּוּדְרָא *stercus ovium induratum*

פהה Tria significat. I. Inde Nom. פֶּה, constructum פִּי, Arab: פא fe, et פוהה *os oris*. 2. Per Metonymiam, פֶּה *os, oratio* seu verba ore prolata, *sermo, dictum, edictum, decretum, mandatum, sententia, consilium, consensus*. 3. Per Metaphoram, פֶּה *os, orificium*, vasis os summum, *ora vestis, ostium, introitus, aditus, foramen*. 4. Per Metaphoram, פֶּה *os* terræ, gladij, rastri, *acies*. 6. פֶּה *os, pars, portio, mensura*. 7. פִּי est particula expletiva.
פֶּה *vermis* quem producunt ficus.
II. פֹּה, & literis א ה ו permutatis, פו & פא, adverbium loci, *hic* & *huc*.
Arab: פי fi, est præpositio, *in*.
III. Syr: פְּהָא & פְּהִי *immoratus, distractus, attonitus, suspensus, in re aliqua occupatus fuit*.
Nom: פְּהִי *segnis, tardus, perturbatus, distractus*.

פהד Arab: פהד fahad *lynx, leopardus*.

פהל Arab. פהל fahal *taurus*.

פהם Arab: פהם faham *intendit, consideravit, intellexit*.
Nom. פהם fehêm *intentio, consideratio, intelligentia, mens, judicium, ingenium*. תפהם *idem*.
פהים fahim *intentus, intelligens, prudens, ingeniosus*. מתפהם *idem*.
מפהום mafhum *consideratus, intellectus*.

פהק Rabb: פְּהַק *oscitavit*.
פִּיהוּק *oscitatio*.

פהר Arab: פהר *manica*.

פוא Arab: פואה & פוה fuah *rubia*.

פוג פג & פוג est הָלַשׁ & רָפָה, *remissus, debilis fuit, cessavit, quievit, siluit*: metaphoricè, *hæsitavit, dubitavit, vacillavit*.
Nom: הֲפוּגָה, פּוּגָה, & הֲפֻגָה *remissio, intermissio, cessatio, quies, pausa, relaxatio*.

Chald: פָּאג & פָּיג *remittens, palpitans, dubius*.
Rabb. פִּיג est מְרוּגָה *fons*.
פִּיגְנָא & פוגנא *nomen fluvij*.
Arab. פיג faiag *fasciavit, fascijs involvit*. פיגה faiga *fascia*.

פוד Tria significat. I. Inde פיד *contritio, calamitas, afflictio, infortunium, eventus malus, exitium, interitus, ruina*.
Rabbin. פור & פר *eruit* vel *comedit rostro*.
II. Syr. פוד *aberravit, frustratus est*.
פודא *error*. פאדין *frustratio est*.
III. Arab. פור & פאר fid *contentus fuit, accepit, acquisivit, lucrifecit, lucratus est, utilis fuit, profuit*.
מסתפיד *acquisitus, conferens, auxilians*. פאידה faida *auxilium, commodum, utilitas, precium*.
מפיד mufid *commodus, utilis*.

פוז Alcor: פין *munus*.

פוח Tria significat. I. פוּחַ & פָּח idem quod נָפַח, *flavit, perflavit, afflavit, sufflavit, spiravit, suspiravit, inspiravit*.
Nom. פִּים *favilla*.
II. פוּחַ Per Metonymiam, *locutus fuit*.
III. Arab: פוח foh, & פאח fih *oluit, redoluit, fragravit*: item, *olfecit, odoratus est*.
Nom: פיחה faiha *odor, fragrantia*.
Deinde, פואח favah *oscitavit*.
Nom. פוח feveh, & הפוחה tefeveha *oscitatio*. פוח faah *singultus*.

פוט Rabb. פִּיֵּט *obsecravit, deprecatus est*.
פִּיוּט *deprecatio, poësis, carmen*.
פַּיְטָן *poeta*.

פוך פּוּךְ *antimonium, stibium*: item, *lapis* stibij colorem habens, seu *marmor nigrum*, ex quo pavimenta conficiuntur.
Arab. פואכה fuache *fructus*.

פול פּוֹל, Arab. פולה fula *faba*.
Arab. מפואלה mafuela *fabarium*.
Verb. Arab. פיאל fejel *sparsit, aspersit*: *fudit, diffudit, profudit bona, perdidit*.
תפיולה tefejula *fusio, transfusio, profusio, perditio*.
Rabbin: Chald: & Arab. פִּיל fil, & פִּילָה fila *elephantus, barrus*.
פִּילִי fili *elephantinus*.
Chald. פִּיָּל *phiala*.

פום Chald. פּוּם, Arab פם fom, idem quod פֶּה, *os*.
אפאמה *demonstratio*.
Fœm. פּוּמָה idem quod פִּיּוֹת, *orium multitudo*.
Arab: פום *allia*.

פון פּוּן *consternatus fuit, dubitavit*.

Partic.

Partic: פֶּן idem quod שֶׁלֹּא, *ne quando, ut ne, ut non, ne fortè*, cum futuro.

Chald. פִּין *si, utinam, statim.*

Rabb. פִּין *dens, clavis, pessulus.*

Arab. פאן *quia, etenim.*

פוינה favina *rosa sylvestris.*

פוס Duo significat. I. Rabb: פּוֹס, & פָּס, & פִּיס *acquievit, contentus, persuasus*

Nom: מְתְפַּיְּס & מְפָס *persuasus, certus, obediens.*

Rabb. פִּיוּס, Syr. פְּיָסָא, & מַפְסָנוּת, & מִתְפַּיְּסָנוּת & מְפִיסָנוּת, *persuasio, certitudo, inductio, obedientia, petitio, postulatio*

מְפִיסָנִית *persuasissimè, efficaciter, oppositè.* פִּיס *tributum, angaria.* פִּיס *sors.*

Arab. פאס *securis.*

II. Chald. פָּס, Hiphil אַפִּיס *profanavit, contaminavit, polluit.*

Nom. מְפַסְּרָה *profana.* מְפַסִּין *profanantes.*

Syr: אַפֵּס *permittere.* מַפָּס *permissio.*

פוץ Duo significat. I. פּוּץ & פָּץ *sparsus, dispersus, dissipatus fuit.*

Nom: פּוּץ *dispersus.*

מֵפִיץ *dispersor:* item, *malleus.*

תְּפוּצָה *dispersio.*

II. Per Metaphoram, פּוּץ *fusus, effusus, diffusus fuit, diffluxit, effluxit, inundavit, exundavit, redundavit.*

Arab. cum צ punct. פָּץ fad, & פָּאץ fid *diffusus, effusus fuit* præ copia, *exundavit, redundavit, abundavit, superabundavit; superavit, excelluit, copiosus fuit.*

Nom. פַּיִץ fajad *abundans.* פָּאִיץ faid *abundantia, exundatio*, auctarium in pondere et mensura.

פוק Tria significat. I. פּוּק et פָּק idem quod Chald: נְפַק, *exivit, egressus est.* Inde Hiphil הֵפִיק *eduxit, produxit, protulit, depromsit, desumsit.*

Rabb: פּוּקָה *singultus.*

II. פּוּק et פָּק *halucinatus est, impegit, offendit, nutavit, vacillavit, hæsitavit, dubitavit, incertus fuit, erravit.*

Nom. פִּיק & פּוּקָה *nutatio, vacillatio, collisio.*

III. Arab. פָּק, et פָּאק, et פִּיק fiq *excitatus est à somno, experrexit*: item, *recordatus fuit, meminit.*

פָּאִיק faic *expergefactus.*

פּוּאק favac *singultavit.*

פּוּאק favaq *singultus.*

פָּאקָה *dolor, anxietas, cardiaca, tremor stomachalis.* פִּיקִיה fiquia *fruges.*

Deinde, פּוּק fauq *altus, superior, summus fuit, excelluit.* פָּאִיק faiq *excellens, bonus:* פוקאני *supremus.* פָּאקָה *defectus.*

פור Duo significat. I. פּוּר et פַּר idem quod פָּרַר *fractus, confractus, contritus, comminutus fuit.*

Nom: Persicum פּוּר *sors.*

פּוּרָה *torcular.*

II. Arab. פואר favar *manavit, permanavit.*

פאר *mus.* פוראן *calor.*

פוש Duo significat. I. פָּשׁ פּוּשׁ *multiplicatus, auctus fuit, crevit.*

Nom. פַּשׁ *multitudo, multiplicatio.*

פִּיישׁן *multi.*

II. Syr. פּוּשׁ *quievit, mansit, remansit.*

פּוּשָׁא *pausa, mora.*

Arab. פָּשׁ *dilatatus, expansus fuit.*

פות Duo significat. I. Inde פּוֹתוֹת *cardines ostij.*

פֹּת *turpitudo, pudendum.*

II. Arab: פּוּת fut, et פָּאת fit *moratus, tardatus fuit.* פּוּאת favet *tardavit.* פָּאוִית favit *tarditas.*

פזז פָּזַז et פָּז *roboravit, fortificavit.*

Nom מוּפָז *robustus, solidus.*

פָּז *aurum.*

Rabbin: פּוֹזִי *aureus.*

פּוֹזִיז *durus, difficilis, obstinatus.*

Arab: אִסְתַּפָּז *jecit, ejecit, projecit.*

פזע Arab. פּוּע faza *pavit, timuit, exhorruit, formidavit, territus fuit, stupuit, obstupuit.* Piel פּוּע fazza *terruit, perterrefecit, stupefecit, conturbavit.*

Nom: פּוּע faza *pavor, timor, stupor, ecstasis.* פּוּאע fazza *pavidus, socors.*

מְפוּע mufazza *territus.*

פזר פִּזֵּר idem quod בָּזַר, *sparsit, dispersit, disjecit.*

פַּרְדָּנִית *prodiga.*

פחח Inde Hebr. et Chald. פַּח, Arab: cum ח punct: פַּח fachch *laqueus, decipulum, rete.* Deinde, פַּחִים *lamina.*

פֶּחָה *dux, princeps.*

Chald: פַּחְתִּין *nudi.*

פחד פָּחַד *pavit, expavit, timuit, territus fuit.*

Nom. פַּחַד, Fœm. פַּחְדָּה *pavor, timor.* Chald. פַּחִין *territus.*

Arab: cum חד punct: פחד fachad *coxa, femur.*

פחז פָּחַז, Chald: פְּחַז, idem quod חָפַז, *levis, velox, mobilis fuit, subsilyt, saltavit.*

Nom: פָּחַז *levis, præceps, temerarius.*

פַּחֲזוּת est קַלּוּת *levitas, temeritas.*

פחם Tria significat. I. פֶּחָם, Chald. פַּחְמָא, Arab. פהמה fahma *carbo extinctus.*

Rabb: פחם *piger fuit* vel *factus est.*
פחמי *carbonarius.*
Arab. פחאם fhami *carbonarius.*

II. Syr: פחם *similis fuit.* Piel פחם *assimilavit, comparavit, contulit, animo volvit:* absolutè, *similis, æqualis fuit.*
Nom. פחם *æqualis.*
פחם & פוחם *comparatio, collatio.*

III. Arab. cum ח punct: פחים fachim *notabilis, triumphalis, insignis, celebris, famosus.* פחמה fachama *celebritas, fama, triumphus.*

פחן Syr: פחן *laqueum struxit.*

פחס Rabb: פחס *contudit, contrivit, confregit, compressit.* item, *inundavit.*

פחץ Arab: פחץ fahaz, idem quod חפש, *quæsivit, inquisivit, requisivit, conquisivit, scrutatus est, investigavit, probavit, visitavit.*
Nom. פאחץ fahiz *conquisitor.*
פחץ fahz *quæstio, visitatio.*
פחץ fahs *ager, campus, planicies, pascuum.* פחצי fahfi *agrestis.*
פחיץ fahâis *agellus.*

פחר Duo significat. I. Chald: פחר *testa, figlinum.* פחר, Arab: cum ח punct: פחאר fachar *figulus.*

II. Arab. cum ח punct: פחר fachar. Inde אפתחר aftachar *gloriatus fuit, jactavit se, superbivit, ostentavit se, triumphavit.*
מפתחר *glorians.*
פחר fachar *triumphus.* מפתחר muftachir *triumphalis.*
פחר & אפתחרה *gloria, fastus.*
אפתחאר iftichar *superbia, jactantia, gloriatio, vana gloria.*
Syr. פיחר *convivium.*

פחש Arab. פחש *extendit.*
Chald. פחש *simus nasum:* aut, *habens compressa labia.*
Alcor: 2. פחשא & פאחשה *res mala, scelus.*

פחת Duo significat. I פחת, Chald. פחת *fovea profunda & magna, fossa.*

II. פחת. Inde פחתת *defectus, diminutio lepræ.*
Rabb: פחת *minuit, diminuit.*
פחות *parvus, vilis, abjectus, humilis.*
פחיתות *vilitas, contemtus, despectio.*
Chald: פחתן *valliculæ:* vel, *diversus color* ex valliculis in cute consurgens.
פחתי *infimus, rejectus.*

פטד Inde פטדה *smaragdus.*

פטם Duo significat. I. Chal: פטם *pinguefecit, impinguavit, saginavit.*
מפטם *pinguefactus, saginatus.*
Adject. פטים *pinguis, saginatus.*
Subst. פטמא *saginatio pinguefactio.*
פיטם *pinguedo.*
פטמא & פטמה *papilla.* Item, *acumen ceparum, cedrorum, malogranatorū,* ex parte floris.

II. Arab. פטם fatam, & אפטם aftam *ablactavit.*
פטים fatim *ablactatus, pinguis.*
אפטאם iftam *ablactatio.*
מפטום *ablactatus, saginatus.*

פטן Arab: פטן *desensit, animadvertit.*

פטס Rabb. פטס *pavit.*
פיטס πίθος *cadus, dolium.*

פטק Chal. פטק *hypotheca, liber, epistola.*
Rabb. לפטקאה *ad calum.*

פטר פטר, Chald: et Syr: פטר *missus, emissus, apertus, aperiendo dimissus, laxatus, solutus, liberatus fuit, exivit, rupit, erupit.* Transitivè, *misit, emisit, dimisit, solvit, liberavit, repudiavit.*
Nom: פטר, Fœm. פטרה *ruptura, eruptio, emissio: primogenitum.*
Chald. פטיר *primogenitus.* Deinde, פטיר, Arab: פטיר fatir *azymus.*
פטור *dimissio, repudium.*
Rabb: Niphal נפטר *dimissus liberatus, mortuus fuit.*
פטירה & פטרא *dimissio, liberatio, mors.* הפטרה *dimissio.* מפטיר *qui lectionem illam propheticam postremò legit.*
פטירי *azymorum dies.*
נפטיר *laterna.*
פטראות *stercora.*
Rabb: פטריות, Arab: פטר, Matth. father, hatar *fungi.*
פאטר *tempus carnis.*
פטר *detumuit.*

פטש Inde Nom פטיש *malleus magnus.*
Chald: פטשין *femoralia, caligæ.*

פכך Syr: פך, Arab. פך *mandibula, maxilla.*

פכה Inde Piel פכה *exivit, egressus fuit.*
פך *lenticula, vas.*
Arab. פכא *distorsio nervi.*
פאכהה & פכאהה *poma.*

פכח Rabb. פכח *solvit, rem fit intensum.*

פכר Tria significat. I. Chald: et Syr. פכר *vinxit, ligavit, complicavit, implicavit, convexit.*
Nom: פכרין *vincula.*

II. Per antiphrasin, Chald. פכר, idem quod פרק *rupit, abrupit, disrupit.*

III. Ara: פכר facar, & אפתכר aftacar *cogitavit, meditatus, ratiocinatus, imaginatus, opinatus,*

opinatus, contemplatus fuit, consideravit, censuit, intellexit.

Nom: פכר ficr: Fœm: פכרה ficra, & תפכר tafacar *cogitatio, ratiocinatio, imaginatio, meditatio, opinio, consilium.*

מפכר mufaccir, & מתפכר mutafaccir *cogitans, contemplator, contemplativus, imaginarius.*

פכש Chald. פוכש *palmus:* item, *buxus.* Rabb. פיכוש *verticillum.*

פלל Duo significat. I. פָּלַל. Inde Piel פִּלֵּל, idem quod פָּלָא & פָּלָה, *separavit, divisit, secrevit, discrevit, disjunxit:* de causa et lite, *cognovit, consideravit, inquisivit, indicavit, dijudicavit, statuit, decrevit, putavit, arbitratus fuit.*

Nom: פְּלִילִים *judices, arbitri:* à sing. פְּלִילִי *judicatus, judicandus, judicialis.*

פְּלִילָה & פְּלִילִיָּה *judicium.*

תְּפִלָּה *oratio, precatio.*

Rabb: תְּפִלִּין *oratoria.*

Rabbin. פִּלְפֵּל *acuit ingenium, frequenter aliquid egit, lectionem repetyt.*

מְפַלְפֵּל *acutus homo, judicio præditus.*

פִּלְפּוּל *judicium, acrimonia ingenij, astutia, adinventio in judicio, ingenium exercitatum.* Arabicè פלפל filfel, & פולפול fulful *piper.* אלפולפולי alfulfuli *diapereon.* מפלפל mufalfal *piperatus.*

II. Arab. פלל falal *rimas egit,* de vase: metaphoricè, *hebetatus fuit.*

פלה filla *rima, fissura.*

מפלל mufallal *rimosus, hebetatus.*

תפליל *hebetatio.*

Deinde, פלל fallal *auguratus fuit, ominatus est.*

פל fill *augurium, divinatio, omen.*

פלא פָּלָא idem quod פָּלַל. Inde Niphal נִפְלָא *separatus, divisus, disjunctus fuit: captum, sapientiam, intelligentiam & facultatem humanam superavit, mirabilis, gravis, arduus, difficilis factus, impossibilis, occultus, excellens fuit.*

Nom. פֶּלֶא *arduus, mirabilis, ardua & mirabilia faciens.*

פִּלְאִי *arduus, occultus.* פְּלִיאָה *ardua.*

מִפְלָאוֹת & נִפְלָאוֹת *ardua, excelsa, mirabilia.*

פְּלֹנִי *certus aliquis homo aut locus.* Chald: פְּלוֹנִי, Syr: פְּלָן, Arab. פלאן *quidam.*

מפלא *mirabilior, major.*

Chald. פְּלָאתָא, Syr: פְּלָאתָא *parabola, similitudo, comparatio, ænigma.*

פלג Duo significat. I. פָּלַג, Chal: et Syr. פְּלַג, Arab. פלק falaq *divisit, dimidiavit, dissecuit, fidit, separavit.*

Nom: פֶּלֶג & פְּלַת, Chald: פְּלַג, Syr: פּוּלָג *divisio.*

פְּלַגָּה & פְּלֻגָּה, Chald פְּלִיגָא & פְּלֻגָּא *divisio.*

Chald. פַּלְגָּא & פַּלְגּוּת, Syr. פַּלְגָּא *medietas, medium, dimidium, fragmen.*

Rabbin: מְפַלֵּג *divisor.*

מִפְלָג *separatus.*

הַפְלָגָה *excessus, hyperbole.*

פְּלַת & פאלג *paralysis.*

Syr: מְתְפַּלְגָנוּתָא *divisibilis.*

Arab: תפליק tafliq, Fœm: תפליקה tafliqua *divisio, fissio.*

מפלק mufallaq *divisus, fissus.*

פלקה falâqua *saxa*

פלקין *dua partes.*

II. Per Metaphoram ad animum transfertur Syr: פְּלַג *divisit in diversas sententias seu opiniones.*

Nom: פּוּלָג, Fœm. פּוּלָגָא, & פְּלוּגָא & פְּלֻגּוּת *dissensio, dissidium, lis, jurgium, dubitatio, ambiguitas.*

פְּלִיג *dubius, hæsitans.*

פלד Inde פְּלָדוֹת *lampades.*

Arab. פולאד fulad *chalybs.*

פלה פָּלָה, idem quod פָּלָא, *separavit, divisit, selegit.* Inde Niphal נִפְלָה *separatus fuit, arduus, excellens factus est.*

Nom. פְּלִי *mirabilis.*

פְּלִיָּא *ulula.*

פלז Rabb. פְּלִיזָא *aurichalcum.*

פלח Duo significat. I. פָּלַח, Chald. פְּלַח *scidit in frusta seu partes, conscidit, secuit, dissecuit, fidit, diffidit.*

Nom: פֶּלַח, Chald. פִּלְחָא *pars dissecta, fragmen, dimidium.*

II. Chal: et Syr. פְּלַח, Arab: cum ח punct: פלח *proscidit terram aratro, aravit, coluit, operatus est, fecit, servivit, ministravit* in ecclesia vel bello *sacrificavit, militavit.*

Nom. פָּלַח & פְּלַח, Arab. פלאח fallach *cultor, agricola, rusticus, miles.*

פָּלְחָה & פָּלְחוּת, פֻּלְחָן, Arab. פלחה filacha *cultus, cultura, agricultura, georgica, opus, opificium, servitus, militia, functio.*

Arab. פלח filch *pistillum.*

פלחה filcha *mustela, vulpes.*

פלט פָּלַט, Chal: פְּלַט, Arab: פלת falat *exivit, evasit, effugit, elapsus, ereptus, erutus, liberatus fuit* ex periculo aut malo. De fœtu cum dicitur, ut et פלט, significat *emittere, eniti, parere.*

Nom. פָּלִיט *evasor,* qui evasit et effugit ex bello, aliove periculo, *fugitivus.*

פלטה

פְּלֵיטָה & פְּלֵטָה *evasio, liberatio, & multitudo liberatorum.*

Arab: פלתה falta *fuga, evasio.*

Rabb: פלט *ejecit.* פְּלָטָא *vomitus.*

פַּלְטוֹרוֹת *platea.*

פלך Inde פֶּלֶךְ, Chal. פִּלְכָּא *scipio, baculus.* Deinde, פֶּלֶךְ, Rabb. פלכה *colus.* Tertiò, per metaphoram, & quidem ex usu Chald: *tractus urbis, provincia.*

Arab: פלך talac *rotundus fuit.*

פלך feleq *diameter, circulus, sphæra, polus Mundi, firmamentum, cœlum.*

פלכה falca *rotula genu, verticillum.*

Deinde, פֶּלֶךְ *area, navis.*

פלכה falqua *ossis sacri extremitas, caudula.*

Rabb: פַּלְכִּין πέλεκυς *securis.*

פלם Rabb. פלם *fortificavit, roboravit.*

מְפֻלָּם *roboratus, fortis.*

פְּלוּמָא, fortè est latinum *flumen, vallis cœnosa.*

פִּילָם *siclus.*

פלן Rabbin. פלון aut פִּילָן *species quædam aromatica.*

פִּילוֹן πύλη *porta.*

פלן *via, semita, introitus.*

פַּלְגָּא *subligacula.* פִּילִינָן *pedilium.*

פלס Duo significat. I. פָּלַס. Inde Piel פִּלֵּס, Chald: פלס *æquavit, direxit, rectificavit* viam aut semitam, *regulavit, trutinavit, ponderavit, expendit, consideravit, modum servavit.*

Nom. פֶּלֶס *directio ponderum, regula, trutina, campana.*

מִפְלָשִׂים *libramenta.*

Rabb: פֶּלֶס *forma aliqua nominum.*

פלס est שֶׁקֶל *siclus.*

Arab. פַּלְסִין *dipondium.*

הַפְּלִים *baculus ferreus signatus.*

II. Rabb. פלס *fregit, comminuit, commolitus est.* פִּילָס *fragmen.*

פּוֹלְסָא *flagellum, ferula, palus.*

פִּילוֹסִין *vestimentum.*

פִּילְסָא nomen urbis *Rahamases.*

Arab: פלוס *moneta.*

פלע Inde Syr: פֻּלְעָא *opportunitas, opportunum, tempus, occasio, licentia, facultas.*

פלץ Duo significat. I. פָּלַץ. Inde Hithpael הִתְפַּלֵּץ, Arab. אנפלש anfalasch *territus fuit, tremuit, contremuit, obstupuit, timuit.*

Nom. פַּלָּצוּת *horror.*

תִּפְלֶצֶת idem.

מִפְלֶצֶת *idolum.*

Rabb: פלץ *tremuit, concussus fuit.*

II. Arab. פלץ fels *cessio bonorum.*

מפלץ muflіz *pauper, cedens bonis.*

פלק Arab. פרק *compes.*

Aruch פלקה est הַסַּד.

פלש Duo significat. I. פָּלַשׁ. Inde Hithpael הִתְפַּלֵּשׁ *volutavit* aut *involvit se cinere* aut *pulvere*: unde per metonymiam, *opertus fuit.*

II. Chald: et Syr: פְּלַשׁ *fodit, effodit, perfodit, quæsivit, scrutatus est.*

Rabbin. פלש *aperuit, patuit.* מְפֻלָּשׁ *apertum.*

פנן Inde Nom. פֵּן, Fœm: פִּנָּה *angulus exterior ædificij, pinna.* Per metaphoram, *dux, princeps, rex.*

פְּנִינִים *margarita, gemmæ.*

אוֹפָן circumferentia rotæ, *canthus*: per Metonymiam, *tota rota.* Hinc Rab. אוֹפָן *circumstantia, modus, causa.*

Arab. פן fen *doctrina.*

מפנן mufennin *delicatus.* תפנן tefennun *delitiæ.*

פנה fenna *articulus, particula.*

פנג Inde פַּנַּג *balsamum, oleum balsami.*

פנד Arab: פניד finid, & פנאר fannid *dulciarius pistor.*

מפנד mufinnid *dulciarius panis.*

Alcor: תִּפְנְדוּן *credetis.*

Rabb. פּוּנְדָא *cingulum, zona.*

פנה Tria significat. I. פָּנָה, Chald: et Syr: פְּנָא *vertit faciem, vertit se, conversus fuit ab uno ad alterum, reversus, conversus fuit ad aliquid, vertendo se ad aliquid vidit, advertit, respexit, adspexit, inclinatus fuit, declinavit, reayt.*

Nom. פָּנִים plurale tantum, à singulari פָּנֶה inusitato, *facies.* Rabb. פָּנִים *forma, modi.*

A פָּנִים *facies*, derivatur פְּנִימִי *interior.* לִפְנִימָה & פְּנִימָה, & מִפְּנִימָה *intrinsecus.* מִלִּפְנִים *idem.*

II. Piel פִּנָּה, Chald. פַּנֵּי est בִּעֵר, *purgavit, evacuavit, everrit, paravit, præparavit.*

מְפַנָּא *purgatus, æquatus.*

Arab: פני feni *defecit, ablatus, destructus, mortuus fuit.*

Nom: פנא *destructio, interitus, mors.* מְפַנִּי *destructus, interfectus.* פני fêni *mortuus.*

תפני *mundificat*: in Avicenna.

III. Rabb: פנה *vacavit, ociosus fuit.*

פָּנוּי *vacuus, ociosus, cælebs.*

פְּנַאי *vacuitas, ocium.*

פנח Rabbin. פנח *custodivit, reservavit.*

פנך Chald. פַּנֵּךְ *fremuit.* מְפַנֵּךְ *fremens.* פַּנְכָּא & פנוק *fremitus, clamor.*

פנק פנק, Chald: פנק & אִתְפַּנַּק, Piel פנק *delicatus,*

tener fuit: transitivè, *delicatè nutrivit*.
Nom: Chal: פנפוק & פנוק *voluptas, delicia*.
Rabbin. פנוקיא, Syr: פוניקי φοινίκη *Phœnicia*.

פנר Arab: פנר fanâr *laterna*.

פסס Tria significat. I. פסס *finitus, consumtus fuit, defecit*.
Nom. פסים *fila*.
פסה, Chald. פסא *pars, frustum, particula, extremitas*.
Syr: פסא *planta pedis*.
Arab: פס fas *vitellus*.
Rabb: פספס *concidit, contrivit, dolavit*. פספס *lapis dolatus*.
II. Chald. Hiphil אפס *profanavit, contaminavit, polluit, blasphemavit*.
מפס *profanatus*. מפסין *profanantes*.
III. Syr. פסס *licitum & permissum fuit*.
Nom. פסיסא *res licita*.
מפסנותא *permissio, licentia*.
Item אפס *sortitus fuit*.
פסא *sors*: item, *vallum*.

פסג Duo significat. I. פסג. Inde Piel פסג *exaltavit*.
II. Chald. פסג, Piel פסג *divisit, dissecuit, distribuit, separavit*.
Nom. פסג *divisio, sectio, frustum*.
Rabb: פסיגה *botrus*.

פסד Chald: פסד *perdidit*.
Nom. פסד, & פסידה, & הפסד *perditio, corruptio, damnum*.
נפסד *corruptus*.
פסדיות *pulvinaria*.
Arab: פסד fasad, Hiphil אפסד afsad *corrupit, perdidit, destruxit, deformavit, vitiavit, violavit*.
Nō. פאסד fasid *damnosus, maleficus*.
פסאד fisad, & תפסד tafsad *corruptio, perditio, destructio, damnum, jactura, calamitas, clades, stuprum, luxuries, fax*.
פסדה fasada *idem*.
מפסוד mafsud *corruptus*.
מפסד mufassid *corrumpens*. מפסדא *pestilens*.

פסה Arab. פסא *obthuravit*.

פסח Tria significat. I. פסח *transijt, transilivit*.
Nom. פסח, Chald: פסח & פסחא, Syr: פצחא, Arab: פצח pasach πάσχα pascha *transitus, transilitio*.
II. פסח *claudicavit*.
Nom. פסח *claudus*.
III. Arab: cum ח punct. פסח fasach *contudit*. מפסח *contundens*. פסחא *contusio*.
Sine ח punct. הפסיח *dilatatio*. נפסח *dilatabit*: in Avic: Alc: יפסח *ampliabit*.

פסט Rabb. פסט *insidiatus est*.
פסטן, & פסטין, & פסטון *insidiae*.

פסך Chald. פסך *incidit, abscidit*.
מפסכין *abscissi*.

פסל פסל, Chal: פסל *dolavit, dedolavit, sculpsit*.
Nom. פסל *sculptile, imago, idolum*.
Deinde, פסילים *latomiae, lapicidinae*.
Chald: פסל *sculptor, caesor*.
פסל *frustum, incisio*.
מפסלת *securis, dolabra*.
Rabb. פסולת, Chald. פסולא *scobs*.
Per Metaphoram, פסול *res vilis & abominabilis, incommoda, inidonea, inutilis, contenta*.
Rabbin: פסול *rejectus, reprobatus*.
Verb: נפסל *inutilis, inidoneus fuit*.

פסק Quatuor significat. I. Rabb: פסק, Chal: פסק *cessavit, quievit, pausavit, desijt, defecit, perfectus, completus, finitus fuit*.
Rabb. פסוק *versus, periodus*.
הפסק & הפסקה *pausa, cessatio*.
מפסיק *accentus pausans*.
פסוקים & פסקין *sententiae*.
פסק *finiens, finitum*.
II. Chal. et Syr. פסק *secuit, incidit, conscidit, discidit, abscidit, excidit, amputavit*.
Nom: פסק *concisio, excidium, amputatio, repudium*.
פסיק *habens testiculos abscissos*, aut *nasum incisum*.
בפסיקא *concisè, breviter*.
III. Metaphoricè, Chal. et Syr: פסק *decidit, decrevit, determinavit, statuit, constituit, praecepit*.
Nom: פסק & פסיק *decisio, decretum, sententia*.
פסיקתא *fascia*.
פסיקיא *cingulum, ligula cruralis*.
IV. Arab. פסק *adulterium, intemperantia, paupertas, miseria*.
פאסקה fasika *adultera*.
פסק fasac *adulteravit*.
פסק *peccatum*.

פעה פעה, Chal: פעא *clamavit*.
Nom: אפעה, Arab. אפעי afhai *serpens, vipera, aspis*. Rabb. אפעא *idem*.
Rabb: פעיה *clamor ovium, balatus*.
Chald פעפע *obscuravit*.

פעל פעל, Chal: פעל, Arab. פעל faal *operatus est, egit, fecit*.
Nom: פועל, Arab. פאעל fail *operator, factor, autor*.
פעל, Arab. פעל faal *opus, operatio*.

Per

Per Metonymiam, *fructus* seu *merces operis*. פְּעֻלָּה *idem*.
מִפְעָלִים, Fœm. מִפְעָלוֹת *opera*.
Arab. פאעל fail *activum*: מנפעל *passivum*. נפעל *patitur*.
פאעלי *efficiens*.
אנפעאל intial *passio*. הפאעל *actio* & *passio*.
אפעל afal *Verbum*. pars orationis.
Rabb. מִתְפָּעֵל *patiens*. הִתְפָּעֲלוּת *passio*.

פעם פָּעַם significat שבר וכתות, *impulit, concussit, perculit, pulsavit, turbavit terram, movit, agitavit*.
Nom: פַּעַם *malleus minor*: Item, *nunc, hac vice, hoc tempore, ictu uno, semel*. פְּעָמִים *plantæ*: et per synecdochen, *pedes*.
פַּעֲמֹן *campana, nola, tintinnabulum*.

פער פָּעַר, Chal. פְּעַר *aperuit*, os scil. Rab: פער *cacavit, egessit*.
Syr. פערא *caverna*.

פצץ Arab. cum ץ punct: פצץ. Inde Nom: פצה fidda *argentum, pecunia*.
פצץ faddad *inargentavit*. מפצץ mufaddad *inargentatus*.
פצאוי fiddavi *cerussa*.

פצר Chald. פְּצַר *fovea, fossa*: item, *alveus, rivus*.
Arab. אפצר afzad *phlebotomavit, minuit sanguinem*.
פצר fazd *phlebotomia, minutio sanguinis*. פצאר fazzad *phlebotomus*. יפתצר *phlebotometur*.

פצה Tria significat. I פָּצָה, Chal. פְּצָא *aperuit*, os scil.
II פָּצָה, Chal. et Syr. פְּצָא, ex usu Chal: & quidem per Metaphoram, *solvit, redemit, liberavit*.
Nom. Syr: פְּצָא λύτρον *mulcta*.
פִּצִּין *latera, paginæ*.
פיצא est פִּיסָא, *sors*.
III. Arab: אפצי *confudit*.
Cum ץ punct: פצא *spacium, receptaculum*.

פצח Tria significat. I. פָּצַח, Chal פְּצַח *elevavit vocem, clamavit, cecinit, gavisus, lætatus, exhilaratus fuit, exaltavit*.
Nom. Syr: פְּצָחוּת & פְּצִיחוּת *gaudium, lætitia, hilaritas*. פִּצְחָא *pascha*.
פְּצִיחַ *lætus, amœnus, urbanus, civilis*.
Alc. אפצח מן לסאנה *expeditioris linguæ*.
II. Per Metaphoram, Chald: פְּצַח *illuminavit, illustravit* פְּצִיחַ *candens*.
פִּצְחָא *villa, castellum*.
פִּצְחָאֵי *villici, oppidani*.

פְּצִיחִין *maculosi*.
III. Arab. cum ץ punct. פצח. Inde אפצח afdah *contempsit præteriit, neglexit, ignominia, probro affecit, pudefecit*.
Nom: פאצחה *ignominia, probrum*.
Sed cum ח punct: פצח fazach *imitatus fuit falsando scripturam seu rationem, falsavit, derogavit, cassavit*.
מפצח mufzich *falsator, cassator*.
אנפצאח infizach *falsitas*.

פצל Tria significat. I. Piel פִּצֵּל *decorticavit, corticem ligno adhuc viridi detraxit, derasit*.
Nom פְּצָלוֹת *cortices*.
Rabbin: פִּצּוּל *furcula*.
II. Arab: פצל fazal, Hiphil אפצל afzal *amputavit, abscidit, separavit, segregavit, discrevit, divisit, distinxit*.
Nom. פצל fazl *separatio, differentia, divisio, distinctio, sectio, caput, punctum media sententia, paragraphus*: item *tempora*.
תפציל tafzil, & אנפצאל infisal *distinctio, discrimen, ordinatio*.
מפצל *junctura*.
מנפצל munfazil *separabilis*.
III. Arab: cum ץ punct. פצל fadâl *separatus fuit ab alijs, excelluit, antecelluit, superavit, præeminuit, superfluxit, abundavit, superabundavit*.
מפצל mufaddal *excellens*.
Nom: פצל fadl *excellentia, bonitas, virtus*. פצילה *excellentia*. פצלה *excellenter*. פאצל fadil *excellens, bonus, virtuosus*.
פצל *superfluitas*. פצלי fadli *superfluus*. מתפצלין *abundantes*.
אפצל afdal *melior, plusquam, magis*.
פצלה fadla *analecta, reliquiæ mensæ, auctarium*.
פצל *merces, lucrum, quæstus, corollariū*.
Verb: פצל faddal *lucrum dedit*.
פצלי fodoli *edax*.

פצם פָּצַם, Chald. פְּצַם *aperuit, scidit, fidit, rupit, disrupit*.
Nom. Chald. פְּצִים *pagina, folium libri*.

פצע פָּצַע, Chald. פְּצַע, & פְּצָא, & פְּרַע, Syr: פְּצַע *scidit, rupit, fregit, transfixit, sauciavit, vulneravit, percussit*.
Nom. פָּצוּעַ, Syr: פְּצִיעַ *vulneratus*.
פֶּצַע, Chald. פִּרְעָ & פִּתְעָא, Syr. פְּצִיעָ *vulnus*.
Rabb: פִּצּוּעַ *excoriatio*.
Arab. פרעא *incisio, separatio*.
Rabb. פצע *bifurcavit*.

פצר פָּצַר coëgit, vim fecit, superavit, prævaluit, verbis persuasit.

Nom. פְּצִירָה serratio aciei: lima.

Rabb. פְּצִירִין antra.

פקק Chald: פְּקַק & פַּק obthuravit, clausit, abscondit: absolutè, obmutuit. Syr. murmuravit, mussitavit, multiloquus fuit, inepte garrivit. פאקא mutus.

פִּיקָא & פִּקּוּרָה cervix.

Arab: פקק faquaq luxavit membrũ. מפקוק mafcuq, & מפק mufacc luxatus. פק feqq, Fœm. פקה facca luxatio.

פקד פָּקַד, Chald: פְּקַד. Arab. פקד facad significat זכירה et השגחה recordationem & providentiam: visitavit in bonum et malum. In bonum varie: 1. פָּקַד visit, invisit, recordatus fuit, respexit, inspexit, curavit, solicitus fuit de aliquo, providit. 2. desideravit. 3. numeravit, recensuit, lustravit exercitum. 4. præcepit, mandavit, jussit, disposuit. 5. reposuit, deposuit, commendavit. 6. inspectorem constituit, præposuit, præfecit, ordinavit. In malum de peccatis, פָּקַד visitavit ad puniendum, punivit, vindicavit, ultus fuit.

Nom. פָּקִיד & פְּקוּד præfectus, præpositus, commissarius, villicus, œconomus. Deinde, פְּקוּדִים numerati, aut numeri.

פְּקֻדָּה visitatio, inspectio, officium, præfectura.

פִּקָּדוֹן, Chald: פִּקְדָן depositum.

מִפְקָד summa, census.

פִּקּוּדִים, Chald: פִּקּוּדִין mandata.

פְּקִדֻת præfectura.

Chald. תַּפְקִידָא, Syr. פוקד & פוקדן mandatum, preceptum.

Arab. אפתקד aftacad visitauit, recognouit, agnouit.

מפתקד muftacid visitator.

פקד facad caruit, destitutus fuit.

פִּקְדָאן privatio, destructio.

אפתקאד iftikid visitatio.

פְּקָד perditio. פקיד takid perditus.

פקד tantum.

פקה Arab. פקה faca, & פקי faci intellexit.

Nom: פקה intelligentia, theoria.

פְּאקִי, & פקיה faquih, & אלפקיה alfachi doctor, legis interpres, et rector populi, literatus, clericus, abbas.

פְּקִיאָ est בַּעַל הַתּוּשִׁיָּה.

פקח Duo significat. I. פָּקַח, Chal. פְּקַח aperuit oculos vel aures.

Nom. פִּקֵּחַ apertus.

פְּקַחְקוֹחַ apertio: aut קוֹחַ est carcer.

Rabbin. פִּקַּח curauit, solicitus fuit.

II. Syr: פקח utile, melius.

פקט Chald: פְּקַט projecit semen extra vulvam. פִּקְטָא fax, spuma.

Arab: פקט tantum.

פקל Rabbin: פְּקַל decorticauit.

פִּקּוּל linum mundum.

פֶּקֶל & פִּקְקְלָא vermis, ramus nerui.

פקם Rabb. פְּקַם frenauit.

אַפְּקִיָּנָא funis de cortice auellana.

פקס Rabb. פְּקַס discreuit capillos.

פִּקֵּס magno calcaneo præditus.

Syr. פאקסא φαχὸς pixis.

פקע Inde פַּקֻּעֹת, Chald. פַּקּוּעִין colocynthæ seu coloquinthidæ. פְּקָעִים colocynthida.

Rabb: פְּקִיעָה colocynthis.

פְּקִיעָא glomus.

Arab: פקאע zythus, fungi.

פקר Rabbin. פָּקַר præsumsit, ausus fuit. Deinde, פִּקֵּר liberum fecit, exposuit, prostituit. הֶפְקֵר liber, expositus, prostitutus.

Arab: פקר facar pauper fuit.

Nom: פקר faqr paupertas, inopia, miseria. פקיר faquir pauper, miser.

Deinde, פִּקְרִין spondylus.

פרר Duo significat. I. פָּרַר idem quod פּוּר fregit, comminuit, friauit. Hiphil הֵפֵר & הִפִּר fregit: Per Metaphoram, labefactauit, irritum fecit.

Nom. פָּרוּר olla, lebes, cacabus.

פַּר juvencus, bos junior. Per Metaphoram, homines robusti, potentes, divites.

Rabb: פַּר & פְּרִיר fragmentum, frustũ, mica. פְּרוּר fractio,

פְּרוּרִין insulæ à continente divisæ.

פְּרָפּוּר atomus.

II. Arab: פרר farar fugit, evasit, secessit, retrocessit, recepit se in bello.

Nom: פר farr, & פאר mus, sorex.

פרארא farara fuga.

מִסְתַּנְפַּר territus fugiens.

פרא Inde פֶּרֶא & פִּרְאָה onager.

פרג Duo significat. I. Chald: פְּרַג. Inde אִתְפְּרַג delectatus fuit.

אֶפְרָג splendidus, excultus.

פַּרְגָּ pullus. Arab. פאריג pulli avium aut gallinarum.

Arab: פרג farrag delectavit, oblectavit.

Nom: פרגה farga, & אִסְתְּפְרָאג delectatio, oblectatio.

מפרג mufarrig oblectator. מִסְתַּפְרָג oblectatus.

פרג farg pudendum mulieris, cunnus.

פְּרָג vacuitas.

Alcor: אִסְתְּפְרָאג syncope, animi deliquium.

II. Chald. פְּרַג *mutavit, commutavit, permutavit.*
Nom. פִּירוּג *permutatio, precium.*
Arab. פרג *scissus fuit.*

פרד פְּרַד, Chald. פְּרַד *partitus est, divisit, separavit, solvit, aspersit.*
Nom. פֶּרֶד *mulus.* פְּרֻדוֹת *grana.*
Rabb: הַנִּפְרָד *separabilis.*
פֵּירוּד & פְּרוֹד *separatio, segregatio: mors.*
פְּרוּדָה, Syr: פַּרְדָּא *granum, bacca.*
פְּרִיד *lapillus* in litore maris.
פְּרָדִי *separatus, singularis.*
פְּרִידָא & פְּרִידָנִית *devia, vagabunda, loquax.* פְּרוּדִין *insulæ.*
Arab. מנפרדין *separati, seorsum, soli.*
מפרד mufarrad, & מתפרד mutfarad *simplex, singularis, solitarius.* מנפרדא *seorsum.*
פרד fard *fiscella, corbis vimineus.*
פריד farid *solitarius.*
מפרד mifrad *vita solitaria.*
מפרדה *simplicitas.*
מפרדא *separatim.* פרדה farda *plica.*

פרה פָּרָה, Chald. פְּרָא *fructificavit, fructum protulit, fructum fecit, crevit, auctus fuit.*
Nom. פֹּרֶה *fœcundus.*
פְּרִי, Chald. פֵּירָא, Syr: פאר & פיר *fructus* terræ, arboris, uteri hominis, & animalis. Per Metaphoram, *opus, & operum merces, præmium, commodum, utilitas.*
אַפִּרְיוֹן *lectus.*
Rabb. פֵּירוֹת *fructus.* פִּירוֹן *hortus.*
Syr: מַפְרִינָא *membrum virile.*
פַּרְפֶּרֶת *obsonium.*

פרז Inde פְּרָזוֹן urbs absque muro, sita in planicie, *villa, vicus.* פְּרָזוֹת *villa.* פְּרָזִי *villæ.* פְּרָזִים *villici, & villa.*
Rabb: פֵּרֵז *elongavit, semovit.*
פרזן nomen avis.
אַפְּרִיזָא *tabula.*
Arab: פרז faraz *separavit, segregavit, secrevit, divisit.*
אפרז afraz *distinxit.*
מפרז mufarraz *separatus, anathema.*
פרז friz *martes.*
פרוזה feruza *cyanos, turcesius.*

פרח Tria significat. I. פָּרַח, Chald: פְּרַח, Syr. פְּרַע *germinavit, flores emisit aut produxit, crevit, pullulavit.*
Nom: פֶּרַח *germen.*
פִּרְחַח *germinatio, parvuli ætate florentes.*
Arab: פרוע *propagines.*

אֶפְרֹחִים, Chal אֶפְרָחִין, Arab: cum ח punct: פראח, & פראחין, & פראריח *pulli, aviculæ.*
פרח farch *catulus leonis.*
Syr. פַּרְחָא *avis.*
Rabb: פּוּרְחָם & פִּרְחִי *puer, juvenis.*
פִּרְחָא *capparis*: item, *genus locustæ volantis, et ventus.*
II. Rabb: הִפְרִיחַ, Syr: פְּרַח *prodegit, prodigè dispersit, profudit.*
Nom. מַפְרִיחַ *prodigus.* פַּרְחָאִית *prodigè, profusè.*
III. Arab. פרח farach *lætatus, gavisus fuit.*
Nom: פרח farh, et פרחה farcha *gaudium, lætitia.* פארח farih *lætus.*
Item, פרח farrach *examinavit.*

פרט Inde פֹּרְטִים *musici.*
פֶּרֶט *granum, racemus.* Collectivè, *grana.*
Rabb. פָּרַט *fregit, aperuit.*
פְּרָט *individuum, particulare, singulare:* item, *numerus.*
פְּרָטִיּוֹת *singularitas.* פְּרָטִים *minutiæ.*
פְּרָטִי, Fœm: פְּרָטִית *specialis, singularis*
פְּרוּטָה & פְּרוּטָא *parva moneta, nummulus, granum, gutta.*
פְּרִיטָא *cortex.*
פריטין *ridentes*, vel *risum præ se ferentes*
פַּרְטוֹרָה *mulæ.*
פְּרָט *individuum.*
Arab. אפרט *superfluit.*
מפרט *superfluus, nimius, intemperans.*
אפראט ifrat *superfluitas, excessus, intemperantia.*
אתפרט atfarat *denormatus, inæqualis factus est.*
פראט firrat *attramentum sutorium.*
פרוטה fruta *classis, prælium navale.*
פרים & מפרט mufrat *dissociatus, singularis.*

פרך Inde פֶּרֶךְ *duricies, sævitia, rigor, collisio, comminutio.*
פָּרֹכֶת, Chald. פְּרוּכָא *velum, cortina.*
Chald: et Syr. פְּרַךְ, Arab: פרך farac *fregit, confricavit, succidit, excidit, sculpsit.* מְפָרַךְ *excisus.* מַפְרֵךְ *frangens, & lapis* qui imponitur olivis.
פָּרִיךְ *fragilis, tener.*
פִּירוּכָן *frumentum tritum, polenta.*
פִּירוּכִין *manipuli, fructus protrusi, spicæ.*
פִּרְכָא & מַפְרְכִירָה *perversitas, contrarium.*
Arab: מתפרך mutfarrac *frangibilis.*

פרם

פרם פָּרַם *rupit in futura, vestes disrupit, dissuit, scidit, discidit.*

Chald: פְּרִימָא *scissio, scissura.*

פְּמוּם *malum.*

Syr: פִּירְמָא *bestia frangenda, eucharistia.*

Rabbin. פְּרִימָה *ruptura.*

פרמא *peplum, velum.* פרואמה *idem.*

Arab: אפרם afram *edentulus.*

פרן Rabb. פָּרַן *verbis satisfecit.*

פִּירָן *donum, dos, φερνή.*

Arab. פרן forn *fornax.*

פראן farran *fornicarius, pistor.*

פרס Duo significat. I. פָּרַס & פָּרַשׂ *fregit panẽ manu in frusta, divisit, distribuit.*

Nom. פַּרְסָה *ungula.*

פֶּרֶס *accipiter.*

Rabb: פִּירָס *frictor.*

פְּרִיסָה *fractio.*

פְּרוּסָה *frustum, medietas, obulus.*

פְּרָס *terminus:* item, *merces.*

פַּרְסָה *milliare.*

מְפֻרְסָם *publicè notum.*

Syr: פַּרְסָא *demensum.*

פְּרִיסָא *panis, cibus.*

פְּרוֹס *modus.*

פְּרָסִי *spectaculum.*

Verb: פְּרַס *traduxit, diffamavit.*

אַפְּרַסְנָא *insidiæ.*

II. Chald: פְּרַס *expandit, extendit.* Item, פַּרַס *æstimavit, taxavit.*

פּוּרְסָן *æstimatio.*

Syr: פְּרַס *nudus fuit.* פּוּרְסָיָא *verenda.*

אִתְפְּרַס *solvit, satisfecit, vindicavit.*

Arab: פרס *rapuit, rapax fuit.* אפתרס *rapaciter tenuit.*

פרע Quinque significat. I. פָּרַע, Chal. פְּרַע *liber, vacuus fuit:* transitivè, *liberavit.*

Nom. פֶּרַע, Chald: פֵּירוּעַ *cæsaries, coma, capillitium.*

II. פָּרַע *cessavit:* transitivè, *inutilem, irritam reddidit, sprevit, removit.*

Rabb. לְמַפְרֵעַ *retrorsum.* בִּפְרִיעַ *citò.*

III. פָּרַע *liber fuit; vindicavit, ultus est.*

Nomi. פְּרָעוֹת *vindicta.*

Chald: et Syr. פּוּרְעָן et פּוּרְעָנוּת *vindicta, ultio, retributio, compensatio.*

פָּרוֹעָא *vindex, judex, retributor, compensator.*

Rabb. פּוּרְעָנִיּוֹת *furiæ, dæmones, ultrices.*

פִּרְעוֹן *præmium, merces, compensatio.*

IV. Syr: פְּרַע idem quod פרח, *germinavit, gemmas emisit, pullulavit, floruit.*

פַּרְעָא *germen, flos.*

Arabicè פרע fara *ramus.*

Verb: פרע farra *ramavit, ramos produxit.*

V. Arab. cum ע punct: פרע farag, Hiphil אפרע afrag *evacuavit, fudit, diffudit, effudit, dissipavit, separavit.*

Nom: פרע farag *vacuitas.*

פריע farig *vacuus.*

אסתפראע istifrag *evacuatio, exanimatio.* מפרעה mafraga *receptaculum eorum quæ evacuantur.*

תפרע tafarrag *fusio.*

Deinde, אפרע afrag *exanimavit, turbavit, perturbavit.*

Nom: פרעה farga *timor.*

מסתפרע mustafrag *exanimatus.*

פרעא *inaniter, inane.*

פרף Rabb. פָּרַף *probris affecit, improperavit* Item, *fibulavit, pallio texit.*

פּוּרְפִין *fibulæ.* פְּרוּפָה *fibulata.*

פרץ Quatuor significat. I. פָּרַץ, Chald. פְּרַץ *rupit, disrupit, perrupit, erupit, divisit, fregit.*

Adject. פָּרִיץ *ruptor, fur, latro.*

Subst. פֶּרֶץ, Fœm פִּרְצָה *ruptio, ruptura, divisio.* מִפְרָצִים *ruptura.*

Rabb פַּרְצָן *acinus, vel cortex uvæ.*

II. פָּרַץ per Metonymiam, *crevit, auctus fuit, exundavit, ruptus fuit præ copia.* Per Metaphoram transfertur ad alia, et dicitur de *procreatione liberorum:* item, *de acquisitione divitiarum.*

III. פָּרַץ idem quod פָּצַר per transpositionem, *coëgit, prævaluit.*

Arab. פרצה *opportunitas, occasio.*

Rabb. פִּרְצָה *idem.*

IV. Arab: cum ץ punct: פרץ fard *unum ex sex sacramentis.*

מפרוץ mafrud *datus.*

אפרץ afrad.

פארץ *annosus.*

פרק Tria significat. I. פָּרַק, Chald. פְּרַק, Arab. פרק *rupit, abrupit, avulsit* cutem à carne, *separavit, divisit, solvit, dissolvit, fregit.*

Nom: פֶּרֶק *ruptura, rapina, direptio:* item, *bivium.*

מַפְרֶקֶת & מִפְרֶקֶת, Chald. פִּרְקוּת & אַפְּרְקוּת *os colli, pars colli posterior, cervix.*

Rabb. פֶּרֶק *sectio, divisio, caput libri, tractatus.*

פֵּירוּק *solutio, quæstionis explicatio.*

Arab. Piel פרק farrac, Hiphil אפרק afrac *divisit, sparsit, dissipavit, fudit, diffudit, discriminavit, discrevit, disposuit.*

Nom

Nom: פרק farc, & פארק firac, Fœm. פרקה farca *separatio, divisio, secretio, differentia, discrimen.*
תפרק tafaraq *diffusio.*
פֻּרְקָאן אַלְפֻּרְקָאן titulus Alcorani. furcan *lex Muhammedi.*
מפרק *divisio.* פריקין *secta duæ.* מתפרק *dispersus.*
אפתראק iftiraq *differentia, divortium, repudium.* פריקא *partim.*
Præterea, פרק faraq, & אתפרק atfarraq *separatus fuit.*
אפרק afraq *suspendit furem.* מפרוק mafruq *suspensus, furcifer.* תפרקן tafarcun *suspensio.*
מפרק mufarriq *decessor.*
אפתראק iftirac *furca.*
מפארקה *migratio, discessus.*
II. Per Metaphoram, פְּרַק, Chald. et Syr. פְּרַק *abrupit, eripuit, separavit, servavit, salvavit, liberavit, redemit.*
Nom. Chald: פָּרִיק & פָּרוֹק, Syr: פרוקן *liberator, redemptor, salvator:* item, *propinquus.*
פּוּרְקָן, & פְּרִיקוּתָה *liberatio, redemtio, salus.*
פָּרוּקִי, Fœm: פָּרוּקִיתָה *salutaris.*
III. Syr: פְּרַק *separatus fuit ab altero, recessit, discessit.*
Nom: פריק *longinquus, dissitus.*
פריקא *recessus.*
Arab. אתפרק atfarraq, idem: suprà.
מתפרק *varius.*
פרש cum puncto dextro quatuor significat. I. פְּרַשׁ, Chald: & Syr. פְּרַשׁ *separavit, secrevit, discrevit, divisit, distinxit, distribuit.*
Nom: פְּרָשׁוּתָה *separatio, distinctio.* פֶּרֶשׁ *excrementum, stercus, fimus.*
פַּרְשְׁדוֹנָה *idem.*
Nom. Chald: פְּרִישׁ *separatus, singularis, mirabilis, nazaræus.*
פְּרִישָׁן *separata, miracula, prodigia.*
אַפְרָשׁוּתָה *munus separatum, primitiæ.*
Syr: פּוּרְשָׁן, & פְּרוּשׁוּתָה, & מַפְרְשׁוּתָה,
Rabb: הפרש & הפרשה *distinctio, differentia, discretio, diversitas, discrimen.*
פֶּרֶשׁ *separatum, anathema.*
Syr: פְּרִישָׁאִית *separatim, distinctè.*
פְּרָשְׁתָּה *ostium.*
פָּרוּשׁ *Pharisæus.*
II. Per Metaphoram, פָּרַשׁ, Syr: פְּרַשׁ *dedeclaravit, exposuit, interpretatus est, explanavit, manifestavit, pronunciavit, protulit, definivit, decidit.*
Nom. Rabb. פירוש & הַפְּרָשָׁה *expositio, interpretatio.* מְפָרֵשׁ *interpres, commentator.*
שֵׁם הַמְּפֹרָשׁ Schem hammephoras *nomen expositum.*
III. Hiphil הִפְרִישׁ ex usu Chal. *pupugit.*
Nom: פָּרָשׁ *eques.* Deinde, פָּרָשִׁים *calcaria, dentes rastri.*
Chald. פְּרַשׁ *calcar, & stimulus.*
Arab: פרס faras *equus, caballus.*
פארס faris *eques, insidens equo.*
פרסי farasi *caballinus.*
IV. Arab: פרש farasch *expandit, stravit.*
פרש cum puncto sinistro duo significat. I. פָּרַשׂ, Chald: et Syr. פְּרַשׂ & פְּרַס *tetendit, extendit, distendit, expandit supernè, expandendo operuit.*
Nom. מִפְרָשׂ *velum.*
Chald: פְּרָסָא *velamen, operculum.*
Arab: פרס faras *signum, vexillum.*
פארס faris *signifer, vexillifer, antesignanus.*
II. Arab: literis ש ש permutatis, פרש farasch *tetendit, extendit, expandit, erugavit, stravit.*
מפרוש mafrusch, & מפרש mufarrasch *extensus, stratus lapidibus.*
מְנַפְרַשׁ *stratus, substratus.*
פרשה farscha *lectus, stragulum, pavimentum, stratum.* פְּרָשׁ *stramenta.*
פראש farrasch *strator, cubicularius, cosmeta.* מפרש mafrasch *craticula.*
פרת Inde Syr. פְּרַת *disrupit, dilaceravit, divisit.*
Nom. פְּרָתוּתָה *mica.*
פְּרוּתָא *vestis.*
Chald. פַּרְתִּי *umbilicus.*
Rabb: פּוּרְתָא *idoneus, tempestivus.*
פַּרְתָא *lutum.*
פשש Chald. פַּשְׁפֵּשׁ *palpavit.*
פִּשְׁפּוּשׁ *scrutatio.*
פִּשְׁפַּשׁ, Arab: פספס fassas *cimex.*
Arab. פשפש taschasch *mitigavit, permulsit, blanditus fuit, tractavit.*
יפש *carminabit.*
Rabb: פְּשׁוֹשׁ *pedilium, & genus avis.*
פשג Syr: פְּשַׁג *mancus vel mutilus fuit.*
Nom. פשיג *mutilus.*
Rabb. פְּשַׁג *fugit.* פְּשִׁיגָא *fuga.*
פשה פְּשָׂה, Chald: פְּסָא & פְּשָׂא, Arab. פשא *extensus, expansus, diffusus fuit.*
פשח Duo significat. I Inde Piel פִּשַּׁח, Arab. פסח fassah *dissecuit, divisit.*
Rabb: פשוח *contusio.*
II. Arab. אתפסח atfasah *orationē habuit.*
פאסח fasih *eloquens, rhetor.*

פסחה fasaha *elegantia oratoria.*
מפסח mufassah *rhetoricus.*

פשט Duo significat. I. פְּשַׁט, Chald: פְּשַׁט *exuit, abstraxit, detraxit, excoriavit:* in malum, *spoliavit, expoliavit, prædatus fuit.*

II. Syr. פְּשַׁט, Arab. בסט basat *extendit, expandit.*

Nom. Syr: פְּשִׁיט, Arab. בסיט & באסט basit *simplex.*

Arab: אנבסאט *simplicitas.*

מנבסט *expansus, dilatans se.*

בסיט *superficies.* בסיטא *simpliciter.*

בסאט *tapetium.*

Rabb. פָּשׁוּט, & פְּשִׁיט, & מְפֻשָּׁט *abstractus, vulgaris, simplex, quicquid rectam habet lineam.*

הֶפְשֵׁט *simplicitas, puritas.* פְּשִׁיטוּת *idem.*

הֶפְשֵׁט & פְּשִׁיטָא *simplex & literalis sensus.*

פְּשִׁיטָאִית *simpliciter, purè.*

פְּשׁוּט *moneta simplex, solidus.*

אִתְפַּשְּׁטוּת & פְּשִׁיטוּת *extensio, productio.*

Item Rabb. פִּשֵּׁט *dilatavit.*

הִתְפַּשְּׁטוּת *diastole, dilatatio cordis.*

פשך Syr: פְּשַׁךְ *plausit, complosit manibus:* item, *ambiguus fuit, dubitavit, in utramque partem disputavit.*

Nom: פּוּשָׁךְ *complosio.*

מְהַפְשְׁכָאִית *dubiè, ambiguè.*

Chald. פֶּשֶׁךְ & פּוּשְׁךְ *palmus.*

פשל Rabbin. פִּשֵּׁל *suspendit.*

Syr: פְּשַׁלְא *filum.*

Arab. פשל faschal *fatigatus.*

Nom פשיל faschil *fatigatus.*

פשלה faschla *fatigatio.*

תפשל tafschal *cessatio, pausa, quies.*

פשע Duo significat. I. Cum puncto dextro פָּשַׁע *transgressus est.*

Nom: פֶּשַׁע *transgressio, rebellio, defectio.*

II. Cum puncto sinistro, פָּשַׂע, Chald. פְּסַע *gressus, digressus, ingressus est, incessit.* Rabb. *pede trivit* equi instar.

Nom פֶּשַׂע, Chal: פְּסַע *gressus, passus.*

מִפְשָׂעָה *digressio.*

Rabb. פְּסִיעָה *passus:* item, *mentula.*

מִפְסוּעִירה *calcitratio.*

פשק Duo significat. I. Cum puncto sinistro, פָּשַׂק *diduxit, aperuit.*

Arab. פסק *intemperantia.*

II. Cum puncto dextro, Syr: Piel פַּשֵּׁק *interpretatus est, exposuit, explicavit.*

Nom. פּוּשָׁק *interpretatio, expositio.*

פְּשִׁיק *facilis.* פְּשִׁיקָאִית *expressè, clarè, facilè.* פְּשִׁיקָא *facile.*

פֻּשָּׁק *argumentū:* item, *accentus regius*

מְפַשְּׁקָן *interpres.*

פשר Quatuor significat. I. פְּשַׁר, Chald: פְּשַׁר *expositio, explicatio, declaratio.*

Verb: Chald: פְּשַׁר, Arab: פסר fassar *interpretatus fuit, exposuit, glossavit, commentatus est, declaravit, disseruit.*

Nom: Chald. מִפְשַׁר *interpretatio.*

Arab. מפסר mufassir *glossator, interpres.* תַּפְסִיר *interpretatio.* תפסר tafsar *glossa.*

פַאשְׁרָא *vitis alba.*

II. Chald. פְּשַׁר *ruminavit.*

Nom. פִּשְׁרָא *ruminatio.*

Syr: פִּשְׁרָא *vis concoquendi cibum in ventriculo.*

III. Chald. פְּשַׁר *liquefactus, maceratus fuit, tepuit.*

מַיִם פּוֹשְׁרִים *aqua tepida.* פָּשׁוֹר *tepidus.* פּוֹשֶׁר *tepiditas.*

IV. Rabb. פִּשֵּׁר *reconciliavit, concordiam fecit, pacem composuit.*

Nom. פְּשָׁר, Fœm. פְּשָׁרָה *reconciliatio, compositio.*

פִּשְׁרָא *stagnum.*

אֶפְשָׁר *possibile.* אֶפְשָׁרוּת *possibilitas.*

אֶפְשָׁרִי *res, quæ fieri potest.*

פשת Inde פִּשְׁתָּה *linum.*

Rabb: פִּשְׁתָּנִי *linarius, linopola.*

פתת פַּת & פָּתַת & פָּתָה, Arab: פתה fatat *fregit, in frusta concidit, friavit, trivit, minuit, comminuit, occavit.*

Nom. פַּת *fragmentum, frustum panis, buccella.* פִּתִּים *fragmenta, tortæ.*

Arab. פתיתה fitita *mica.*

תפתית taftit *fractio, comminutio, pulverizatio.* מפתת mufattat *friabilis.*

פתא Chal: et Syr: פְּתָא *latus, amplus fuit*

Nom. פְּתָא *latus, amplus.*

פּוּתְיָא, et פְּתָיוּת & פְּתָיָא, & פְּתָא *latitudo.* פְּתָאָה *platea.*

פְּתָיָא et פְּתוֹי *latum, non rotundum habens caput:* item, *urceus.* פִּתָּא *vermis.*

פתג Chald: פְּתַג *sindon.*

פתה, פְּתָה, Chald: פְּתָא *suasus, persuasus, inductus fuit. seductus fuit, erravit.*

Nom. פּוֹתֶה, Fœm: פּוֹתָה *persuasibilis, simplex.*

פְּתִי, Arab: פתא fete *simplex, imperitus, stolidus, puer, juvenis.*

פְּתָיוּת *stoliditas, simplicitas.*

Arab. פתי feti *animal parvum, pullus.*

מפתי mufti *juris consultus.*

פִּתְאֹם *subitò, celeriter.*

פתח

פתח פָּתַח, Chald: פְּתַח. Arab. פתח fatah *aperuit*. Rabb: פַּתּוּחַ *puncto patach affectus*. פתחות *punctatio per patach*.
פְּתִיחָא *literæ patentes*.
Nom. פֶּתַח & פְּתַח *apertio, initium, principium*: item, *ostium*.
פִּתּוּחַ *apertura, cælatura, sculptura*.
פְּתִיחוֹת *gladij aperti, stricti*.
פִּתְחוֹן *apertio*.
מַפְתֵּחַ, Chald. מַפְתְּחָ, Arab. מפתאח maftuh *clavis*.
נִפְתּוּחַ *flos*.
Chald: פְּתִיחַ *apertus, videns*.
Ara. אנפתח anfatah *aperuit seipsum*.
פאתחה fataha *apertio*.
פתיח fatiah *naufragus*.
אנפתאח infitah *naufragium*.
מפתוח mafiuh *apertus*.
אסתפתח astaftah *præfatus est*.

פתך Rabbin: פְּתַךְ *miscuit, commiscuit*.
פְּתַכָא *fascis* vel *fasciculus*.
פְּתַכְיָתָא *decoratio, fucus*.
Syr: מְפַתְּכָאִית *multipliciter*.
פְּתַכָּן *mixtura*. Chald פְּתִיכִין *mixti*.
Syr. מְפַתַּךְ *varius*.

פתל Inde Niphal נִפְתַּל *tortus, contortus, detortus, distortus fuit*. Per Metaphoram transfertur ad animum, & *calliditatem* ac *versutiam* denotat.
פְּתִיל *filum retortum*: item, *fascia, sudarium parvum*: *operculum*, quod vasi quasi alligatum est.
נַפְתּוּלִים *luctationes*.
פְּתַלְתּוֹל *astutus*.
פַּתּוּל, Chald. פְּתִילָא *perversitas*.
פְּתִיל *perversus*.
Rabbin: פְּתִיל *ellychnium*.
Arab: פתל fatal *torsit, contorsit, retorsit, inflexit, obliquavit, involvit*.
Nom: פתלה fatla *contorsio*.
מְפַתֵּל *mergulus, funiculus in candela, ellychnium*.
מפתול mafiul *contortus, obliquus, pravus*. פתל *ramex*.
Rabb. פְּתִילוֹת *collyria*.
מְפַתִּילִים & פְּתִילִים *villi*.

פתם Arab: פתם *luxit*.

פתן Duo significat. I. Inde פֶּתֶן, Chald. פִּתְנָא *aspis*.
II. Arab. פתן fatan *movit, commovit, turbavit, seditiosum reddidit, scandalizavit*.
Nom: פתנה fitna *tempestas maris, tumultus, bellum, seditio, factio, contentio, scandalum*.
מפתן mufattin *tempestuosus, seditiosus, factiosus, scandalizator*.

פתע Inde פֶּתַע *eventus*, *casus fortuitus & subitus*. בְּפֶתַע *casu, fortuitò, repentè*.
Arab פתע idem quod פתה, *suasit, persuasit*.

פתק Rabb: פְּתַק *projecit, impulit, adæquavit, obthuravit*.
פִּתְקָא *hypotheca, scheda, scriptura*.
Syr: פּוּתְקָ *stabulum, hospitium, diversorium*. פּוּתְקָי *hospes*.
Arab: פתק fatac, & אפתק aftaq *stupravit mulierem, devirginavit*.
אפתאק iftac *stuprum, devirginatio*.
פתק *ruptura*.

פתר Duo significat. I. פָּתַר convenit cum פָּשַׁר, *interpretatus est, exposuit, declaravit somnia*.
Nom: פִּתְרוֹן *interpretatio, expositio*.
Chald. et Syr. פָּתוֹר *mensa*.
פִּתְכָן *macilentus*.
פִּתְכָנוּת *macies*.
נִפְתְּרָא *laterna*.
II. Arab. פתר fatar *cessavit, desijt, liquit, reliquit, deseruit, omisit, intermisit, permisit, rem sit, sivit, laxavit*.
פתרה fatra *cessatio, quies*.
מפתר mufattir *tepidus*.
Deinde, פתר fatar *jentavit*. פתרה fitra *jentaculum*.
Tertiò, אפתר aftar *mentitus est, blasphemavit, maledixit*.
אפתרא *blasphemia*.

פתש Arab. פתש fatasch *quæsivit, inquisivit, investigavit, scrutatus est*.
Nom: פאתש fatisch *scrutator, alicujus officialis*. פתש fetsch *investigatio, scrutinium*: item, *residentia*.

FINIS LITERÆ PE.

LITERA
צ ZADE.

צאל Inde צֶאֱלִים *arbores umbrifera* seu *umbrosa, umbracula.*

צאר Rabbin: צְאַרִי *palpavit.* Deinde, idem quod צָרַר *ligavit.*

צבב Tria significat. I. צָבַב. Inde Nom. צַב, Chald: צַב *currus, plaustrum* supernè tectum: *corbis dossuaria.* Deinde, צָב *testudo.* Arab: cum צ punct: צב dab, & צבי dabi *crocodilus* & *lacertus.*

II. Arab: צבב zabab *fudit, effudit, infudit, evacuavit, sparsit.*

Nom. צב zabb *fusio.* צב zub *situla.*

אִנְצִבָאב *effusio.*

מצב muzabb *infundibulum.*

מִנְצָב *effusus.*

III. Arab. cum צ punct: צבאב & צבאבה *nebula, caligo.*

צבא Duo significat. I. צָבָא *congregatus est, turmatim convenit* ad militandum, *militavit, dimicavit, pugnavit.*

Nom: צָבָא *militia, congregatio populi, exercitus.* Per Metaphoram, *tempus* ordinatum, determinatum, constitutum, *spacium temporis definitum.*

II. Per Metaphoram, צָבָא *militavit, ministravit Deo.*

Nom. צָבָא *cultus* & *ministerium.*

צבה Tria significat. I. צָבָה *tumuit, intumuit, inflatus, sufflatus fuit.*

Nom: צָבֶה *tumidus, inflatus.*

II. צבה. Inde צְבִי, quod ex usu Chald: est תפארה וחמדה *jucunditas, pulcritudo, delectatio, decor, voluptas, desiderium voluntas.* Deinde, צבי, Chald: טבי, Arab: טבא, Fœm. צביה, Syr: טביתא, Ara: טבו à pulcritudine dicitur *capreolus.* Rabb. צבאי *caprinus.*

Verb. Chald. et Syr. צְבָא & צְבִי *voluit, comprobavit, elegit, libitum fuit.*

Nom: צבות, & צְבִין, & צבין, & מצבא, & מצטבינות *voluntas, placitum, beneplacitum, animi propensio, inclinatio, arbitrium, decorum, res, negocium.*

Syr. בְּצְבְיָנָא *libenter, sponte, ultro.*

III. Arab. צבא, & צבי cibi *pueritia, juventus.* צבי sibi, & צביא *juvenis, puer.*

Verb. צבי sabi, & אצבי azbi *juvenem se facere, juvenescere, repuerascere.*

צְבִיָא *adhuc puer.*

צבח Arab: צבח zabah *luxit, illuxit, inclaruit, splenduit, manè surrexit.*

Nom: צבאח *diluculum, manè.*

צבח zobh *hora matutina, hora prima, manè, cras.*

מצבאח mizbah *lampas* de vitro, *lucerna.* צבוחה zubuha *lampas* de metallo

תצביח tazbih *aurora, diluculum.*

Deinde, צבח zabah *jentavit.*

צבט צָבַט *dedit, porrexit, præbuit, apposuit.*

Arab. cum צ punct: צבט dabat *tenuit, obtinuit, retinuit, comprehendit.*

אצבט adbat *circinavit.*

צבאט dibit *circinus, circinatum, tympanum.*

צבע Duo significat. I. צָבַע, Chald: & Syr. צְבַע; Arab. cum ע punct. צבע zabag *tinxit, intinxit, coloravit, lavit, madefecit, rigavit, baptisavit, immersit.*

Nom. צֶבַע, Chald: צִבְעָא, Arab: צבאע zibag *color, tinctura.*

אֶצְבַּע, Chald. אֶצְבַּע, Syr. צֶבְעָא & צִבְעִין, Arab. אצבע izba *digitus.* Rabb. אֶצְבַּע *digitus, penis.*

צִבְעִים *vipera.*

צבועים *homines tincti, fucati, hypocrita,* vel *ruffi.*

צִבְעִים *tempora.*

Arab: צבעה zabga *mersio, baptismus, intinctio, tinctura, imbutio coloris.*

מצבוע mazbug *tinctus.*

צבאע zabbag *tinctor, infector.*

צבאע sabag, *acetarium.*

II. Arab. cum צ punct: צבע idem quod עזב, *reliquit, dereliquit, deseruit.*

צבע seba, *pardales.*

צבר Duo significat. I. צָבַר, Chald: צְבַר *congessit, collegit, congregavit, coacervavit, comportavit, cumulavit.*

Nom. צִבְרִים *acervi, cumuli.*

Rabb. & Chal: צִבּוּר *collectio, congregatio, ecclesia, cœtus, universitas, collegiū.*

II. Arab: צבר zabar *expectavit, sustinuit, perseve-*

perseveravit, patiens fuit, toleravit, continuit se, speravit.

Nom. קבר zabr *spes, expectatio, patientia, consolatio.*

צאבר, צְבָאר, & צבור zabir, & צבור zabur *patiens, longanimis.*

מצבר muzabbir *consolator.*

צבר zabar *aloe*, succus.

צבת Duo significat. I. צָבַת. Inde צְבָתִים *fasciculi.*

Rabbin. צבת *ligavit, colligavit, conjunxit, sociavit.*

בית צבת *locus ubi spica conteruntur.*

Chald. צְבַת *forceps.*

Rabb: צְבָתָא *xylinon novum.*

II. Syr: צְבַת: Piel צבת *ornavit, præparavit.*

Nom. צבות, & צְבָתָא, & תִּצְבִית *ornatus, & omne genus instrumenti musici.*

צגר Arab: צגר câgat *charta bibula.*

צגע Arab: cum צ punct: אצטגע adtaga *jacuit, cubuit, accubuit.*

מִצְטַגַע *jacens, decumbens.*

Nom. מַצְגַע *cubile.* צגע *idem.*

אצטגאע *forma jacendi, cubitus.*

צגר Arab. צגר sagar *circuivit, subduxit se.*

Cum צ punct. צגר *rixatus fuit.*

Nom: צגר, Fœm: צגורה *rixa, contentio.*

צדד Duo significat. I. צָדַד. Inde צַד, & צִד, & שִׁד, Arab: שאט, & סאט & סט *latus.* צִדִּים *retia, laquei.*

לְצַד *contra, adversus, è regione.*

Rabb: צָדָד & צד *dispositio, modus, plaga mundi.*

Chal. צַד, Syr. צִיד & צאר *juxta, apud, circa, versus, à latere.*

Rab: צָדַד *locavit lapides loco congruo.*

צְדָדָה, Chald. צְדִידָה *stibium, fucus.*

Arab: צדיד *rubigo:* Item, *virus, venenum.* צדידי *virulentus.*

II. Arab. cum צ punct: צדד dadad *contrarius fuit, adversatus est, restitit, impedivit, avertit, contendit, pugnavit, certavit, belligeratus est.* Alc: sine puncto.

מצאדד *adversarius, contrarius, oppositus.* מצד mudidd *contentiosus, contumax, pertinax.*

צד didd *contrarietas, pertinacia,* in bono & malo, *contentio, studium, certamen.* צאדד dadid *contrarium.* תצארא *impedimentum.*

צדא Arab: צדא et צדיא *ærugo.*

צדה Tria significat. I. צָדָה idem quod צוד, *intentus fuit, disposuit retia:* in malum, *insidiatus est, insidias struxit.*

Nom: צְדִיָּה *insidia.*

II. צָדָה. Inde Niphal נִצְדָּה ex usu Chald. quibus frequens est, *vastatus, devastatus, desertus, desolatus fuit.*

Nom. צְדִי *vastatus.*

צדו et צְדִיוּת *devastatio, desolatio.*

III. Per Metaphoram, Chald. צְדָא *vastatus est animo, obstupuit, admiratus fuit.*

Nom: צִידָן *admiratio.*

Arab: cum צ punct. אצדי *perpessus fuit.*

צדם Arab. צדם *irruit, incurrit, obviavit, offendit, illisus fuit.*

Nom. צדמה *incursio, obviatio, illisio, offensio.*

מצאדם *obvians, occurrens, bellator.*

מצאדמאת *illisiones, percussiones.*

צדע Duo significat. I. Arab. צדאע sada *dolor capitis.*

מצדוע masdu *laborans dolore capitis.*

מצדע musaddi *faciens dolorem capitis.*

Alc. מִתְצַדַּע *dissolutus.*

II. Arab. cum ע punct. צדע *fidit, scidit.*

צדע *fissura.*

אצדאע izdag *tempora.* צדאע zadieg, et צדעא *idem.*

Rabbin. צִדְעַיִם *tempora.*

צדף Arab. צדף zadaf *accidit, evenit.* צאדף *invenit, deprehendit.* יַצְאדִף *discernat.*

צדף sadaf *cochlea marina, ostraca.*

צדף אלחנזיר sadif alchanzir *lardum porci.*

צדק צדק, Chald: צְדַק, Syr: זְדַק, Arab. צדק sadac, de verbis dicitur et actionibus: de actionibus sive rebus, *justus, æquus, conveniens fuit, decuit, oportuit, necesse fuit, expedivit:* de sermone, *verax, fidelis fuit, verum dixit.*

Nom. Adj. צַדִּיק, Syr. זַדִּיק et זְדַק, Arab. צדיק et צאדק zadic *justus:* de sermone, *verax, verus, fidelis amicus.*

Subst. צֶדֶק, Chald. צִדְק, Arab. זדק zidc *justitia* de sermone, *firmitas, veritas, fidelitas.*

צְדָקָה, Chald. צִדְקָא, Syr: זַדִּיקָא, Arab. צדקה zadaca *idem.* Deinde, צְדָקָה *beneficium* aut *eleemosyna.*

Syr. צַדִּיק *eleemosynarius, egenus.* Sed Arab. צארק zadic *qui dat eleemosynam.*

צנדוק zunduc *arca, loculus.*

Arab. הַצְדִּיק *fides, credulitas.*

מצדק muzaddic *credibilis.*

צדיק zidic *amicus, socius.* צדאקה *amicitia.*

צדוק, et צדוקא, et אצדקא *minister forensis,* à fidelitate, *lictor.*

Syr. צְרִיקָאִית, Arab. בְּאַלצִדְק *justè, verè.*

צדר Arab: צדר zadar *provenit.* צאדרנא *præmisimus.*

Nom: צדר zadar *pectus, thorax.*

צדור *principales.* מצאדר *principium.*

צדרה zudra *cartilago.* מצדר muzaddar *cartilaginosus.*

Syr. צַדְרָא *pectus.* צודרא *nausea, fastidium.*

Rabb. צֶדֶר *pannus.* צַדְרוֹי *panni venditor.*

צהה Inde צִי *navis.* צִיָּה *siccitas, ariditas terræ.* Inde per synecdochen, צִיִּים, *in terra* צִיָּה *siccitatis.* צִיּוֹן *siccitas.*

Verb Chald. et Syr: צְהָה & צְהָא *siccus fuit, aruit:* metalepticè, *sitivit.*

צְהֵי *sitibundus.*

צַהְיָא & צהות *siccitas, sitis.* צְהִיוּת & צְהָן *idem.*

צהב Inde Paul Hiphil מֻצְהָב *flavo & aureo colore infectus.*

Nom. צָהֹב *flavus, color aureus,* aut *colori* זָהָב *auri cognatus.*

Rabb. צֶהָב *color, flavus* sive *auri:* Item, *frons splendida.*

Et Verb. Chald. צְהַב *lætatus est, hilaris fuit:* item, *irritavit, ad iram provocavit, contristavit.*

צהב & אצהב *aurum.*

צהד Arab: cum צ punctato צהד. Inde אצטהד adtahad *persecutus fuit, tribulavit, afflixit.*

Nom: אִצְטְהָאד *persecutio, tribulatio, afflictio.*

מֻצְטַהִד *persecutor.*

צהל צָהַל, Arab: צהל zahal *hinnivit:* Metaphoricè, *jubilavit, gestyt, exultavit, lætatus est, lætitiam clara voce testatus est.*

Nom: מִצְהָלוֹת *hinnitus.*

Arab: צהלה zahala *hinnitus.*

צהף Arab. צהאף zahaf *bajulus.*

צהר Inde Nom. צֹהַר *lumen, lux,* et *fenestra.*

צָהֳרַיִם, Chald: טִהֲרִין, Arab. cum ט punct. טהר dohar, et טְהִירָה *meridies, hora sexta*

יִצְהָר *oleum.*

Verb. הִצְהִיר *oleum fecit* aut *expressit.*

Rabb. צָהַר *luxit, splenduit, inclaruit, innotuit, apparuit.* צַהֲרִי *lucidum.*

Chald: טְהָרִין *dæmones.*

Arab: cum ט punct. ad differentiam טהר *mundus fuit,* טהר dahar *splenduit, illuxit, claruit, apparuit, visus fuit.*

Nom. טאהר dahir *apparens, visibilis, clarus, pars exterior.* טהור *apparentia.*

טהיר *manifestus.*

טהור *dorsum.*

צוא Arab. cum צ punct. צוא & ציא *luxit, splenduit, coruscavit, fulsit.*

מציא et מצי mudi *illuminatus, splendidus, lucidus, clarus.*

Nom. צוא, & ציא dia, et צו dau *splendor, lux, illuminatio, jubar, claritas, fulgur*

צוב Arab: צוב, & ציב, & צאב: Hiphil אצאב & אציב *accidit, obviavit, evenit, pervenit, attigit, passus, afflictus, malis affectus fuit.*

Deinde, ציאב zajab *torsit, contorsit, extendit.* מציאב muzajab *tortus, extensus.*

Nom. צואב *accidentia, passiones.*

מציב *inflammans.*

צאיב *perveniens, attingens.*

צוד צוּד, Syr. צָד, Arab. צאד vel ציד & אצטאד aztad *intentus, insidiatus fuit, disposuit retia, posuit pedicas, struxit insidias.*

Nom: Hebr: et Chald. צַיָּד, Arab. צייאד zaijad *venator, auceps, piscator.*

צַיִד, Chal. זֵיד, Arab. ציד zaid; Fœm: צֵידָה & צֵידָה *venatio, aucupium, piscatio:* actio et res.. Metonymicè, *præda* venatu capta: Metaphoricè, *cibus* venatione partus, aut quovis modo paratus, præter panem, *viaticum, commeatus, alimentum, victus, annona.*

Inde Verb. Hithpael הִצְטַיֵּד, Chald. אִזְדַּוַּד *cibo se instruxit ad iter, viaticum sumsit.*

Nom. מָצוֹד, Fœm. מְצוּדָה, Chald. מְצִידָא, Arab מְצִידָה. Et cum cholem מָצוֹד, Chald. מְצָדָא *rete, funis.*

Deinde, מָצָד *receptus, arx magna, munitio, caverna.* מְצוּדָה *idem.* מְצָדִים *idem.*

Arab: צאד & ציד *commeatus, cibaria, victualia, penus, provisio, copia.*

Inde Verb. צואד zavad *providit, suppeditavit.* אתצואד atzavad *provisus fuit.*

מצואד muzeved *provisus.*

מציאדה maciada *muscipula.*

זִיזָן *falco.*

צוה Inde Piel צִוָּה *jussit, præcepit, mandavit, amandavit, commendavit.*

Nom. צו *præceptum, mandatum.*

מִצְוָה *præceptum, mandatum.*

Rabbin. צִוּוּי *jussio, Imperativus modus.* הַצְוָאָה *mandatum.*

צוח צַוַּח, Chald. צְוַח *clamavit*.
Nom. צְוָחָה, Chald. צְוָחָא *clamor*.
Rabb. אִצְוָחָא, Chald. אִצְוְחָה *clamor, jubilatio*.
Arab. צאח & צ'ח zih *clamavit, exclamavit, vociferatus est, ejulavit*.
Nom: צַאִיח & אִצְיָחָה *clamans*.
צ'יאח *clamor, celeusma, vox, tessera vocalis, symbolum*.
צ'יאח zajah *balavit* ovis aut hœdus.
צַיָּאח *clamosus*.

צוך Inde Arab: מצאכארה *verbera*.

צול Inde צוּלָה & צוּלָה, מְצוּלָה, Targ. מְצוּלָא *multitudo & profunditas aquarum, abyssus, vorago*.

צום צוּם & צָם, Arab. צאם *jejunavit*.
Nom. צוֹם, Chald. צוֹם, Arab: צ'יאם ziam *jejunium*: Arab: *quadragesima*. Item, *vespera festi*, & *intestinum jejunum*.
Chald. צָאֵם *jejunans*. Arab: צָאִים *jejunus*. Deinde, צוֹם *collectio, congregatio, cœtus*. צָם *intestinum jejunum*.

צון צֹאן, et literis או permutatis, צאן, ubi א quidem scribitur, sed ו legitur; Chald. & Syr. עָן et עאן, Arab. cum צ punct: צאן dan *pecus minus*. Nomen collectivum comprehendens *oves* et *capras*. Per Metaphoram, *populus*.
Arab. צאנאוי danavi *ovillus*: צאינה duaina *ovicula*.
צ'יון *statua, titulus*.
צ'ונא *tumulus qui sepulcro imponitur*.
צִיֵּן *signavit*.
צִיֵּן *speculatus est*. מְצַיְּנִין *speculatores*.

צוע Arab: cum צ punct: צאע & צוע & צ'יע *periit, evanuit*.
Nom: צ'יאע *perditio, evanescentia*.
Sed cum ע punct: צ'יע zajih, & הצ'יע *monetarius, anaglyptes, sculptor, gemmarius, aurifex*.
צ'יע zajag *inauravit*. צ'יאעה ziaga *inauratio*.

צוף Tria significat. I. צוּף & צָף *natavit, innatavit, enatavit; superfluxit, inundavit, fluctuavit*.
Nom. צוּף *favus*, vel *placenta mellis*: *suavitas, salubritas*.
צָפָה *fluor, fluctuatio*.
II. Arab. צוף suph *vellus*.
מצוף musaffaf *lanatus, lanosus, hirsutus, cincinnatus, crispus*.
צואף savaf *lanifex, lanarius, pannifex*.
צוף zuf *gremium*.
Deinde, צ'יף *ver*. צ'יפי zaifi *vernus*.
צאף *clarus*.

III. Arab. cum צ punct: צ'יף dof, & צ'יף dif vel dajaf *invitavit, suscepit, excepit hospitio*.
Nom. צ'יאפה diafa *receptio, collectio, hospitalitas, invitatio, convivium, epulum, xenium*. Item, *cœnaculum, triclinium, hospitium*.
מציף mudaif *hospitalis, hospes*. צאיף *hospes*.
מציף mudajaf *invitatus, conviva*.
מצאף *comparatio*.

צוץ Duo significat. I. צוּץ & צָץ *floruit*.
Nom: צִיץ, Fœm. צִיצָה *flos*. Deinde, *ala*. Tertio, *lamina*.
צִיצִת *cincinnus, capillitium*. Deinde, *fimbria, fila*.
Chald: צִיצִין *pinnæ piscium*.
II. Per Metaphoram, הֵצִיץ *apparuit, conspectus fuit*.

צוק Duo significat. I. צוּק et צָק *adhæsit*.
Nom. צוֹק, Arab. צ'יק dic: Fœm: צוּקָה, Arab: צ'יקה dica *pressura, afflictio, tribulatio, angustia*. מָצוֹק, Fœm. מְצוּקָה *idem*.
Arab. בציק bidic *anguste, arcte*. תצוק taduc *constrictio*.
אלציק *constrictio cordis, tremor cordis*.
אציק *angustia*.
מציקין mudicin *vincti*.
צאקה dica *unitio*. צאיק *comprimens*.
מציקא *anxius, solicitus*.
II. צוּק idem quod יָצַק, *fudit, diffudit, liquefecit, diffusus fuit, diffluxit*.
Nom: מָצוּק *statio, columna*.

צור Quatuor significat. I. צוּר et צַר idem quod צָרַר et יָצַר, *pressit, compressit, anxit, angustavit, cohercuit, coarctavit, colligavit, compegit, afflixit, vexavit, cruciavit, tribulavit, molestavit*. Absolute, *angustus, arctus, anxius, tristis, afflictus fuit*.
Nom. צַר *arctus, angustus*. Absolute, *angustum, angustia*.
Fœm. צָרָה *angusta*: et absolute, *angustia, angor, cruciatus, ægritudo*.
צֹר et צוּר *petra, culter*. Metaphorice, *petra, robur, fortitudo, arx*.
צִיר *angustia*. Deinde, *cardo*. Tertio, per metaphoram, *legatus*.
Inde Verb. הִצְטַיֵּר *legatum se finxit* seu *simulavit*.
Rabb. צִיר *polus, cardo mundi, foramē*.
צִיר *missus, ablegatus fuit*.
II. Metaphorice, צוּר *obsedit, oppugnavit*.
צַר *oppugnator, adversarius, hostis*.
מָצוֹר, Fœm: מְצוּרָה, Chald: צִירָא *obsidio*,

innumbravit, obumbravit.
Nom. צֵלֶל, Chal: טְלָל, Arab. טלאל:
Item, צֵל, Chald: טוּל *umbra, tegmen.*
צְלָצַל *idem.*
II. צָלַל *motus, commotus, collisus, concussus fuit, tremuit, contremuit, tinnivit, sonuit, strepuit.*
Nom. צִלְצוּל est רַעַשׁ, *strepitus.*
מְצִלּוֹת, Fœm: צִלְצְלִים & צִלְצְלִים,
Chald. צִלְצְלִין & צִלְצָלִן: Dual. מְצִלְתַּיִם
tintinnabula, cymbala.
Syr: צֶלְצְלָא, Arab: צלאצל *cymbalū.*
צְלָצַל *species locustæ.*
III. צָלַל *depressus, mersus, immersus, submersus fuit in profundum.*
Nom. Rabb. צָלוּל *clarus.*
צְלִילִין *res clara, sapida & grata.*
IV. Arab. צלל & צל *conjunctus, continuus, continuatus fuit, adhæsit, attigit, pertigit, pervenit.*
Nom. מתצל *conjunctus, continuus.*
אתצאל *continuitas.*
צאיל *solidavit metalla.* תצויל tasul *solidatio.*
V. Arab: cum ﬞצ punct. צלל dalal, & צל *erravit, deceptus, seductus, falsus fuit.*
Nom צַלָאלָה *error, ignorantia.* מצלון *seductores.* צאל *errans.*

צְלָא Duo significat. I. Chald. & Syr: צְלִי צְלָא, Arab. צלי zali: Piel צַלֵּא & צַלִּי *oravit, precatus fuit.* Item Arab. *missam dixit* aut *celebravit.*
Nom. Chald. & Syr: צְלוֹתָא, Arab. צלוה zalavah, & צלאה zalaah *oratio, precatio.*
Rabbin. צְלוֹנִית *precatrix.*
II. Chald: & Syr: צְלָא *motus est, inclinatus fuit, nutavit ad casum, vergit ad finē: Activè, inclinavit.*
Syr. צְלִי *intentus, deditus, proclivis.*
Rabb. צַלָּא *corium, cortarius.*

צְלַב Duo significat. I. Chald: et Syr. צְלַב, Arab. צלב zalab *suspendit, cruci affixit, crucifixit.*
Nom. Chald: צְלִיב, Arab: צלאב & צליב zalib *crux, patibulum.*
צְלִיבָא *crucifixio.*
צְלִיבָאִית *in modum crucis.*
Arab: צלב *signavit se cruce:* item, *transversavit, subtexuit.*
תצליב tazlib *crucifixio.*
מצלב muzallab *transversus, intertextus:* item, *bivium.*
מצליבה *cruces, afflictiones.* צלובא *crucifixus.*
II. Arab. צָלַב & צָלִיב *durus.*
צלב zulb *dorsum, lumbus.*

צְלָה צְלָה *assavit ad ignem, super prunis torruit.* צְלִי *assatura* Rabb. צְלִיָּה *idem.*
Arab. צלי *calefecit.*

צְלַח Quatuor significat. I. צְלַח, Chald. צְלַח *scidit pedibus, perrupit, scidit, dissecuit, divisit, pervasit, trajecit.*
Nom: צַלַּחַת *lecythus, scutella.*
Chald. צְלוֹחִין *divisiones, sectiones.*
Rabbin: צֶלַח *infirmitas capitis vehemens,* hemicrania.
II. Per Metaphoram, צָלַח, Chald. צְלַח *pertransijt feliciter, felix, prosper fuit, prosperè cessit, profecit, profuit, successit feliciter, benè successit.*
Nom. Chald. מַצְלַח *prosper.* אַצְלָחוּת *prosperitas.*
III. Arab: צלח zalah: Hiphil אצלח azlah *paravit, reparavit, instauravit, refecit, perfecit, rectificavit.*
Nom. צאלח *bonus, utilis, congruus.* צלאח *bonitas.* אםהצלאח *rectificatio.*
מצלחה mazlaha *commodum, utilitas.*
IV. צלח zalah *pacificus, concors fuit.*
צלח zolh *pax, fœdus, confœderatio, pactum, induciæ, reconciliatio.*
מצלח muzallih *pacificator, caduceator, legatus pacem petens, concors.*
מְצַלַּח *confœderatus.* אצטלח *quietè egit.*

צְלַם Duo significat. I. צֶלֶם, Chald. צְלֵם & צלמן *imago, figura, simulachrum*
Rabb. צִלֵּם *formavit, pinxit.*
II. Per Metonymiam, צַלְמָוֶת *umbra, caligo, tenebræ.*
Arab. cum ﬞצ punct: צלם, Fœm: צלמה *tenebræ, caligo.*

צֶלַע צֵלָע & צֶלַע, Chald. עִלַע, Syr: אֶלְעָא, Arab cum ﬞצ punct. צלע dala πλευρὰ *costa.* Per synecdochen, צֶלַע πλευρὰ *latus cujuslibet rei.*
Inde צֹלֵעַ, Fœm: צוֹלֵעָה *in alterum latus inclinans, claudicans.*
Nom: צֶלַע *inclinatio in latus, claudicatio, contritio, calamitas, lapsus.*
מצרע madla *junctura architecti.*

צְלַף Chal. et Syr: צְלַף: Piel צַלֵּף: Hiphil אַצְלֵף *percussit, allisit, contudit.*
Rabb. צָלָף *nomen arboris,* in qua crescunt cappares.
Arab. צלפה zulfa *vectura, merces,* quæ pro vectura solvitur, *naulum.*

צְלַק Arab: צלק *parturivit.*
צלוקה zuluca *thorax.*

צמם Tria significat. I. צמם idem quod צמא, *sitys*. Inde צמים *sitibundus*.
צמרה *coma anterior capitis*.
II. Arab: צמם zamam *surdus fuit*.
אצם azamm, & צמאמה zamania, & צם *surdus*. צמומה zumuma, & הצמום tazamum *surditas*.
III. Rabb. צמצם *construxit, coarctavit*.
Arab. cum צ punct. צמם damam *coegit, collegit, contraxit, applicavit*.
צם dam *collectio, congregatio*.
אנצמאם *coarctatio, adjunctio*.
צם *detumuit*.

צמא צמא, Arab: צמא *sitivit*: Per Metaphoram, *vehementer cupijt, desideravit*.
Nom: צמא, Fœm: צמאה *sitiens*.
Subst. צמא, Fœm. צמאה: & צמאון, Arab: צאמיה, & טמה, & טמאן *sitis, aviditas, siccitas*.

צמד Inde Niphal נצמד, quod significat היכור ודבוק, *ligatus, alligatus, connexus, conjunctus, sociatus, associatus fuit, adhæsit*.
Arab. cum צ punct. צמד damad *alligavit, emplastrum imposuit*.
Nom: צמד *jugum*.
צמיד *armilla*. Semel significat *colligaturam* seu *operculum vasis*.
Arab. צמד damd *jugum, lorum jugi*. צמאד dimad, & אצמדה âdmada *emplastrum, cataplasma*.
Rabb: אצטמד *colligatus fuit*:

צמה צמה idem quod צמא, *sitivit*.

צמח צמח, Chald. צמח: Piel צמח *germinavit, pullulavit, repullulavit, crevit, natus, ortus est*. Syr: *splenduit, colluxit*.
Nom. צמח, Fœm. צמחה, Chald. צמח, Syr. צמחא *germen, surculus*. Syr. *splendor, jubar*. Deinde, צמח *germen* dicitur המשיח *Messias*.
Chald. צמוח *germinatio, repullulatio*.
Rabb. צמחים *pustulæ, vesicæ, tumores, eminentiæ*. צומח *parvas habens aures*.
צומח *vegetabile*.
Arab. cum ח punct. צמאח *concavitas*.
Rabb. צמיחה *origo, exortus*.

צמל Rabb. צמל *pubescere*.

צמן Arab. cum צ punct. צמן daman, & אצמן adman *recepit, spopondit, fidejussit*.
צאמן damin *sponsor, vas* dis.
צמאן daman *sponsio, vadimonium*.
יתצמן *colliget*. תצמנה *amplectitur eũ*.
מצמן madman *securus*.

צמע Rabb. צמע *cujus aures dependent deorsum*.

צמק צמק *aruit, arefactus fuit*. צמוק *phtisis*.

Nom. צמוקים & צמוקים, Chald. צמוקין *uvæ siccæ, uvæ passæ, passulæ*.

צמר Tria significat. I. צמר, Chald. עמר, Syr. עמיר *lana*.
צמרת *ramus summus arboris, frons ndis, cacumen*. Rabb. צמר *lanificus*.
צמר genus lini candidissimum, *xylon, gossypium*.
Chald. עמר *tinea*, lanas arrodens.
אמר *agnus, ovis, pecus*, à lana. אמרא *agnicula*.
Deinde, Rabb. צמר *calefecit*. צומר *calor*. צמירא *calculus*.
II. Arab. צמר *congregavit*.
III. Arab. cum צ punct. צמר *cogitavit, perpendit*.
Nom: צמיר *cogitatio, mens, conscientia, animus*.

צמת Duo significat. I. צמת, Chald. צמת *destruxit, excidit, strinxit, constrinxit*.
II. Arab. צמת zamat sicut Hebr. אלם, *constrictus fuit linguâ, obmutuit, siluit, tacuit*.
Nom: צאמת zamit *tacens, mutus*.
צמתה zumt *silentium*.

צנן Inde צנה, Chald. צנא & צנן *frigus*.
Deinde, צנה *scutum*.
צנים & צנינים *spinæ acutæ, sudes, pali, conti, hastæ nauticæ, fuscinæ*.
צנצנת *scutella*.
Rabb. צנן *frixit*.
צנון *raphanus*. צנונת *arida, sicca*.
Arab. צנאן *fœtor ascellarum*.

צנה Arab. אצניה *perpessa est*.

צנח צנח *fixus, infixus, defixus, impactus, impressus fuit*.
Arab. צנח *cymbalum*.
צנאחה zanâcha *canistrum*.

צנט Arab. צנטה zunta *corrigia*.
צנאט zunat *cingulum*.

צנם Inde צנומה *parvæ, tenues, in multa frusta divisæ, siccæ, aridæ*.
Syr. צונם, Rabb. צנומא *petra*.
Arab. צנאם *colles*. צנם zanam *imago, statua, idolum*.

צנע Tria significat. I. צנע, Chald. צנע *humilis, modestus, verecundus fuit*.
Nom. Chal. צניע *humilis, verecundus*.
Rabb. צנועה & צניעות *verecundia, pudor*. צנע *sinus*.
II. Syr. in malum, אצטנע *humilem se simulavit, callide & fraudulenter egit, imposuit, circumvenit*.
צניעא *astutia*. בצניעות *astutè*.
III. Arab. צנע zana *fecit, operatus est*.

Nom.

Nom: צאנע zani *factor, faber, artifex.* צנאעה zanaa *opificium, artificiũ, ars.* צנע, Fœm: צנעה *opus.*

צנף Duo significat. I. צנף, Chald. צנף *volvit, involvit, circumvolvit, circumdedit.*

Nom. צניף, Chal. צניף *cidaris, vitta, tiara ambiens & operiens caput.*

מצנפת, Chald. מצנפא *idem.*

Chald: צנפא & צנפת *ora.*

Rabbin. צניף *sustentaculum.*

צנף *hinnivit equus.*

II. Arab: צנף zanf *species, genus, natio, quidam.*

מצנף *specialis, peculiaris.*

צנק Inde צינוק *carcer, manica ferrea.*

צנר Inde צנור *canalis; sera; turris.*

Chald. צנורא *tridens, fuscinula.*

Rabbin. צנורא *stilla sputi ex ore:* item *molendinum.*

Arab. צינורה *verticillum.*

צנארה zannara *hamus, uncus.*

מצנר muzannar *hamatus.*

צעב Arab. צעב zaab *durus, gravis, difficilis fuit.*

צעב zaab *durus, gravis, difficilis.*

צעובה zuuba *gravitas, difficultas, ærumna.*

צעד Duo significat. I. צעד *incessit, ambulavit, gressus, progressus est.*

Nom: צעד *incessus, gressus, passus, deambulatio.*

צעדה *motus, motio, commotio, agitatio.*

צעדות *tibialia.*

אצעדה *ornamentum pedis, armilla.*

מצעדים pro מסעדים, literis צס permutatis, *fulcra.*

II. Arab. צעד zaad *ascendit, sursum tendit, subijt.*

Nom. צעודה *ascensus.* תצעיד *sublimatio.* מצעד *sublimatus.*

צעה Duo significat. I. צעה *ivit de loco ad locum, discurrit, abijt, migravit, vagatus est.*

Nom. צעצעים *pueri.*

Chald. מצעיא *fraudes.*

Rabb: צעצא & צעי *scutella.*

II. Arab. cum ע (g) punct. צעה *audivit, attendit, auscultavit.*

צעט Arab. cum ע צ punct: צעט *anxit, compressit, constrinxit, afflixit.*

Nom: צעט *compressio, constrictio.* צאעט *constringens.* אנצעאט *compressio.*

צעטה *casus* seu *obviatio, tribulatio.*

צעל Syr: צעלותא *excrementum.*

צען צען *translatus fuit, loco motus fuit.* Arab. cum צ punct: צען *reposuit.* תצען *pariet.*

צעף Duo significat. I. צעיף *velum.* Arab. מתצאעף *tectus, obtectus.*

II. Arab. cum צ punct. צעף daaf *defecit, debilis, infirmus fuit, languit.*

Adject. צעיף daif *infirmus, debilis.*

צעף *infirmitas, debilitatio.*

Deinde, Arab: cum צ quoq; punct. 1 Cor. 14. v. 40. *Illud* יצאעף *adornat homo.* אצעאפא *multiplex.*

צעק צעק, Chald. צעק *clamavit, vociferatus est, vocavit.*

Nom. צעקה *clamor, vox magna* per Metonymiam, *vis, injuria, scelus, miseria calamitas.*

צער Duo significat. I. צער *minutus, diminutus, parvus, minor fuit dignitate, vilis, contemtus fuit; viluit.*

Chald. et Syr. צער *parvipendit, vilipendit, contempsit, despexit, dedecoravit, contumelia, ignominia affecit, convicitatus est, maledixit.*

Arab. cum ע punct. צער zaggar *minuit, minorem fecit.*

Nom: צעיר, Chal: et Syr: זעיר, Arab. צעיר zagir, et צאער *parvus, minor,* vel *ætate,* vel *conditione* seu *dignitate.*

Subst. מצער *parvitas, parvum, modicum, paucitas.*

מצעירה *parva.*

Syr. צערא *ignominia, dedecus.*

מצערן *contumeliosus, convicitator, maledicus.*

Arab. צער *parvitas.* מתצאער *sese minorans.* צגאר *contemtus.*

II. Rabb: צער & הצטער, Chal: אצטער *doluit, laboravit.*

Nom: צער *parvitas animi, dolor, angustia, labor.*

צעת Arab. צערה *radices fragiles.*

צפף Inde Arab: ציף *loquetur.* הצפיף *livor.* צף *locus.*

צפד צפד *adhæsit.*

צפה Quatuor significat. I. צפה *speculatus, contemplatus est, respexit, prospexit, circumcirca vidit, consideravit:* per metonymiam, *observavit, expectavit, præstolatus est, speravit.*

צפה *speculator.* מצפה *idem.*

מצפה, & צפיה, & צפית, & צפה, Fœm. מצפה *specula.*

II. Per antiphrasin, Piel צפה *cælavit, texit, operuit.*

Nom.צפוי *obductio, operimentum.*
צפרת *capitellum.*
Rabb.צפיא *reliquiæ nucleum tegentes.* צפיתא *candelabrum.*
III. Arab: צפא zafi *colavit, clarificavit, purgavit, abnodavit.*
צאפי zafi *purus, clarus.* צפרה *puritas.*
תצפירה tazfia *abnodatio.*
מצפי *despumatus.*
צפירה zafia *arista.*
אצטפי per Metaphoram, *segregavit, elegit, delegit, designavit.*
Nom: צפי *electus.* צפוה *electio.* מצטפי muztafi *electus.* אלאצטפי *comparativus.*
צפא *petra.* צפיאן *terra lapidosa.*
IV. Arab. cum צ punct: צפי quod דפי daffi pronunciatur: & אצפי adafi *calefecit.*
Nom. אלאצאפי *calidus.*
אלאצאפירה *calefactio.* צאפי dafi *calefaciens.*

צפח Duo significat. I. צפח. Inde צפחת *scyphus, lecythus.* צפיחית *laganum.*
Chald: צפח *lætatus est.*
צפוח *lætitia, gaudium, titillatio, compunctio.*
Syriacè, צפח *illaqueavit:*
צפחא *laqueus.*
II. Arab. צפח zafah *pepercit, remisit.*
Deinde, צפח zaffah *bracteavit.*
צפאחה zafaha *bractea* seu *lamina thoracis.* מצפח musaffah *bracteatus, laminatus.*

צפן Duo significat. I. צפן *abscondit, occultavit, recondidit, reposuit, custodivit, servavit, reservavit.*
Nom. צפון *absconditus, reconditus, thesaurus.*
צפון, Chald: צפון *septentrio.*
צפוני *septentrionalis.*
מצפונים *abscondita, recondita.*
II. In malum, צפן *occultè insidiatus est, absconditus, occultatus fuit.*

צפע Inde צפע & צפעני *regulus, basiliscus, aspis.*
צפיעים *excrementa.*
צפיעות *genimina.*

צפק Arab. צפאק siphac *panniculi, tunicæ.*

צפר Tria significat. I. צפר *vertit se, rediit, circuivit, circundedit.*
Nom: צפיר, Chal: צפיר *hircus, hædus.*
צפירה *circuitus, periodus, cidaris, corona* caput ambiens & circundans.
צפור, Chald. צפר, Arab: אצפור azafur *avicula, passer.*

צפרן, Chald: טפר et טופר, Arab. cum ט punct. טפר & טפרה dafra *unguis, ungula.*
Chald: טופר, Arab: טפר dafar *onyx:* itē, *ungula aromatica, & malleus magnus.*
Arab: אלטופאר *onycha.*
Rabb. צפור *jugulum.* צפרת *genus locustæ.* צפורי *spongia, & funis.*
Chald. et Syr. צפר & צפריר *aurora, manè, tempus matutinum.*
Verb. צפר *manè surrexit.*
II. Arab: צפר zafar, & אצפר azfar *palluit, expalluit, decoloratus, flavus fuit.*
אצפר *flavus.*
צפרה zofòra *pallor, decoloratio, flavedo, color auri.*
צפרה *bilis, cholera.*
צפראוי zafravi *biliosus, cholericus, melancholicus.*
צפרן zafran (alij זעפרן, alij ספרן scribunt) & עצפור *crocus:* à colore flavo.
צפאר zufar *rubigo.*
צפירה *adolescens.*
III. Arab. cum צ punct: צפר *plexit.*

צקר Inde צקר *ciconia.*

צקל Inde צקלן *folliculus.*
Arab. צקל zacal *splenduit, coruscavit, resplenduit, reluxit.*
Nom. צקאלה zakala *splendor, coruscatio:* in Avicenna.

צקע Arab: צקיע *casia:* item *grando.*

צרר Tria significat. I צרר, Chald: צרר & צר *ligavit, colligavit, vinxit, consuit, strinxit, constrinxit, pressit, compressit.* ד
Nom: צרור, Chald: צרר *fasciculus simul colligatus.* Deinde, *sacculus, loculus, crumena.* Tertio, per synecdochen, צרור idem est quod צור, *lapillus ponderis, & quicunq; lapillus, scrupulus, calculus.*
צרור, Chald. צריר *ligatus, colligatus.*
Rabbin: צרר *restrinxit sanguinem.*
צרצור *vitrum strictioris.*
II. Per Metaphoram, צרר *anxit, afflixit, vexavit, infestavit, cruciavit.*
Nom: צר *hostis, adversarius:* Item, *angustus.* מצר *angustia.*
Arab. אצטראר *angustiæ, difficultates.*
צר *tribulatio, angustia.*
III. Arab. צרר *strinxit, constrinxit dentes, frenduit, striduit.*
Nom. צריר *constrictio, frendor, stridor*
צרור zarur *mespilus, sorba.*
תצר *frendor.*
Deinde, Arab. cum צ punct: צרר, quod

quod דבר pronunciatur, *necessariū fuit.*
Nom. צרוּרח *necessitas.* אצטרא *idem.*
צרורי *necessarius.* מצטר *idem.*
Item Arab. צַרַר *damno affecit.*
צר *nocumentum.* מַצַרָה *impedimentum, nocumentum.* צררא *idem.* מצר *damnosus.* צריר *claudus.* צרר *species.* צרור *ligatus.* צראר *psittacus.*

צרב Duo significat. I. צַרַב, Chald: צְרַב *ussit, combussit, incendit, arsit.*
Nom: צָרֶבֶת *ardens:* absolutè, *combustio.* Chald. צָרְבָא *idem.*
Rabb. צָרִיב *fortis, durus.*
צורבא *doctus:* Item, *superflua constipatio.*

II. Arab: cum צ punct. צרב darab *verberavit, cecidit, percussit, pulsavit, ferijt, sauciavit.*
Nom: צאריב darib *percutiens, verberans, pulsans.*
צרב darb, Fœm: צרבה dârba *percussio, cædes, vulnus, flagellum.*
Avic: צרב darb *sanguinolenta egestio.*
צַרְבָאן *verberatio, pulsatio.*
צרבה dârba *tonitru.* אִצְטִרַאב *pugnæ agitatio.*
אנצרב andarab *rixatus, jurgatus, digladiatus, præliatus fuit, pugnavit, oppugnavit:* de cane, *rinxit.*
מנצרב mundarib *præliator, miles.*
מנצריבה mundarîba *pugna, bellum, rixa, rictus canis.*
Item, צרב *tetendit.*
מִצְרַב *tentorium, tabernaculum.*
צֶרֶב *modus, species:* item, *multiplicatio.* מִצְרוב *multiplicatus.*

צרג Arab. צרג zarg *ephippium.*
צראג zarrag *ephippiarius.*
אזרג azrag *stravit equum* aut *mulum, sellam imposuit.*

צרד Rabb. צָרִיד *furfur,* ab ariditate: Item, *oblatio sicca.*
צרוד *raucus, vocem habens aridam.*
אֶצְבַע צְרִידָא *digitus longus.*
רוח צרדה *nomen cacodæmonis.*
Arab. צרד *rana:*
צרר *persecutionem passus est.* מצרור *persecutionem passus.*

צרה Inde צֳרִי, & צֲרִי, & צרי est נטף *humor* seu *succus ex arboribus incisis fluens* seu *distillans.*
Chald: et Syr. צְרָא *scidit, incidit, proscidit, rupit.*
Nomen צְרִי *scissus.*
Arab: צארי *arbor navis, malus.*
Cum צ punct. צרי deri *ferrugo.*
מצרי mudri *ferruginosus, obscuratus, non lucidus.*

צרח צְרַח, Chald. צְרַח *elevavit vocem, clamavit, exclamavit.*
Arab: cum ח punct. צרח zarach *clamavit: cecinit,* de gallo.
Nom. צְרִיחַ, Arab: צַרְחַ *turris.*
Arab: צריח & צראח *vox, clamor.*
Rabb: צָרַח *doluit.* צְרַח *dolor.*
Arab: אנצרח anzarah *tristis fuit.*

צרט Arab. צראט *via, semita, callis.*
צרט zarrat *cribravit.*

צרך צֹרֶךְ. Inde צֹרֶךְ *necessitas.* Rabbin. *necessitas, egestio stercoris.*
Chal: צְרוֹךְ צוֹרֶךְ, Arab: צרק *indigentia, defectus, desiderium, utilitas.*
Chald: et Syr: צְרִיךְ *indigens, egenus.*
Rabb: צְרַךְ & הִצְטָרֵךְ *necesse fuit, necesse habuit, indiguit, oportuit, debuit.*
אִצְטְרִכִּיָא *necessaria, cibaria oportuna.*
צָרְכֵי הַגּוּף *necessaria corporis.*
Arab. צרק *necessitas.*

צרם Rabb: צָרַם *scidit, fregit.*
Arab. צַרְם *intestinum rectum.*
מצרם mazr.m *farcimen.*
צרם carm *gutta.*
Sed cum צ punct. אִצְרַם *accendit.*
Nom. אִצְטְרָאם *accensio, succensio.*

צרס Arab. cum צ punct: צרס dars *dens:* item, *dentale aratri.*
צרס darras *dentavit, dentibus instruxit.* אתצרס atdarras *dentivit.*

צרע Tria significat. I. צָרַע. Inde Paul Piel מְצֹרָע *leprâ affectus, leprosus.*
Nom: צָרוּעַ *leprosus.*
צָרַעַת *lepra.*
צִרְעָה, Chald. עִרְעִיתָא *vespa, crabro.*
Rabb. צִרְעִין *apes, feræ, vespæ.* צרע *leprosus fuit.*

II. Arab. צרע *cecidit, dejectus, prostratus, allisus fuit.*
Nom: צרע & צראע *epilepsia.* מצרוע *epilepticus.*
מצארע muzari *luctator, athleta.*
אנזראע inzira, & מנצארע munzara' *lucta.*

III. Arab: cum צ punct. צרע dara', & אצתרע adtâra *clamavit, cantavit, oravit, precatus est.*
Nom: תצרע *oratio.* צראע *clamor, cantus.* צרע *uber.*

צרף Tria significat. I. צָרַף, Chald: צְרַף *fudit ad purificandum, liquefecit, conflavit, probavit, igne purgavit, examinavit metalla,*

קִבֵּל *adverſus, ex adverſo, è regione, coram.* קְבוֹל *baliſta.*

Chald: קֳבֵל, & קְבֵל, & לָקֳבֵל, Syr. קְבוֹל, & לְקוּבָל, & קֳבַל *coram, è regione, adverſus.*

Arab. קבל *ante.*

Verb. Syr. קַבֵּל, Hiphil אַקְבֵּל & כַּקְבֵּל, Arab: אקבל aqbal *incurrit, occurrit, adiit, acceſſit, advenit, aggreſſus eſt, oppoſuit ſe, adverſatus eſt, contradixit, repugnavit.*

Syr. סַקוּבָל *adverſarius, inimicus.*

Arab: מתקאבלין *oppoſiti, directo oppoſiti.* מקאבל *oppoſitum.*

מסתקבל muſtaqbal *veniens.*

אסתקבאל iſtiqbel *adventus.*

קבלה quible *meridies.* קבלי quibli *meridionalis.*

קבילה *tribus, generatio, familia.*

III. Chald. et Syr. קְבַל *clamavit, compellavit, provocavit, conqueſtus eſt, murmuravit.*

קְבִילָה *clamor.*

IV. Chald. קְבַל *denigratus, obſcuratus fuit, caligavit.*

Nom. קְבַל *obſcuritas, caligo.*

קְבָלָא *ſcheda.*

קבע קָבַע, Chald. et Syr. קְסַע, ex uſu Chal. *fixit, infixit, confixit, affixit:* per Metaphoram, *oppreſſit, peſſumdedit, perdidit, corrupit, vi rapuit, diripuit.*

Nom. קוֹבַע *galea.*

קֻבַּעַת *fæx,* in imo vaſis fixa.

Rabb. קָבַע *fixit, præfixit, conſtituit.* קָבוּעַ Ch: קְבִיעַ *fixus, conſtitutus, ſtabilis.* קְבִיעָה *fixio, affixio, conſtitutio.* קֶבַע & קְבִיעוּת *ſtabilitas.*

קוֹבַע *mitra, pileus.*

קְבוּנָא *columna,* ע eliſo. קַבְעָן *raptor.*

קבץ קָבַץ, Chald. קְבַץ, Arab. cum ץ ſupernè punct. קבץ cabad, & קאבץ acbad *collegit, coegit, congregavit.* Rabb. קבץ *inſpiſſavit.*

Nom. קִבּוּצִים *congregationes.*

קַבְּצָן *collector, mendicus.*

Arab. קבץ quibd, Fœm. קבצה cabda *collectio, collecta, tributum, debitum, manipulus, faſciculus, merges, enchiridion, capulus, manubrium, ſtabulum.*

קאבץ cabid *collector tributi.*

מקבץ maqbad *anſa.*

קבץ *conſtrinxit, aſtrinxit.* קאבץ *ſtipticus.* מנקבץ *conſtringens ſe.* ינקבץ *conſtringetur:* in Avic. קואבץ *ventres gallinarum.*

Rabbin. הִתְקַבְּצוּת *ſyſtole.*

קבר קָבַר, Chald. & Syr. קבר *operuit terra, ſepelivit, tumulavit, humavit.*

Nom: קֶבֶר, Chald. קְבַר, Arab. קבר câbar *ſepulchrum.*

קְבוּרָה, Chald. קְבוּרְתָא *ſepultura, ſepulchrum.*

Arab. קביר & קאביר cabir *qui mortuos ſepelit, libitinarius.*

מקברה maqbâra *ſepulcretum, cœmiterium, oſſarium.*

קדד Duo ſignificat. I. קָדַד innuit הכנעת הראש ושחותו. Inde Niphal נִקַּד *inclinatus vel incurvatus fuit.*

Nom. קָדְקֹד *vertex capitis.*

קִדָּה *caſia.*

Rabb: קְדֵרְקְרִין *ollæ, caldaria.*

Arab. קדדה cudde *cyperos.*

II. Arab. קדד cadad *vomuit, evomuit, expuit.* קד cudd *vomitus, nauſea.*

קדדה quidda *feſtinantia.* מקד muquidd *feſtinus.*

קד cadd *jam, nunc.* אלקד alquadd *ejuſdem ponderis & menſuræ.*

Deinde, קדיד *caro ſalita & ſiccata.* מקדד *ſiccus, exiccatus.*

קדב Arab. קדב cadab *tremuit, horruit.* תקדיב tacdib, & תקדוב tacadub, *tremor, horror.*

קדאב cadab *medica, herba.*

קדה Arab: cum ד ſupernè punct. קדי *feſtuca.*

Rabbin. קְדֵרָה *genus oleris.* Chald: קְדָיָא *bubo.*

קדח Tria ſignificat. I. קָדַח, Chal. קְדַח *incendit, accendit, combuſſit:* abſolutè, *ſuccenſus fuit, arſit.*

Nom: קַדַּחַת *febris, ardor.*

אֶקְדָּח *gemma.*

Chald. קְדִיחָא *ardor corrumpens.*

קדיחות *ignominia.*

II. Chald. קדח *perforavit, terebravit.*

Nom: מַקְדֵּחַ *terebellum.*

Rabb: קָדַח *crevit, germinavit.*

III. Arab. קדח caddah *finxit urceos.*

Nom. קדח cadah *urceus, calix, cyathus fictilis.* קדאח caddah *figulus.*

קדל Chald. קְדַל & קוּדַל, Syr. קְדָלָא *cervix.*

Arab. קדל *judicium.*

קדם קָדַם. Inde Piel קדם Chald: et Syr. קדם, Arab. קדם cadam *prior fuit* tempore, loco, aut dignitate ſeu honore, *præceſſit, anteceſſit, antevertit, anteivit, præivit, prævenit, præoccupavit, anticipavit, attulit, obtulit, appoſuit,*

pro-

תקדים taqdis *coacervatio cumulatio.*

קהה קָהָה *debilitatus fuit, hebetatum, obtusum factum est.*

Nom. קֵהָיוֹן *debilitatio.*

Chal: אַקְהָיוּת קֵיהָיוּת *stupor dentium.*

Rabb. קָהָה *acescere & rubiginosum fieri.* קְהָיָא *diligens attentio, subtilis consideratio.*

קהל קָהַל. Inde Niphal נִקְהַל *congregatus, collectus fuit, convenit.* Et cum עַל contrà, *rixas* significat.

Nom: קָהָל *congregatio, cœtus, ecclesia, commeatus, collectio hominum.* קְהִלָּה *idem.* מַקְהֵלִים, Fœm. מַקְהֵלוֹת *congregationes.*

קֹהֶלֶת *Ecclesiastes.* Per Metathesin, לַהֲקָה *congregatio, cœtus.*

Rabb. קְהִלָּה *urbs* vel *locus ubi commoratur Ecclesia.* Item, *ubi quiescunt corpora defunctorum.*

אקהלים *climata.*

קהם Arab: אנקהם ancaham *festinavit, admiscuit, interposuit, intermisit.*

מקהם mucahim *efficax.* אנקהאם inquiham *efficacia.*

קהם *cura.*

קהר Duo significat. I. Arab. קהר. Hiphil אקהר aqhar *anxit, constrinxit, afflixit, coëgit, cruciavit, tribulavit, solicitavit, in curas conjecit.*

Nom. קהיר cahir *anxius, angustus.*

מקהור *angustiatus, æger animo.*

כאלקהר *vi, coactè.*

קהרה cáhra *angor, anxietas corporis vel animi, tribulatio, cruciatus, tormentum.*

II. Arab. קהר cahar *potitus, potens fuit.*

קאהר cahir, & קהאר cahar *potens, omipotens.*

קהת Chald. קְהַת *dimovit.*

Rabb. קהת *uncinus vestis,* fibula.

קוא קוֹא & קָא, idem quod קָאָה Hiphil הֵקִיא, Arab: אתקי atcai *vomuit, evomuit:* Per Metaphoram, *ejecit.*

Nom. קִיא & קָא, Arab. קי & קאי *vomitus.*

Arab: מתקי mutcâi *vomens.*

קוב Arab. קובה *impetigo.*

קוד Duo significat. I. Syr. קוד *scidit, abscidit.* קאד *scindens.*

II. Arab. קוד cud, & קאד *egit, duxit, deduxit.* אתקיד atcajad *dominatus fuit.*

קאיד cáid *dux ductor, capitaneus, præses, præfectus, dominus, tribunus, scriba principalis.* קיאדה ciada *dominium, præfectura, præsidentia.*

קאדה cada *permissio, voluntas Dei.*

Deinde, קיד, & קאד, & קאיד cajad *ligavit, colligavit.*

מקאיד muquajd *colligatus.*

קאיד *cippus.* קיוד *compedes.*

תקייד taquijd, & תקיידה *ligatio.*

קוה Duo significat. I. קָוָה *mansit, permansit, præstolatus est, expectavit.*

Nom. קַו *linea, filum lineum. amussis funiculus: libella, perpendiculum.* Per Metonymiam, *ædificium.*

תִּקְוָה idem, *funiculus ex filis retortus.* Deinde, *expectatio, spes.*

מִקְוֶה, Fœm. מִקְוָה, Chald. מִקְוָא *congregatio, collectio, colluvies, confluentia.* Deinde, מִקְוֶה *spes, expectatio.*

Rabb. קִוָּה *congregavit, collegit.*

מקואות *congregationes.*

מקוה *filatum, netum:* Item, *vesica.*

קואי & קוי *filator, textor.* קויו & קוין *telæ, texturæ.*

II. Arab. קוי cavi *roboravit, corroboravit, confortavit, sanavit, animavit munivit.*

Nom: קויא & קוי cavvi *robustus, fortis, potens, animosus, sanus, severus, rigidus, melancholicus.*

קוה civa, & קויא, & תקויה taqvia, & קוה *fortitudo, robur, potentia, virtus, animositas, sanitas, vigor, rigor, munitio, fortalitium.*

קוז Rabb. קוז & קז: Hiphil הקיז *phlebotomavit, venam incidit.*

קיזאי *phlebotomus.* הקזה *incisio venæ.*

קוזא *granum xylini, & oleum inde expressum.*

קוח Duo significat. I. קח, idem quod לקח, *accepit.*

Nom. קוח *carcer.*

II. Arab. קיח *sanies, pus.* תקיח *empyima, suppuratio.*

קוט קוט *debilitatus, languefactus fuit:* Per Metaphoram, *mæstitia, dolore, tædio affectus, offensus fuit, piguit, displicuit.*

Nom: קַט *modicum.*

Arab. קט *aliquid, quicquam.* תקאט *collectio.*

קול קול, Chald. et Syr: קָל *sonus, strepitus, vox, clamor, sermo:* τὰ ἦχος, *tonitru.*

Syr. קַלִּא *vocavit, provocavit.*

Arab: קול col, & קאל *dixit, ait, asseruit, affirmavit.* קיל *dicitur.*

קאיל *dicens.* מתקול *loquens.*

קול caul *vox, dictum, sermo.*

מקאלה *oratio, liber, tractatus, propositio.* קאויל *dicta.* Syr: קולא *hydria.*

 Rabb.

Rabb. קִילִין *crateres.* קִלִין *ranæ.* קִילִן *legumina.* קִילְיָא κολλὴ *rete.*

קום קוּם & קָם, Arab: קאם *surrexit ad standum, erectus, elatus fuit, exortus est, stetit, constitit, stabilis, certus, ratus, constans, firmus, solidus fuit, mansit, perseveravit, superstes fuit.*

Nom: קוּם & קָם, Chald: קָאֵם *qui surgit contra aliquem, qui hostiliter aliquem aggreditur, hostis.*

קִים, Fœm. קִימָה, Syr. קְיָמָא, Arab. קִימָה *erectio, surrectio, resurrectio, resuscitatio.*

יְקוּם *omne quod stat, subsistit ac vivit in terra.*

קָמָה, Chald. קָמָא *frumentum, seges, fruges.*

קוֹמָה, Chald: קָמָא, Syr: קוּמָא *altitudo, statua hominis erecta.*

תְּקוּמָה *erectio, surrectio, resurrectio.*

מָקוֹם, Arab. מקאם makim *locus, spacium.* קוֹמְמִיּוּת *erectio.*

אַלְקוּם (compositum ex אַל *non,* & קוּם *surgere) contra quem nemo audet insurgere.*

Chald.& Syr. קַיָּם *stabilis, firmus, superstes, vivus, incolumis, præsens.* Rab. *inseperabilis.*

Verb. קַיֵּם *vivificavit, in vita conservavit.*

קְיָם & קִיּוּם *constitutum, statutum, decretum, fœdus, votum, juramentum.*

Verb. קַיֵּם *decrevit, vovit, juravit.*

קַיָּמִין *res præsentes.* קִיּוּמִי *egomet.*

Syr. מְקִימָן *suscitator, excitator.*

קִיוּמָא *hospitalis.*

קוּמָיָא *hypostasis, stabilimentum.*

קוּמִין *passus.*

Rabb. נִתְקַיֵּם *constans, firmus, stabilis, certus fuit.* קַיָּם *inseparabile.*

מְקוֹם *locus* · item, *latrina.*

קוֹם & הַקִּים *serum lactis.*

Arab. קיאם kiam, Fœm: קִיאָמָה *erectio, resurrectio mortuorum, extremum judicium.* קָאמָה *ulna.*

קואם & מקאם *substantia.*

קואים *pedes, vestigia.*

קאום *obstitit, contradixit.* מקאום *obsistens.*

מקואמה *resistentia, contradictio.*

קאים caim *stans, subsistens.*

קום cum *aliquis.*

תקוים [illegible] *erectio, rectificatio.*

קיאם *ascellatio.*

אסתקים *direxit, recta venit.*

מסתקים *rectus, erectus.*

אסתקאמה *rectitudo, æquitas, ordo.*

אסתקמה *elementa.*

Rabb. קִיּוּם *fixio.*

קון Inde Piel קוֹנֵן *questus, lamentatus est.*

Nom: קִינָה *lamentatum, lamentatio.*

קַיִן idem quod קְנָה *hastile, scapus hastæ.*

Rabb: קוֹנְנָא *anus præfica.*

קִינָא *sonus, modulus vocis, accentus.*

קוס Chald. קִיס *lignum.*

קוף Inde Nom. קוֹף *simia.*

תְּקוּפָה *ambitus, circuitus, circumvolutio.*

קוּפָה vel קֻפָּה שֶׁל צְדָקָה *arca eleemosynæ.*

קוּפָה *vectis, pertica.*

קָפָא *tignum, trabs.*

קוּפָא *foramen acus.* תְּקִיף *cardo cœli.*

Arab. קוף *stetit.*

קוץ Duo significat. I. קוּץ, Chald: קַץ *nauseam habuit, nauseavit, fastidivit, sprevit, abhorruit; tædet, molestum est, abominatus, detestatus fuit.*

Nom. קוֹץ *spina.*

קַיִץ, Chald. קַיִט, Arab. cum ט punct: קיט *æstas.* Per Metonymiam, קַיִץ *fructus æstatis, ficus æstivi.*

Inde Verb. קִיֵּץ *æstivavit.*

Rabb. קִיץ *mensæ secundæ, tragemata.*

קֵיצִי, Fœm. קֵיצִית *æstivalis.*

קֵיטוֹת et קֵיטָאוֹת *cortina æstiva, vela*

אַלְקְטִיּוֹת *æstivales domus.*

Arab. קיצין *extremus.*

II. קוּץ, idem quod יָקַץ, *evigilavit.* Inde Hiphil הֵקִיץ *excitavit dormientem* aut *mortuum*: absolutè, *evigilavit, excitatus, expergefactus est.*

Rabb. קוֹנץ *spasmus.*

קור קוּר & קַר *fodit*: Syr: *excidit, lacerando abstulit.*

Nom מָקוֹר *scatebra, fons.* Per Metaphoram, *de fluxu menstruo.*

קִיר *paries*: Plur. קִירוֹת, Chald: קִירִין *parietes.*

A קִיר *urbs*, fit Verb. קַרְקַר *urbem destruxit.* מְקַרְקַר *destruens.*

קוּרִים *telæ.*

Arab. קארה cora *pila, res rotunda.*

קיר kir *cera.* קיר[illegible] *follis.*

קוש קוּשׁ *illaqueavit.*

Rabb. קוּשׁ. Inde Hiphil הִקִּישׁ *ratiocinatus est, collationem fecit, comparavit, arguit, argumentatus est.*

Nom. הֶקֵּשׁ & הַקָּשָׁה *collatio, ratiocinatio, comparatio, regula, syllogismus, argumentatio.*

הקושיא

קושׁיה הקושׁיא *argumentum, quæstio.* קושׁיה *idem.* קֻשׁיות *quæstiones.*

Arab. קיאס *ratiocinatio.* קיאס *regula, mensura, arbitrium, dispositio.*

קיאסה quiesa *diligentia, providentia, acies ingenij, astutia, alacritas.*

קאיס *astutus, ingeniosus, industrius.*

קאס kis *probavit vestem* aut *calceū.*

מקיס *comparatus.*

קאיס quajas *intricavit.* קאס *durus, intricatus, perplexus.* קיאסה quiesa *intricatio.* קאיס cais *res intricata.*

מקאיס mucajes *volsella.*

Deinde, Rabb. הקיש *pulsavit* & *sonuit.* קישקיש *sonus:* cum נקש convenit. קישקושים *campana.*

קות Arab. קות cut *pavit, nutrivit, aluit.* Nom: קות cut & קית *victus, alimentum, penus.* קותא *esca, cibus.*

מקית mucit *alens, nutriens.*

קזז Rabb: קזוזת *pulvis ruber, bolus, gleba.* Arab: קזז cazzaz *compsit, ornavit, adornavit.* קאזז caziz *textor.*

קזח Arab. קוס קוח chaus chaza *arcus cœlestis.*

קזם Rabbin. קזמין *ornamenta.*

קחט Arab. in Geograph. Avic. קחט *sterilitas.*

קחל Avicen. יקחל *obfuscabitur.*

קחף Arab: קחף quahaf *cranium.*

קטט קטט idem quod קוט, & significat כריתה. Inde Niphal נקט & נקוט *succisus, dissectus:* Metaphoricè, *excruciatus fuit, pertæsus, offensus fuit.*

Rabb. קטט *displicuit, irritavit, ad iram provocavit.*

קטטה & קטטו *dissensio, irritatio, contentio, jurgium.* מקט *tristitia.*

בית קטט *locus virilium verendorū.*

Arab: קט quitt *felis.*

קטא Rabb. קטא, Chald. קטי, Arab: קטא cheta *cucumer sativus.*

Arab: קטיא & מקטי maqti *cucumerarium.*

קטב Inde Nom: קטב & קטוב *excidium, exitium, lues, pestis.*

Chald. Verb. קטב *excidit, incidit, secuit.*

Rabb. קטבים *excisiones, partes sectionis.* קטב *polus.* Arab. קטבין *duo poli.*

Item Rabb. קטב *capitellum:* item, *eloquentia.*

קטבי *torcular, prelum.*

Arab. קאטבה *omnes.* מקטבין *tristes.*

קטל קטל, Chald: & Syr. קטל, Arab. cum ת punct: קתל catal *cadit, occidit, necavit, trucidavit, interfecit, mactavit.*

Nom. קטל, Chald. קטל & קטל, Syr. קטלא, Arab. קתאל quitel *interfectio, cædes, strages.*

Chald: קטול, Arab: קאתל catil *occisor, homicida, mactator, carnifex.*

Arab: מקתול *interfectus.*

מקתלה maqtela *cædes, mactatio, carnificina.*

Arab. Piel קאתל catal *pugnavit, prœliatus est, bellum gessit, militavit.*

קתאל quitel *pugna, bellum, prœlium, cædes.*

מקאתל mucatil *bellator.*

Rabb. קטלי *incisio.*

קטלא *murenula, ornamentum mulierum, collare.*

קטלית *quod est super fœmur.*

קטם Rabb. קטם *fregit, contrivit, minuit, comminuit.*

Chald: קטם *cinis.*

קטמן *cinereus.*

Arab. קטם catam *fasciavit.*

קטן קטן *parvus fuit, minor, humilis, contentus, vilis, tenuis, subtilis fuit.*

Nom: קטן *parvus, modicus, minor, junior, inferior, deterior, vilis, spretus.*

קטן, Syr: קטין *idem.*

Rabb: קטנות, Syr. קטינות *parvitas, subtilitas.*

קטנית *legumen.*

קטינא *agellus, modicum.* קטינות *vela.*

קיטון *cubile.*

Chald. קוטן *cauda.*

Arab: קטניה catnia *species frumenti, far.* קטין catin *catinus, olla.* קטן chatin *lumbi.* קטן cotin *gossypium.*

קטע Chal: et Syr: קטע, Arab: קטע cata *scidit, abscidit, inscidit, decidit, præcidit, conscidit, succidit, excidit, decurticavit, abbreviavit, discidit, dilaniavit, in partes secuit, discerpsit, laniavit, castravit, putavit, amputavit, rapuit, surripuit, compilavit.* Rabb: קטע *mutilavit manus* aut *pedes.*

Nom: Chald: קטיע *decurtatus, abbreviatus.* Litera קטיע *decurtata,* de י dicitur, cum י scribitur.

Syr. קוטע *excisio.*

Rabb. מקוטע *intercisus, & non plenus.*

Arab. קאטע cati *qui convivis cibos dividit.*

קִיקָלוֹן *vomitus ignominiæ.*
Nom: קָלִי, &, cum א abundante, קָלִיא, Targ קָלִי *polenta, farina.*
קָלוּי, Chald: קְלִי *tostus.*
Chald. מִקְלָא *ustio.* קְלִירָה *farina, & vas farinæ.*
Arab: מִקְלוֹ *torrefactus.*
מִקְלִי *sartago, cremium, frixorium patella* in qua caro frigitur.
אלקלי alcali *ustum.* קלירה calia *assatura, jecur, exta.*
קָרִי & אקרי aqli *frixit in patella.* קְלָא *patina.*

קלח Duo significat. I קָלַח. Inde קַלַּחַת *ahenum, olla, lebes.*
Rabbin: קָלַח *effudit.*
קִלּוּחַ *impetus aquæ.*
קֶלַח, Arab. אקלח aclach *caulis herbæ*
מַקְלַחַת *fistula.*
II. Arab. קלח calah *eradicavit.*

קלט קָלַט cum לָקַט convenit. Inde קָלוּט *collectus, contractus aliquo membro, habens pedem contractum.*
מִקְלָט *refugium.*
Rabb. קָלַט *recepit, retinuit, detinuit.*
קְלִיטָה, Chald: קְלִיטָא *retentio, detentio, collectio.*
קולטא *tuberculum.* נִקְלִיט *vectis.*

קלם Arab. קלם callam *præcidit, decurtavit, mutilavit.*
מקלם mucallam *præcisus, mutilus.*
תקלים taqlîm *mutilatio.*
קלם אלתור calam altaur *corium taurinum.* אקלים aclim *clima.* קלם *calamus.*

קלס Duo significat: *loqui* videlicet *in bonum & malum.* I. קָלַס. Inde Piel קִלֵּס, Chald: קַלֵּס *laudavit, celebravit.*
Nom. Chald. קִלּוּס & קוּלָס *laus, encomium, ornamentum, pulchritudo.*
Rabb. מִקְלָסִים *laudes, hymni, psalmi.*
II. Per antiphrasin in Hithpael הִתְקַלֵּס *derisit, irrisit, despexit, subsannavit, vituperavit.*
Nom: קֶלֶס & קַלָּסָה, Chal: קַלְסָא *derisio, subsannatio, vituperium.*
Rabb. קוּלָס & מִקְלָס *galea.*
Verb. קִלֵּס *galeam induit.*
מְקֻלָּס *galeatus.*

קלע Tria significat. I. קָלַע, Chald קְלַע *torsit, contorsit, intorsit, circumtorsit, rotavit, rotando* seu *torquendo jecit* aut *projecit.*
Nom. קֶלַע, Chald: קַלְעָ *tortum, balista, funda.*
קַלָּע, Chald: קַלָּע *funditor.*
Rabb. אִקְלַע & אִתְקְלַע *suprà projectus, delatus fuit, pervenit.*
II. קָלַע *torquendo cavavit, cavam imaginem fecit, cælavit.*
Nom: קֶלַע *cortina, velum, tapes.*
מִקְלַעַת *cælatura, imago, opus cælatum.*
Chald: קְלִיעַ *cælatura.*
Arab. מקלע *cælum, scalprum.*
קלע quila *velum navis.*
Rabb. קָלַע *torquendo nevit, nexuit, intricavit, perplexit.*
קְלָעִילִית *genus leguminis.*
III. Arab. קלע cala *radicitus evulsit, avulsit, divulsit, extirpavit, ejecit, refixit, deglutinavit, dissolvit, effodit, eruit, eradicavit.*
Nom. קלע cala *evulsio, eradicatio, divulsio*: item, *cespes.*
קלע אלטפר *incisio unguis.*
קלעה calaa *fossa.*

קלף Rabb. קָלַף, Chald: קְלַף; Piel קִלֵּף *rasit, putavit, delibravit, decorticavit.*
Rabb: קָלוּף *excorticatus.* מְתַקְלֵף *excorians.* Nom. קִלּוּף *decorticatio.*
· Nom Chald. קְלַף *cortex* exterior in arboribus, *squama* in piscibus, *testa* in cancris, *putamen* in fructibus, *squama* seu *lamella ferrea* in lorica.
Rabb. קְלִיפַּת *cortex, putamen, crusta.*
קְלָף *charta, membrana*: item *cortex arboris cinnami.*
קוּלְפָא *clava,* baculus capitatus.
Arab. קלפה *præputium.*

קלץ Arab. קלץ. Inde תקלץ *corrugatio.*

קלק Chal. קְלַק *projecit.* Inde קִלְקִי *cilicium.*
Arabicè קלק callaq, & אקלק aqlaq *concussit, turbavit, conturbavit, titillavit, concitavit.*
Nom. קלק *seditio, turba* תקליק taclic, & תקלוק tacaluc *titillatio.*

קלר Inde קוֹלָר *collarium ferreum, compes.*
קולרית *collyrium.*

קלש קָלַשׁ. Inde קִלְשׁוֹן *furca stercoraria.*
Chald קְלַשׁ *attenuavit, rarefecit, subtilavit.* קְלִישׁ *tener.* קָלוּשׁ *tenuis.*

קמם Arab: קמקם *murmuravit, mussitavit.* תקמקם *murmur.*
קם cum *manica.* מקמם muquammam *manicatus.*

קמד Arab. קמד quamad *excussit folia.*
קאמד quamid *fucatus.*

קמח קָמַח. Inde קֶמַח, Chal. קִמְחָא *farina.*
Arab. קמח camh *frumentum, triticū.*
מקמח mucamniah *triticeus.*
Rabb. קְמַח & אִקְמַח *moluit.*

קִמְחִי *molitor*. Alcor. מְקַמְחַק *pressi*.

קמט Duo significat. I. קָמַט *rugas contraxit, cutem in plicas contraxit ex macie:* Per Metonymiam, *marcescere:* Active, *corrugavit*.

Nom. Rabb. קְמָטִים, Chald. קִמְטִין *rugæ*. קָמִיט *rugosus, asper*. Syr. קְמַט *ruga*. Rabb קִמּוּט & קִמּוּט *corrugatio*.

II. Chald. קְמַט *suscepit, apprehendit, sustinuit, ligavit, constrinxit*.

קמל קָמַל *excisus, succisus fuit*.

Rabbin. קָמָל *vertex* aut *gemma arboris tenera*.

קַמְלִין *pediculi* aut *lendes*.

Arab. קמלה cámla *pediculus*.

מקמל mucammal *pediculosus*.

קמולה camula *bestiola multipes*.

Deinde, Arab. קמר *ærugo*.

קמע Duo significat. I. Rabb. קָמַע *ligavit*. קָמֵיעַ *ligatio, ligatura, scriptura parva*, quæ collo alligatur sanitatis causâ: *scheda parva*.

קְמִיעָא *modicum, parvum*.

קְמִיעָה *charta experimentalis*.

II. Arab. קמע *infundibulum, pelvis, trajectorium*. אקמאע *capita rosarum*.

Verb. קמע *sugillavit, repressit, subegit*.

קמץ קָמַץ, Chald. קְמַץ *congregavit, collegit, pugillum implevit, pugnum cujuspiam rei cepit:* Rabbin. *clausit oculum*, vel *coarctavit os*.

Nom. קֹמֶץ, Chald. קוּמְצִין *contractio volæ, pugillus, manipulus*.

קְמָצִים *collectiones*.

Chald: et Syr. קַמְצָא *locusta*.

Rabb. קָמֵץ *Camets*, nomen puncti vocalis, quod ore contracto profertur.

מְקַמְצָן *coriarius minor*.

קַמְצָן *homo parcus & tenax*.

קְמִיצָה *digitus auricularis*.

Arab. קמיץ camis *tunica, interula, indusium*.

בר קַמְצָא & קַמְצָא *duo viri*.

קמר Chald. קְמַר *cinxit, accinxit*.

Nom: קְמִיר *cinctus, accinctus*.

קִמּוּר *cingulum, zona*.

Rabb: קָמַר *clausit*. קִמּוּר *arca, capsa*.

קוּמְרָא *operculum, tegmen capsæ*, & *currus tectus* vel *opertus supernè*.

קְמָרִים *motus nutusque cœlestes*.

קוּמְרִין et קַמְרִין *calamarium cameratũ*.

Arab. קמר camar *luna, media lunatio*.

קמאר quimar *cartæ lusoriæ*, & *taxilli*.

קמור *albedo vincens*.

קמש קִימֹּשׁ, Arab. קמש cumeis *urtica:* קִמְּשׂוֹנִים *urticæ, cardui*.

Arab. קַמַּשׁ *rugavit, rugas contraxit*.

Nom. מקמש mucammasch *rugatus, contractus, complicatus, asperatus*.

תקמישה taemischa *ruga, corrugatio, plica vestis*. קמישה camischa *vestis intima, subucula*.

מקמש mucammisch *austerus, subacerbus*.

קנן קֵן. Inde Piel קִנֵּן *nidificavit, nidum paravit*.

Nom קֵן *nidus*.

קנא קָנָא. Inde Piel קִנֵּא, Chald. קַנִּי *zelavit, zelatus, indignatus, iratus fuit*.

Nom. קַנָּא & קַנּוֹא *zelotes, zelo praditus, vindex, invidus, zelotypus*.

קִנְאָה *zelus, zelotypia, vehementior indignatio, vindicta, studium, cupiditas, invidia, livor, ira, inimicitia*.

Rabbin: קַנּוֹי *invidia*.

קַנְתָּן & קַנְקְנִי *zelotypus*.

Chald. קַנָּאָה *aurifex*.

קנב Rabb. קָנַב. Hiph. הִקְנִיב *incîdit, discecuit, messuit, emunxit*.

Arab. קנבא *canabus*.

קנג Rabb. קָנַג *venatus est:* ex Græco κυνηγῶ.

קַנִּיגִי κυνηγέτης *venator*.

קִינוּגְיָא & קִינִיגִיוֹת κυνηγεσία *venatio*.

קנד Arab. קנד *species cedri*.

קנה קָנָה, Chal: & Syr. קְנָא, Arab: אקתני actani *paravit, comparavit, acquisivit, adeptus, nactus fuit, possedit*.

Nom. קוֹנֶה *emptor, possessor*. Inde Rabb: קוֹנֶה *Deus*.

קִנְיָן, Syr. קִנְיָן *possessio, facultates, opes, divitiæ*.

מִקְנֶה *possessio pecoris* seu *animalium*.

Fœm: מִקְנָה *acquisitio, emptio*.

קָנֶה, Fœm. קָנָה, Chal. קְנֵי, Arab. קנה canna *calamus, arundo: aroma*. Per synecdochen, *hasta, lancea*, ex arundine facta. Arab. אלקנה alcana *hastile*. Per Metaphoram, *calamus frumenti*, culmus. Deinde, קָנֶה *canna, os illud oblongum brachij*. Deinde, *jugum, scapus bilancis, vectis*.

קַנְיָא *fistula*. קִינְיָין *sacrificium*. קִנְיוֹת *dispositiones*. קִנְיָן *possessio, habitus*. Syr. קְנִיָּה, Arab: קניה *habitus, qualitas rei*.

Arab. קנא cina *velum sponsæ*.

קנח Rabb: קָנַח, Piel קִנַּח *tersit, abstersit, siccavit*. קינח *genus vosi*.

קנט Tria significat. I. Rabb. קָנַט, Chal. קְנַט: Hiphil הִקְנִיט, Chald. אַקְנֵט *incitavit, concitavit ad iram, irritavit*.

Rabb.

Rabb. קניטה *æmulatio.*
II. Syr: קנט *declinavit, devitavit.*
קנטא *periculum devitandum, ex periculo orta commotio, perturbatio, terror, horror, supplicium, mulcta.* קניט *cautus.*
III. Arab: קנט *desperavit.*

קנל Arab. קנל *siluit.*
מקנל mucannal *striatus.*
קנול quanul *dens caninus.*

קנם קנם. Inde Nom: קנמן, Chal: קנמן *cinnamomum.*
Syr: קנום, Arab. קנום quanum *persona.* Syr. קנומה *ipse.* קנומאית *personaliter.*
Rabb: קונמירה *necessitas.*

קנס Rabbin. קנס *punivit, mulctavit, condemnavit.*
קנס *punitio, mulcta.*
קנסרה *putamen lignorum cæsorum.*
קנסן *urceus.* קינס *abstinentia.*

קנע Arab. קנע *placavit.*
קנאע *regimen, gubernatio, persuasio, probabilitas.*
Hebr. 13. v. 4. ליקנעכם *ut probetur vobis.* באלקנע *honestè.*

קנף Chal: קנוף *tentorium, tabernaculum.*
Rabb. קינופין *conopeum.*
קונפין *locus reis et flagitiosis deputatus.*

קסס קסס. Inde Piel קוסס, quod est קיצץ *succidit, excidit.*
Nom. Chald. קס *lignum.*
קוסא *vasculum, lagena.*
Arab. קסס casas *putavit, amputavit, abscidit, curtavit.*
אלקס *thorax, pectus.*

קסד Rabb: קסידא *cassis, galea.*

קסה Inde קסת *attramentarium, calamarium.*

קסט Rabb: קסטא, Syr: קסטא, Arab. קסט *œnophorum, lagena, urna, cyathus, sextarius.* קסיוטא *vinum œnophori.* קסטון *carnifex.* קיסטא *determinatio.* קוסטא *justitia.*
Arab. קסט cisat *costus.* אלקסאט *chirotheca.*
Verb: קסט *disposuit.* קסט *mensura.*

קסם Tria significat. I. קסם, Chald. קסם & קצם *futura prædixit, vaticinatus est, divinavit* in bonum et malum
Nom: קוסם *divinus, divinator, ariolus, magus.* In bonum: *præscius futurorum.*
קסם, Chald קסם, Syr. קצמא *divinatio.* מקסם *idem.*
II. Arab. קסם casam, & אקסם *juravit.*
Nom. קסם *juramentum.*

III. Arab. קסם casam: Hiphil אקסם & אקתסם *divisit in partes, discidit, dissecuit, partitus est, distribuit, attribuit, distinxit, digessit, dispesuit.*
Nom. קסאם *divisio, distributio, distinctio, partitio, dispositio.* קסמה quisma *idem.* קסמין *duæ partes.* קסמאן *duæ divisiones.*
מקסום macsum *divisus in duas partes*
מקסם mucassim *mensor mundi.*
Rabb: קיסם *festuca, assula.*
קסום *stabulum.*
Syr. קצום *vates.* קוסמא *κόσμος, ordo, ornatus.*
Chald: בקסם *ipsemet.*

קסף Rabb. קסף *gyrus, circulatio.*
קספא & קוספא *funda.*

קסר Rabb. קיסר *Cæsar.*
Arab. קסר quasar *mensus, metitus est.*
מקסר mucassir *mensor, finitor, decempedator, geometra.*

קעע Inde קעקע *nota, signum, stigma.*
קוע *princeps notâ insignitus.*
Rabb. קעקע *sculpsit, fodit, stigmatisavit, pulsavit, sonuit.* קעקועה *sonitus.*

קעא Syr. קעא *clamavit, vociferatus est.*
Nom. קעקועה & קעתא *clamor, sonitus.*

קעב Arab. קעבה cuaba *difficultas, gravitas.*

קעד Syr. קעד *procidit, procubuit, genua flexit.*
Arab. קעד caad *sedit, assedit.* קעוד cuud *sessio.*
קאעדה *basis, fundamentum:* Item, *vetula.*
מקעדה *sedes, anus, podex, nates.*
מקעד *claudus.*

קעט Arab. קעט *camelus juvenis.* אלקעוט *jam natus.*

קעל Arab cum ע punct: קעל *siluit.*
Rabb. קעילה *vallis discooperta, tugurium, cœnaculum.*

קער Inde קערה *scutella magna, paropsis.*
Syr. קער *procubuit.*
Arab. קער *fundus, abyssus.* מקער *concavus.* תקעירה & תקער *concavitas, profundum.* קער *asphaltes.*
Rabbin. מקוער *concavus.* קערירות *concavitas.*

קפף Syr. קפף *incubuit, accommodavit se ad aliquid.*
Rabb. קפיפא, Arab. קפה cuffa *canistrum ex juncis factum, cophinus, sporta.*
Chald. קפופא *ulula* seu *noctua.*
Arab. קפקף cascaf *stridwit dentibus, frenduit.*

frenduit. תקפקף taquafcaf *stridor, dentium, frendor.*

קפא קְפָא, Chald. קְפָא *coagulatus, congelatus, condensatus fuit, concrevit, constitit*

קפיא *consistens, concrescens, coagulatus, condensatus.*

קִפָּאוֹן, Rabb: קְפִיאָה *coagulum, concretio.* Rabb. קְפִיאָה *coagulatio, coagulum.* נִקְפָּא *congelavit.* קִפֵּא *congregavit, comparavit, fidei commisit.*

קפד Tria significat. I. קָפַד. Inde Piel קִפֵּד *præscidit, succidit, incidit, abscidit, abbreviavit.*

Nom. קְפָדָה, Chald: קפידות *præcisio, excisio, excidium.*

קִפֹּד, Arab. קנפאד cenfad *ericius, erinaceus, echinus.*

מקנפד mucanfat *spinatus.*

II. Rabbin. קָפַד: Hiphil הִקְפִּיד, Syr. אקפד *curavit, solicitus fuit.*

Nom. הַקְפָּדָה *cura, solicitudo.* קַפְּדָן *solicitus, anxius.*

III. Rabb: קָפַד *venatus fuit.*

Nom. קופד *venatio.* קַפְדְּקוּת & קַפְדָּנִית *vicium.*

קפה Inde Rabbin. קִפּוּי *fluminis incrementum ut exundet.*

קוּפָּה *vectis. pertica.*

Alcor. וקפינא *& misimus.*

קפז Inde קִפּוֹז idem quod קִפֹּד, *echinus.*

Verb. Chald. קְפַז, Arab. קפז quafas, idem quod קָפַץ, *subsiliit, saltavit.*

Rabb. קְפִיזָא *genus mensuræ* continens 43 .ova, et quintam, h. e. centesimam partem Cori.

Arab. קַפִּיז *cadus.* קִפָּאזָה *cenchrites, serpens.* קפזה quafza *saltus.*

קפח Syr. קְפַח *colaphum impegit* vel *inflixit.*

Arab. קפחה câfaha *impuritas, pollutio.*

Rabb. קפח *incidit, ungue secuit, abscidit sicut pannum à tela, abstulit.*

קפט Rabb. קִפְטָא *circuitus, revolutio.*

קפל Rabb: קָפַל *fodit, scalpsit, perforavit:* Item, *coxit.*

Syr. קְפַל *duplicavit.*

קְפָלָא *pagina.*

קַפָּל & קַפְּלִין χαπηλεῖον *caupona, hospitium. taberna.*

קופל *clava, pessulus.* קִפְלָא. *sinus vestis*

קַפְּלִיוּת χαπηλος *tabernarius.*

קִפְלָא *capitellum:* Item *repetitio, replicatio.* קֶפֶל *robur.*

Arab. קפל caffal *fibulam injecit.*

קפל cafal *fibula rotunda, catena, sera.*

אקתפל aqtafal *rexit, aurigavit.*

קפס Syr. קְפַס *in arcam* aut *pharetram collegit, imposuit, sedulo reposuit.*

קַפְסִין *granaria.*

קַפְסָא *capsa gemmarum* aut *ornamentorum.*

קפץ Duo significat. I. קָפַץ *contraxit, continuit, clausit obthuravit.*

Nom. Chald: קופיץ *gladius, malleus magnus & latus, securis.* קְפִיצָה *nutus.*

Rabb. קָפַץ *annuit, innuit.*

II. קָפַץ. Inde Piel קִפֵּץ: Chald: קְפַץ, Ara: קפץ caffas *festinavit ire, saltavit, saliit, subsiliit, irruit, concurrit sursum deorsū.*

Nom: מְקַפֵּץ *subsiliens.*

Arab. קפצה quafza *saltus.*

קפר Arab. קפר quifr *desertum, solitudo.*

קפיר cafir *noctua.* קאפר cafir *desolatus, exterris.* קַפְּאר *capparis.*

קפש Rabbin. קָפַשׁ *rapuit.*

קצ Tria significat. I. קָצַץ, Chald. קְצַץ significat שליפה וקילוף, *præscidit, præsecuit, abscidit, succidit, amputavit, truncavit.*

Nom: קֵץ *finis, terminus, extremitas.*

קָצוּץ *finitus, terminatus, extrematus.*

II. Syr. קְצַץ *pactus est, feriit fœdus.*

III. Arab. קצץ casas *narravit, enarravit, exposuit.*

Nom: קצץ *narratio.*

קצה quissa *diarium, historia.*

קאצץ cacis *historius.* מקצץ mucacis *idem.*

קצא Tria significat. I. Syr. קְצָא *fregit.*

קְצָיָא *fragmenta.*

II. Arab. cum צ punct. קצא cadi *judicavit.*

Nom: קאצי & קָצִי *judex, literatus in jure, jureconsultus, censor ecclesiasticus, sacerdos fidei præfectus.*

קְצָאָה *judicium.*

קְצִיָּה *causa, condemnatio.*

יִקְתַצִי *dicetur.* אקצי aqdi *deliberavit.*

נקצי *complebitur.*

קְצִיָּא *propositio.*

מִקְתַצִי מִקְתַצְיָאה *proveniens.* *provenientia.*

III. Arab: קְצָא, idem quod קוּץ, *repulit.*

קצב Tria significat. I. קָצַב *incidit, præcidit, abscidit, succidit, decurtavit.*

Nom. קֶצֶב *præcisio, cæsura, æqualitas, mensura.*

II. Rabb. קָצַב *determinavit, præfinivit, præscripsit.*

קָצוּב *præcisus, determinatus, certus.*

קצבה

קְצָבָה *summa.* קְצַב *terminus certus, tempus præfinitum.*
קַצָּב & קְצוּב *lanius, macellarius.*
III. Arab: cum ץ punct: קציב cacib *baculus, virga, fustis, ramus, virile.* Deinde, קציב cacib *ciconia, instrumentum mettendi, machina putealis.*
Sed sine ץ punct. קצבה cafaba *canna, calamus, arundo.*

קצד Arab. קצד quafad *rogavit, oravit, precatus est, supplicavit, intendit, proposuit, constituit.*
Nom. קצאד & קצד cazd *intentio, propositum.* מקצוד *conclusio, ultimo.*
קצידה cazida *concio, carmen.*
Rabb: קְצִירָה *ophthalmia.*

קצה Duo significat. I. קְצָה, Chald. קְצָא, idem quod קְצַץ, *inscidit, præscidit, abscidit, succidit, excidit.*
Nom: קָצֶה & קָצָה & קְצָת, Fœm. קְצָה, Arab. קאצי cazi *finis, extremitas, extremum.*
Rabb: מְקֻצֶּה *specialis, sepositus.*
מַקְצֵא *instrumentum, ad ficus excidendas.* קוֹצָה *rubia.* קְצָת *pars, quidam.*
II. Arab. קצי *longinquus.* אַקְצִי *idem.*

קצח Inde קֶצַח, Chald. קֶצַח *git, nigella Romana.*

קצם Chal et Syr. קְצַם *vaticinatus est.*

קצן Inde קָצִין *capitaneus, dux, gubernator.*
Arab. מַקְצִין *bivium.*

קצע קְצַע. Inde Hiphil הִקְצִיעַ *rasit, abrasit, incidit, decorticavit.*
Nom: מַקְצֻעוֹת *instrumenta, asciæ, dolabræ.*
מִקְצוֹעַ *angulus.*
Inde מְהֻקְצָעוֹת *angulatæ, angulis præditæ.*
קְצִיעָה, Chal. קְצִיעָא, Arab. קציעה *cassia odorata.*
Rabb. קְצִיעָה *massa ficuum.*
קַצָּע *macellarius.*
Arab. קצעה *catinus, paropsis.* קצאע *paropsides.*

קצף Tria significat. I. קָצַף *bullivit, ferbuit spumavit.*
Inde קֶצֶף & קְצָפָה *bulla, spuma.*
II. Per Metaphoram, קָצַף, Chald: קְצַף *ebullivit, efferbuit irâ, iratus est vehementer, indignatus est.*
Arab. קצוף cusuf *ecclipsis.*
Verb. אנקצף anquasaf *ecclipsari.*
III. Arab. cum ץ punct. קַצִיף *extenuatus, macer.* הַקְצִיף *extenuatio, macies.*

קצר קָצַר, Arab: קצר cazar *brevis, parvus, curtus, abbreviatus, decurtatus fuit.* Dicitur de quantitate continua seu longitudine, & brevitatem aut latitudine, & angustiam aut discreta seu numero, et paucitatem vel imminutionem denotat.
Nom. Adject. קָצֵר, Arab קציר cazir *brevis, curtus, parvus.* קָצִיר *idem.*
קֹצֶר, Arab. קצר cazar *brevitas, abbreviatio.*
קָצִיר Arab: קציר cazir *messis.* Tertio, קָצִיר est *ramus* qui amputatur, *palmes, frons, surculus.* Et etiam *messor.*
קֹצֵר *messor.*
Rabb. קֹצֶר & קִצּוּר *brevitas, compendium, epitome, breviarium.*
קְצָרָה *caput lecti.*
קַצְרָה *infirmitas.* Syr: קצר & קציר *infirmus, ægrotus.* רוח קצרירה *dæmon.*
Chald קַצְרָא, Talm. קַצְרִי, Arab. קצאר cazzar *præparator panni aut lintei, panni tonsor, fullo.*
Arab: תקאצר *curtatio, contractio.*
אקתצר *contentus fuit.*
קצר *arx, aula.*
קצר cazzar *intercidit.*
קצרה cozra *decurtatio, abscissio, brevitas.* מְקֻצָּר *attenuatus.*
קצור *attenuatio, defectus.*

קרר Duo significat. I. קָרַר. Inde Nom. Adject קַר *frigidus.*
קֹר *frigus, hyems.*
מְקֵרָה, Chald. מְקַרְתָּא *refrigeratio, refrigerium, domus æstiva.*
Chald. קְרִיר, Syr. קְרִיר *frigidus.*
קרירות *frigiditas.* מֵקֵר *refrigerans.*
Rabb: à קֵרֵר *infrigidavit,* hic נִתְקָרֵר *refrigeratus, refectus, delectatus fuit.*
קירור *infrigidatio.*
II. Arab: קרר quarar *confessus fuit, cognovit, confirmavit; statuit, constituit; pactus fuit.*
Nom. אקראר icrar *confessio.*
Deinde, קרר carrar *misit, immisit.*
הַקְרִיר *penetratio in substantiam, augmentatio, augmentum.*
קארורה *vas, pyxis, alabastrum.* אַקְרָא *menstrua.* קְרַארִית carari *saliva.* קְרַאקִר *rugitus stomachi.*

קרא Duo significat. I. קְרָא, Chald. קְרָא & קְרִי, Arab: קרא *vocavit nomine aut verbis, clamavit, inclamavit, vocavit, invocavit, convocavit, oravit, invitavit, nominavit, appellavit, prædicavit, concionatus est.*

Nom: קְרוּא *vocatus, invitatus, hospes.* Deinde, קְרוּאִים *celebres, nobiles, insignes, inclyti, singulares, vocati ad negotia regni, præcipui consiliarij.*

מִקְרָא *convocatio, conventus, locus in quem homines convocantur.*

קְרִיאָה, Syr: קְרָזָן *prædicatio, concio.*

קֹרֵא *perdix.*

Rabb: קְרָא & מִקְרָא *Biblia.*

קְרָאִי *literalis.* קָרִין *legunt.* קְרֵי *legitur.*

Chald. מַקְרָאוֹת *lectiones, textus.*

Syr. מַקְרָא *cantus.*

Arab: קארא cari *lector.*

קִרְיָה quirja *legenda.*

קְרָאָה *carmina, hymni, cantiones.*

II. קָרָא, idem quod קָרָה, *occurrit, evenit, accidit, contigit.*

Nom: לִקְרַאת *in occursum, obviam, adversùm, contra.*

קרב duo significat. I. קָרַב, Chald. et Syr. קְרַב, Arab. קרב *accessit ad aliquid, propius venit, advenit, adijt, appropinquavit, propinquus fuit, adhæsit, attigit.* De muliere, est *coire, congredi, concumbere, rem habere.*

קָרוֹב, Chald. קָרִיב, Arab. קריב carib *propinquus, vicinus, finitimus, proximus, cognatus, consanguineus.*

קָרֵב, Chald: קָרֵב, Arab. קארב *idem.*

קָרְבָּן & קֻרְבָּן, Chald: קָרְבַּן, Arab. קרבאן corban *oblatio, munus, donum, sacrificium, hostia.*

Chald: תִּקְרוּבָא *oblatio.*

קֶרֶב *propinquum, initium, medium.* Deinde, *intimum hominis* aut *pecudis.* Tertiò, *intimum hominis,* sunt *cogitationes, mens.*

קִרְבָה *accessio, appropinquatio.*

Syr: קוּרְבָּ *accessio, adstus.*

Rabb קָרוֹב *prædicator, concionator.*

II. קְרַב, Chald: אִקְרַב, ex usu Chald: *congressus est, conflixit, manus conseruit, pugnavit, præliatus est.*

קְרָב, Chal: קְרָב *congressus, conflictus, pugna, prælium.* Rabb. קַרְבְּיָא *lorica.*

קרג Arab. קרג *venit, recessit.*

קרד Rabb. קֵרֵד *strigilavit equum.*

Arab: קרד querd *simius.*

מקרוד macrud *nanus.* קראד *pellis.*

קרה קָרָה, Chald. קְרֵי *occurrit, obviam venit, obviam factus est, accidit, evenit, contigit, usuvenit.*

Nom. קְרִי *eventus, accidens, casus, contingentia.* Rabb. *semen viri, noctu profluens casu.*

מִקְרֶה, Chald: מִקְרֵי *idem.*

Rabb. מִקְרֶה *accidens.*

מִקְרִי, Fœm. מִקְרִית *accidentalis.*

קוֹרָה, Syr. קָרִית *tignum, trabs:* קֹרוֹת *tigna, trabes.*

מְקָרֶה *contignatio.*

Rabb. תִּקְרָה *tabulatum.* מקורה *tabulatus.*

קִרְיָה, Chald. קְרִי, & קִרְיָא, & קַרְתָּא, Syr: קרית & קוּרְיָא, Arab. קרי & קריה cariâ *urbs, oppidum, vicus, villa, pagus, castrum, rus.*

קֶרֶת, Chald: קְרַת, emph: קַרְתָּא *idem*

Rabb. קַרְתָּן *villa.* קַרְתָּנִי, Arab. קראוי caravî *oppidanus, villicus, paganus, rusticus.*

Rabb. קַרְקָרִים *lecticæ.*

קרו Inde קרוז *sepulchrum.*

קרח Duo significat. I. קָרַח denotat תלישת שער, *evulsit pilos, depilavit, totondit, calvavit. decalcavit.*

Nom. קֵרֵחַ *calvus.*

קָרְחָה, Chald. קַרְחָא *calvitium, evulsio capillorum.*

קָרַחַת, Chald. קָרְחוּת *idem.*

קֶרַח *gelu, glacies, aqua concreta frigore*

קֶרַח *grando.*

Chald: קָרוּחַ *punctatum.*

Syr. קְרִיחָא *tempestas, turbo.*

II. Arab: קרח carah *exulceravit.*

קרחה carha *ulcus.*

תקרח *exulceratio.*

קרט Duo significat. I. Rabb. קָרַט *quievit.* קֶרֶט *thesaurus.*

קוֹרֶט *granum, bacca, frustum.* קַרְטָא *curtum, breve.*

קַרְטָא *præventio, impedimentum, captatio, separatio.*

Syr. קִירְטָא *filis laneis contextum.*

II. Arab. cum ט punctato, קָרָט, quod in Aruch קָרָק scribitur, *vermiculus:* item *cimex.*

קראט carrad *instar vermiculorum contractus.*

קרך Rabb. קָרַךְ *exegit, repetijt.*

קָרוֹךְ *carruca, currus, vehiculum, lectica.*

קרם קָרַם, Chald. קְרַם *extendit cutem, carnem cute* vel *pelle operuit.*

Nom. Rabb. קָרָם *crusta vulneris, cortex.*

קְרוּם *crusta, pellis, pellicula, cutis, panniculus.*

קְרוּמִים, Fœm. קְרוּמוֹת *panniculi, cortices.*

קְרִימָא *ornamentum lecti.*

קַרְמִין *vestis preciosa.*

קרן

קרן Duo significat. I. Inde קֶרֶן, Chal: et Syr. קַרְנָא, Arab: קרן carn κέρας *cornu animalis*. Rabb. קַרְנָה vasculum figura cornu.

Rabb קְרוֹנָה *capitellum, corona*. קוֹרְנִית *species hyssopi*. קֶרֶן *sors & capitale*. קַרְנָא *cucurbita*. קרון *currus*.

Inde Verb. הִקְרִין *cornutus fuit, cornua produxit*.

Arab. קראן carran *cornutus*.

מקרן mucarran *corniculatum papaver*

מקרנה mucarrana *cerastes*.

II. קֶרֶן per metaphoram, *radius, splendor*.

Inde Verb. קָרַן *radiavit, splenduit, coruscavit*.

Rabbin. קִירוּן, & קְרִינָה, & קַרְנוּרָה *irradiatio Mosis*.

Arab. קרן quirn *seculum*.

קרס קָרַס, Chald. קְרַס *incurvatus est, ruit, cecidit*.

Nom. קְרָסִים *uncini curvi, fibulæ, circuli*.

Rabb. קָרַס *contrivit*.

קִרְסִין *mixtura tyriacalis, comestilis*. קִירְסִי *acetum*.

Syr. קְרָבָא *bellum, prælium, pugna*.

קָארַס *occasio*. קִירִיס κύριος *dominus*.

קרע Quatuor significat. I. קָרַע, Chald: קְרַע *rupit, abrupit, dirupit, scidit, laceravit*.

Nom. קְרָעִים *rupturæ, partes disruptæ, panni laceri*.

II. Arab. קרע carra *evulsit, extirpavit, runcavit, eruncavit, sarculavit, mutilavit, decurtavit, dissecuit*.

Nom. מקרע mucarra *evulsus*.

מקרע mucarri *runcinator*.

תקריע tacrie *runcatio, runcina, opprobrium*.

מקרע macra *palus, pertica, rutabulum*.

קרע *calvicies*. תִּקְרְעִין *podagrici*. אקרע acra *mutilus*, sine cornibus.

III. קרע cara *pulsavit*.

קרע cara *cucurbita destillatoria in alembico*. מקרע *metus*. תקרע *tremor*.

IV. Arab. קרע. Inde אקתרע actarra *sortitus fuit*.

Nom: קרעה caraa *sors, sortilegium, portio, summa, capital*.

קרף Rabb: קֶרֶף & קוֹרְפִּי *vas testaceum*.

Arab. קרף *accusavit*.

Nom: קרפה quarfa *cinnamomum grossum*.

קרץ Tria significat. I. קָרַץ *scidit, excidit, incidit, divisit*. Rabb. *jugulavit, mactavit*.

Nom. קֶרֶץ *excisio*.

Rabb. קְרִיץ *scissura, divisio*.

קְרָצָא *frustum panis, placenta*. מִקְרָצוֹת *frusta, massæ*.

II. קָרַץ, Chald: קְרַץ *scidit*. Metaphoricè, *oculos* aut *labia movit, agitavit, diduxit, innuit, admonuit, nutu indicavit aliquid*. Chald. et Syr. per Metonymiam, *accusavit, detulit, prodidit*.

Nom קֶרֶץ & קוּרְצָא *accusatio, crimen*.

Syr. אָכֵלקַרְצָא *diabolus*.

Chald. קְרִיץ & קְרִיצָא *aurora*.

Rabb. קְרִיצִין *cilia* et *supercilia*.

קַרְצִיָה *musca*.

Arab. קריץ caris *urtica*.

קריצא carisa *cibus acetosus*.

אקראץ *trochisci*.

III. Arab. cum צ punct. קרץ carad *commodavit, mutuo dedit*.

Item קרץ *corrosit*: in Avicenna.

קרק Arab. קרק *glocitavit gallina*.

קַרְקָרָה *glocitatio gallinæ*, aut *cujuscunque avis*.

קרש Tria significat. I. Inde קֶרֶשׁ *tabula navis, asser*.

II. Rabb. קָרַשׁ, Chald. קְרַשׁ, Arab קרס caras *coagulavit, congelavit, condensavit*.

Nom: קְרִישָׁא *frigus, gelu*.

Syr: קוּרְשׁ & קריש *idem*.

קַרְשָׁן *frustum terræ*, durum ut lapis.

קרושא *torques & colli ornamentum*.

קַרְשׁ *unicornis*.

III. Arab. קרש carrasch *rugavit, corrugavit, contraxit*.

קרישה curischa *ruga*.

מקרש muquarrasch *rugatus, cossus*.

תקרישה tacrischa *corrugatio, contractio*.

קרש querfch *intestinum cæcum*.

קשש Duo significat. I קֹשֵׁשׁ *scrutatus est, rimavit, quæsivit, conquisivit, collegit*.

Nom: קַשׁ *stramen*, aut *lignum tenue, palea, stipula*.

II. Chald. קְשַׁשׁ *senuit, consenuit*.

Nom. קְשִׁישׁ, Arab. קסיסה *senium, ætas decrepita*. Syr: *presbyterium, sacerdotium, episcopatus*.

קשא Inde קִשֻּׁאִים *cucumeres*.

מִקְשָׁה, Chald. מִקְשְׁיָ *cucumerarium, ager*.

קשב קָשַׁב *attendit, intendit, advertit*.

Nom: קַשֶּׁבֶת *intenta, attenta*. קַשּׁוּבוֹת *attentæ*.

קֶשֶׁב *attentio, auscultatio*.

Arab: תקשבת *retentus fuit*.

קשה קְשָׁה, Chal. et Syr. קְשָׁא, Arab. קסא

קסא casa *durus, austerus, rigidus, asper:* Metaphoricè, *crudelis, sævus, immitis, gravis, difficilis, perplexus, intricatus fuit: duruit, induruit, riguit.*

Nom. קָשֶׁה, Chald. קְשֵׁי, Arab. קאסי casi *durus, austerus, asper, gravis, vehemens, difficilis.*

Subst. קְשִׁי, Chald. קְשִׁי & קַשְׁיוּת, Arab: קסוה casava *duricies, pertinacia, contumacia.*

קֶשֶׁת, Chald: קַשְׁתָּא, Arab: קוס caus *arcus.* קַשָּׁת idem quod קֶשֶׁת.

Arab: אלקוס alkaus *sagittarius in cælo.* קואס cavvas *sagittarius, balistarius.* קוס caus *fornix.*

Verb. Chald. קְשַׁת & קְשַׁט *jaculavit, jecit, projecit sagittam.*

Rabb. קַשָּׁת, & קַשְׁתִּי, & קַשְׁטִי, Syr: קַשָּׁטָא *sagittarius.*

מִקְשָׁה, Fœm: מִקְשָׁה *dispositio, æquatio, ornatus.*

Rabb. מִקְשָׁה *seta dura in collo suis.*

קַשְׂקֶשֶׂת *squama piscis.*

קַשְׂקַשִּׂים *lorica lamellæ ferreæ.*

קשה Inde קְשָׂוֹת. Chald. קִשְׁוָן *cantha-ri, fusoria.*

קשח קשא. Inde Hiphil הִקְשִׁיחַ *durus corde, crudelis fuit, à re dilecta corde abhorruit, aversatus fuit.*

Arab: קסח casah, Pass. אִתְקְסַח *durus, crudus, crudelis, sævus fuit, cruduit, induruit.*

קסח cash, & קסוחה casuha *duricies, rigiditas, severitas, crudelitas.*

קָאסַח *durus, crassus, rigidus, stupidus, atrox, crudelis, severus.*

קשט Duo significat. I. Inde קֹשֶׁט & קְשֹׁט, Chald. קוּשְׁטָא, & קְשׁוֹט, et קְשִׁיטָא, et קְשִׁיטוּת, Syr. קוּשְׁתָּא, Arab. קסט *veritas, integritas, perfectio, rectitudo.*

Chald: קְשִׁיט *verax.*

Rabb. קַשֵּׁט *verificavit, justificavit.*

II. Chald. קַשֵּׁט et כַּשֵּׁט *ornavit.*

Nom. קִשּׁוּט *ornatus.*

קשט Inde קְשִׂיטָה est מָעָה, *nummus.*

קשף Arab. קשף *duricies, asperitas.*

קשפה *indurat ipsum.*

קשר Tria significat. I. קָשַׁר *ligavit, alligavit, obligavit, colligavit.*

Nom. קָשׁוּר *ligatus.*

קִשֻּׁרִים *ornamenta.*

קֶשֶׁר *ligamen, nodus.* קְשׁוּרָא *ligatio.*

קוֹשֵׁר *baculus.*

II. קָשַׁר per metaphoram transfertur ad animorum rebellionis ergò colligationem, *consensit, conspiravit, conjuravit, rebellis fuit.*

Nom: קֶשֶׁר *liga, colligatio, conspiratio.*

III. Arab. קשר caschschar *pellem* aut *corticem detraxit, decorticavit arbores, desquamavit piscem, excoriavit, deglubuit.*

קשארה quischschara *cortex, pellis, corium, squama, gluma, putamen, crusta ovi, pustula, folliculus.*

תקשירה taqschira *excoriatio, desquamatio piscis, decorticatio.*

מקשר mucaschschar *decorticatus, excoriatus.*

קשאר caschschar *squamosus, pustulosus.*

קתת Rabb. קַת *manubrium, capulus:* item, *onocrotalus.*

קתא Arab. קתא cheta, cum ת punct: cum קטא convenit, *cucumer sativus.*

קת *medica.* מקתי miqthi *olus.*

קתן Rabb. קִיתוֹן *urceus, lagena.*

קתף Chald. קִתְפָּא *petra, rupes.* Rabb. *genus spinæ.*

Arab. קתרה quathra *pons, frustum, membrum, segmentum.*

קתירה cuthaira *buccella, bolus.*

קתירא *cithara.*

FINIS LITERÆ KOPH.

LITERA

LITERA

ר Resch.

ראה Tria significat. I. רָאָה, Rabb: רָא, Arab. ראי ראה rai *vidit, conspexit, spectavit, observavit*. Per Metaphoram significat *sentire, experiri*.

Nom. רֹאֶה *videns, propheta*.

רֹאִי & רְאִי *idem*.

Arab: רוּיָא *visio, somnium*.

Rabb: התראה *probatio*.

רְאִי *speculum*.

רָאָה *vultur*.

רְאוּת *visio*. רְאוֹת *visiones*.

מַרְאֶה, Fœm. מַרְאָה *visus, visio, aspectus, forma, facies*. Deinde, מַרְאוֹת *specula*. נִרְאוֹת *manifesta*.

Arab. מרי miri, & מראה *speculum*.

אמריה amria *specularium, specillum, conspicillum*.

II. רְאִי, Chald: רְעִי *stercus*, visu abominabile, *sordes*.

III. נָאָה *vidit, visum est, dignus, conveniens fuit*.

רָאוּי *dignus, aptus, conveniens*.

Rabb: רְאִיתִי *vidi, visum est mihi*. מַרְאִים *æstimantes*. הִתְרָאָה *demonstratio, argumentum, opinio, dubitatio*. רְאָיָה *aspectus, evidentia, ratio*. רָאָה *probavit, amplexus est*.

רֵיאָה, Syr. רִיתָא vel רִיָא, Arab. ריאה & ריה ria *pulmo*.

Chald: רֵוָא, & רִוְיָה, & רֵוָא,

Arab: רויה ruja *visio, aspectus, forma, apparentia*.

Arab. ראי râi *cogitatio, affectus, consilium, sententia, opinio, mens*.

ראיה raja *signum, vexillum*.

ראי raij *simulavit*.

מראי muraij *simulator, hypocrita*.

ריא ria, & מראאה *simulatio, hypocrisis*.

ראם רָאַם, idem quod רוּם, *altus, exaltatus fuit*.

Nom: רְאֵם et רֵים, Chald. רֵים & רֵימָן *unicornis*. רָאמוֹת *corallia*.

ראש Inde רֹאשׁ, Chald. רָאשׁ, et רֵאשׁ, et רֵישׁ, Syr. רִישׁ, Arab. ראס ras *caput*. Per Metaphoram, 1. Summitas cujuslibet rei, *cacumen, vertex*. 2. *Summus, summas, capitaneus, princeps, dux, imperator*. 3. Initium rei, *principium, exordium, origo, primum*. 4. *Summum, potissimum, præcipuum*. 5. *Rei totius summa*, quæ est caput numeri, *numeri*. Per Metonymiam, *venenum*. Per Metaphoram, *amara et acerba afflictio*.

רִאשׁוֹן, et רִשׁוֹן, et רִיאשׁוֹן *primus*. Absolutè, pro *principio*. Est et *prior honore*.

רֵאשִׁית et רֵשִׁית, Syr: רִישִׁית, Arab. ריאסה *principium, primitivum, primitiæ, origo, initium*.

רְאָשָׁה, et מְרַאֲשָׁה, et מְרַאֲשׁוֹת *capitale, cervical, pulvinar*.

Syr. רִישָׁי *præcipuus, excellens*. רִישָׁן *capitaneus, princeps*. רִישָׁנוּת *principatus, potestas*. אִתְרַאשַׁן *dominari*. מִן דְּרִישׁ *à capite, denuò, iterum, à principio*.

Arab. רייס râjis *princeps, capitaneus, primarius, nauclerus, nauta, monarcha, portitor, patronus, optimas, summas*.

ריאסה riala *principatus, monarchia, dignitas, episcopatus*.

מרוס muravas *capitatus*.

אתראאס *principatum tenuit*.

רסאן *enula*.

רבב Tria significat. I. רַב רָבַב et רָבָה *magnus, multus, multiplicatus, auctus fuit*.

Nom. Hebr. et Chald. רַב, Arab. רב rabb *multus, magnus*: absolutè, *multum*. Deinde, רַב, Chald. רב et רַבָּן, Fœm. רַבּוּנָא *multus, excellens aut peritus in aliqua arte*, magister, doctor.

רַבָּנִית *provincia*.

רֹב *multitudo*.

רְבָבָה, Arab. רבות *myrias*. רִבּוֹ et רִבּוֹא *idem*.

Inde Verb. Piel רִבַּב *decem millia produxit*.

Rabb:

Rabb. עַל הָרֹב *ut plurimum, plerunq;.*
Syr. בְּיַהְבָּאִירָה *multum, valde.* רַב *plus, magis.*
Arab: רב rabb *dominus.* רבוניה *dominatio.*
רב rabb *Deus vivus & verus.*
רבאני rabbeni *divinus.* רבמא rabbama *sæpe.*
רביב rabib *privignus, filiaster, filia mea maritus.*
II. רָבַב *jaculatus est, jecit, projecit arcu, sagittavit.*
Nom. רַב *jaculator, sagittarius.*
רְבִיבִים *stilla pluviæ.*
III. Arab. רב robb *densum, succus.*
ראיב raib *lac coagulatum.*

רבג Rabb. רָבַג *ordinavit, unum super altero posuit.*
מִרְבָּג *ædificium.*
מְרִיבָג *genus preciosi lapidis.*
Syr: רְבָגָא *connexiones & commissuræ, in conopeis & tabernaculis.*

רבד רָבַד *stravit lectum, ornavit.*
Nom. רָבִיד, Arab. תרבד turbid *ornamentum, torques.*
מַרְבַד *stragulum.*
Rabb. רִבְדָא *scarificatio.*
רוֹבַד *pavimentum, statua.*
Arab. רבד rabad *pagus, vicus, suburbium, parochia.*

רבה Duo significat. I. רָבָה, Chald. רְבָא *multiplicatus, magnificatus, evectus, auctus, nutritus, educatus fuit, crevit.* הַרְבִּיָה *pueritia.* מרבי murabbi *alumnus.* רביה rabbaja *nutrix.*
Nom: מַרְבָּה, Fœm. מִרְבָּה *multiplicatio, magnitudo.*
הַרְבּוֹה & הַרְבֵּה *multum.*
מַרְבִּית *multitudo, major pars.* Deinde, גידול *educatio, nutritorum & educatorum cœtus, alumni, alumnus, progenies.* תַּרְבּוּת *idem.* Tertiò, *usura, fœnus.*
תַּרְבִּית, Chal. רִבִּית, Syr. רִבְיָן, Arab. רבא ribi *idem.* Hodie Iudæis ריבית ribis *usura.*
Arab: מרבי *fœnerator, usurarius.* ארבי arbi *fœneravit, fœnori dedit.*
אַרְבֶּה *locusta.*
Rabb. רִבּוּי *multitudo, pluritas, Numerus pluralis.* מַרְבִּיוֹת *rami magni.*
Chald: רַבִּי, emphat. רַבְיָא *puer.*
רַבְיוּת *pueritia.*
רַבְיְתָא & רִבָּה *puella.*
מְרַבִּי *nutritius, qui educatur.* אִתְרַבִּי *educatus fuit.*
תּוּרְבְּיָן *nutritius.* תּוּרְבִּיָנָא *nutrix.*

מַרְבִּין *educatio.*
Arab. תרביה *incrementum.* רבו *asthma.* מרביאת *condita.* מרבי *conditus.*
II. רָבָה, ficut רָבַב, *jaculatus est, sagittavit.*
Chald. רַבְיוּת *jaculator.* Rabb. רְבִית קֶשֶׁת *jactus arcus.*

רבח Arab. רבח rabah *lucratus fuit, lucrifecit, lucro acquisivit, quæstum fecit, melioravit, impetravit, meritus est, demeruit.*
Nom. רבח ribh, & רבאח *lucrum, quæstus, usura, utilitas, impetratio.*
ארבאח *lucra.*
מרבוח marbuh *impetratus.*

רבט Arab: רבט rabat *ligavit, alligavit, vincivit, cinxit, compedivit.*
Nom. רבטה rabta *commissura, junctura, compages, fascis, fasciculus.*
מַרְבוּט *vinctus, ligatus.*
רביטה rabita *eremus.* רואבט ravabit *monachi.*
מרבט murabit *eremita, anachoreta.*
מַרְתַּבַט *alligavit.*

רבך Inde Piel מֻרְבֶּכֶת *frixa, placenta frixa, tosta.*
Nom: מַרְבֶּכֶת *frixorium, sartago, patella.* Chald: רְבִיךְ *frixus.*
Rabb. רָבַךְ *frixit, torrefecit.*
תַּרְבּוּכָה *sonitus, strepitus, tumultus.*
רְבוּכָה *frixio, tostio.*

רבל Inde Rabb. אַרְבַּל & מַרְבַּל *cribrum.*
Verb. רַבֵּל *cribravit.*
Arab. רבל rabel *germinavit, pullulavit altera vice.*

רבן Arab. ארבן arban *signum dedit.*

רבע Duo significat. I. רָבַע, Chald. רְבַע, ex usu Chald. *cubuit, incubuit, recubuit, concubuit, accubuit, demisit se, incurvavit se, flexu quatuor cruribus jacuit.*
Nom. רֶבַע, Fœm. רְבִיעָה, Chald. רְבוּעַ *cubitus, accubitus.* Deinde, רֶבַע *quartale, quarta pars.*
רֹבַע *idem.*
רָבוּעַ, Chal. רְבִיעַ, *quadrus, quadratus.*
מְרֻבָּע, Arab: מרבע murabba *idem.*
אַרְבַּע, Chald. אַרְבַּע, Arab. ארבעה, Mascul. אַרְבָּעָה, Chald: אַרְבְּעָא, Arab. ארבעה *quatuor:* Plur. אַרְבָּעִים, Chald. אַרְבְּעִין, Arab: ארבעין arbain *quadraginta.* Duale אַרְבַּעְתָּיִם *quadruplum.*
רְבִיעִי, Chal. רְבִיעָי, Arab. ראבע rabi *quartus.*
רִבֵּעִים *quartani, abnepotes.*
Chald. רְבִיעִין *instrumenta musica.*
Syr: אַרְבִּיעָא *nablium.*

Chald:

Chald. מַרְבּוּעָא *cubile feræ, lustrum.*
Syr: מַרְבְּעָא *matrix:* מַרְבַּע *quadratum.* רִבְעִין *quadrantalia, metretæ.*
Arab. ארבע irba *quartus dies*, dies mercurij. תרביע *cubus*, quadratum: Item *quadrans astronomicus.* רבע *quartana febris.*
Verb: רבע rabba *quadravit:* item, *in quatuor partes divisit.*
II. Arab: רבע *germinavit.*
Nom. רביע, Syr: רְבִיעָ *ver.* רביעא *in vere.* רביעי *vernalis.*
רבע rabe *herba, fœnum.*
רבץ Duo significat. I. רָבַץ *cubuit, accubuit, decubuit, jacuit.*
Nom. רֵבֶץ, & מַרְבֵּץ, & מִרְבָּץ *cubitus, accubitus, cubile.*
II. Rabb. הִרְבִּיץ *conspersit aquâ.*
רבק רֶבֶק. Inde מַרְבֵּק locus, ubi saginantur vituli, *saginarium, saginatio.*
Chald. רִבְקָה *saginatio.*
Rabb. רבק *saginavit, pinguefecit, farcivit.*
רבש Arab: רבש *luxus.*
רגג Duo significat. I. Chald: et Syr. רג & רְגַג: Piel רַגְרֵג *desideravit, concupivit, appetijt.* מַרְגַג *concupiscibilis.* Pass. Syr. אֶתְרַגְרַג *desideravit.*
Chald: שַׁרְגֵג *persuasit, seduxit.*
Nom: רִגְנָא, & רְגָא, & רִגְיְגָא, & רַגְגָא, & רגרוג *desiderium, ingenium.*
שִׁרְגוּגִין *simplices, fatui*, qui facilè persuadentur. אָרַג *desiderabile.*
II. Arab. רגג. Inde ארג & אִרְתַּג *commotus fuit.*
Nom: ארגג *fortior, potentior.*
רגב רגב Inde Nom. רֶגֶב *gleba terræ.*
רגד Arab. רגדה râgda *planicies aquæ.*
רגה Syr. רְגָה, idem quod רְגַג, *desideravit, concupivit.*
Arab. רגא ragi; Pass. אתרגא atragi *fidit, confidit, securus fuit, speravit, expectavit.*
Nom. רגא ragi *fiducia, spes.*
רגז רְגַז, Chald. & Syr. רְגַז, *motus, commotus, concitatus fuit corpore* vel *animo.* Corpore, *tremuit, contremuit, trepidavit, præ metu* aut *ira:* sede vel loco *motus fuit.* Animo, *pavit, expavit, metuit, timuit, perturbatus, iratus, indignatus, rixatus fuit, doluit.*

Nom. ex Kal. רֹגֶז, Fœm. רָגְזָה, Ch. רְגַז & רוּגְזָא, תרגזות, Arab. רגז rags, & רגס, Alc רגז *commotio, trepidatio, tremor, terror, ira, indignatio.*
Ex Piel, רַגָּז *commotus, timidus.*

Chald. ארגזא & ארגזות *irritatio.*
מַרְגְּזָן *furiosus.* Fœm: מַרְגְּזָנִית *furiosa.*
רגל Quatuor significat. I. Inde רֶגֶל, Chald: רְגַל, Arab. רגלה ragla *pes, crus.* Per synecdochen, רַגְלַיִם *pedes, pudendum, genitale.* Plur. רגלים sicut פְּעָמִים, *vices.* Inde Rab. רֶגֶל *festum, solennitas.*
רַגְלִי, Chald. רַגְלִי, Rabb. רַגִּיל, Arab. רגיל ragil *pedes, pedester.*
רגל *fullo.*
מַרְגְּלוֹת *pedes:* vel *quicquid est infrà ad pedes.*
II. A רֶגֶל fit Verbum רָגַל, idem quod רָכַל, *detulit, detraxit, obtrectavit, fefellit: exploravit.* Rabb. הִרְגִּיל *assuefecit, consuefecit.*
Chal: רְגִיל *colligatus, varius circa pedes.*
רגלית *vitis pedata, fulta.*
Syr. רִגְלָא & אַרְגְּלָא *torrens, vadum.*
Rabb: מַרְגָּלִית *margarita.*
רָגִיל *assuetus.*
הֶרְגֵּל *usus, consuetudo.* מֻרְגָּל *usitatus.* מַרְגָּל *usitata moneta.* רְגִילוּת *conversatio.*
הַרְגְּנוֹל *gallus sylvestris.*
Propr. נֵרְגַל *idolum, figura.*
Arab. רגלה & רגילא ragila *portulaca.* רגאל ragel *columna, fulcrum ædificij.*
III. Rabb. רִגֵּל *pedidit, pedes texit, purgavit ventrem, evacuavit.*
רֶגֶל *foramen ani*, podex.
IV. Arab. רגל ragil *vir, maritus, homo.*
רגאלי rigili *virilis.*
אתרגל *desilijt ad pedes.*
רגם Duo significat. I. רָגַם, Chald. et Syr. רְגַם, Arab. רגם ragam *obruit lapidibus, lapidavit.*
Nom: רֶגֶם, Fœm. רִגְמָה *collectio, congregatio, cœtus.*
מַרְגֵּמָה *acervus, cumulus lapidum.*
אַרְגָּמָן *purpura.*
Chald: תִּרְגְּמִין ligna connexa, *rates.*
Rabb. רְגִימָה *lapidatio.*
Alc. מרגום *lapidatus.*
II. Chald: תַּרְגֵּם, Arab. תרגם targam *exposuit per aliam linguam.*
Nom: תַּרְגּוּם, Arab. תרגמה targama *translatio, traductio.* Item, *titulus libri, inscriptio, epitaphium.*
תורגמן, & מְתוּרְגְמָן, & מְתַרְגֵּם, Arab. מתרגם *mutargim*, et תרגמאן *turgumin, interpres, translator.* Κατ' ἐξοχὴν, תַּרְגּוּם Targum *translatio Bibliorum* seu *paraphrasis Chaldaica.*

רגן רָגַן *murmuravit, mussitavit, susurravit.*

Nom. נִרְגָּן *susurro, delator.*

Chald. מַרְגְּנִין *scorpiones, spinæ aculeata.* מַרְגָּנִיתָא *margarita.* הַרְגָּן *cauda.* הרגנין *herbæ amaræ.*

Arab. מורגאן margin *corallium, radix.* רגינהא ragina *tæda.*

רגע Tria significat. I. רָגַע, Chald. רְגַע, Arab. רגע raga *præceps, subitò motus, commotus, concitatus, (versus, conversus aversus, reversus,) volutus fuit:* Transitivè, *movit, commovit, (vertit, convertit,) volvit, volutavit.*

Nom. רֶגַע, Chald. רְגַע et מַרְגּוֹעַ *punctum momentum.*

אַרְגָּעָה *momentum.*

Rabbin. הַרְגָּעָה *stigma.*

Arab: רגע raga *motus, ira, gyratio, volutatio.* תרגיע targia *revolutio, gyratio.*

II Per antiphrasin, רָגַע *quievit.* Niphal נִרְגַּע *quietus fuit.*

Nom: מַרְגֵּעָה et מַרְגּוֹעַ *quies, requies.*

III. Arab: רגע raga *versus fuit, aversus, reversus, conversus fuit, pœnituit, retroactus fuit, retrocessit, secessit.*

Nom. רגוע rugu *conversio, reditus, revolutio, declinatio.*

מרגע marga *mensura terræ.*

רגף Chald: רְגַף: Pass. אִתְרְגַף *motus fuit, tremuit.*

Arab. ירגף *dicetur sine ratione.*

Alcor. רגף *fulgor.*

רְגִיפָה *libum, placenta ex ovis.*

רגש Duo significat. I. רָגַשׁ, Chald. et Syr. רְגַשׁ, sicut רָגַז, *convenit, congregatus fuit, magno strepitu & tumultu concurrit: strepuit, tumultuatus est.*

Nom: רֶגֶשׁ, Fœm. רִגְשָׁה, Chal: רגושׁ et אִתְרְגָּשׁוּת *conventus, concursus, congregatio, strepitus, tumultus.*

II Rabb. Hiphil הִרְגִּישׁ, Syr. אַרְגֵּשׁ *sensit, consensit.*

Nom Syr. רְגִישׁ *consentiens, conscius.*

Chald. רְגַשׁ, Rabb: רְגָשׁוֹת, et הֶרְגֵּשׁ, et הַרְגָּשָׁה *sensus.*

מַרְגַּשׁ, Fœm. מַרְגֶּשֶׁת *sensibilis.*

הַרְגִּישׁ *mensuræ genus.*

Arab: רגס ragas *consideravit, observavit.* תרגיס targis *consideratio, specillū.*

רגס rigs *commotio.*

רדד Tria significat. I. רָדַד, Chal: רְדַד et רַד. Inde Hiphil הֵרַד *extendit, expandit, distendit, malleo diduxit in laminas, attenuavit.*

Nom. רְדִיד, Arab: רד *peplum.*

Chald. רְדִידִין *lamina.* מִרְדָּד *expansio.*

II. רָדַד *subjecit, subdidit, humiliavit, dominatus est.*

III Arab. רדד radad, et רד radd *movit, volvit, vertit, avertit, convertit, retroegit, reduxit, restituit, retulit, reddidit.*

Nom. רד radd, Fœm. רַדָּה *motus, versura.* מרדדה maradda *stylus.*

מרתד murtadd *conversus, aversus, transfuga.* מרדדה *infideles, perfidi.*

ארתאר irtadd *conversio.*

רדה Quinque significat. I. רְדָה, Chal: et Syr. רְדָא *demissus, delapsus fuit, fluxit, defluxit, decurrit.*

Nom. Chal: et Syr: רַדְיָאן *fluenta:* מַרְדִּית *fluxus, profluvium.* רְדָיָא *fluxa.*

Rabbin. מַרְדָּא *pala.*

Arab: רדא ridi *peplum.*

II. רָדָה, Chal: רְדָא, sicut רָדַד, *subjecit, subegit, subdidit, domuit, dominatus est, præfuit.*

Nom. רֹדִי *dominans, exactor.*

III. Chald: et Syr: רְדָה, et רְדָא, et רְדָא, Arab. רדא *præfuit, docuit, erudivit, castigavit, corripuit.*

Nom: רְדָא et מַרְדָּא *doctus, eruditus.* מַרְדְּיָא *doctor, præceptor, pædagogus.* מַרְדּוּתָא *doctrina, disciplina, eruditio, correctio.*

Arab: ררי *consilium.*

IV. Chald: et Syr. רְדָא; Piel רַדִּי *domavit subegit, aravit, sulcavit, natavit, navigavit, migravit, profectus est, ivit, incessit.*

Nom: Chal: רָדִי *arator.* מורדן *aratio.*

Syr: מַרְדְּיָא et מורדיא *ligones, remi.* מַרְדִּיתָא et מַרְדִּיא *profectio, navigatio, iter, via.*

Rabb: רְדִיָּה *vitula triennis.*

רְדָאָה *panis grossus.*

Chald. רדון *currus.*

V. Arab: ררי *malus.*

רדל Arab: cum ד punct: רדל radal *abominatus est, abjecit, rejecit, reprobavit, despexit, vilipendit, nihili fecit.*

Nom: מרדול mardul *abjectus, reprobatus.* רדלא, et רדאלה, et מרדולה *abominatio, rejectio.*

רדם Duo significat. I. Niphal נִרְדַּם *sopitus, soporatus, profundo somno oppressus est vel fuit.*

Nom: תַּרְדֵּמָה *sopor.*

Chald: רְדִימִין *dormientes, somno oppressi.*

Rabb. הַרְדָּמָה *stupor, subet, lethargus, caros.* רָדַם *stupuit.*

נרדם:

נרדם *lethargicus.*

Item Rabb. רָדַם, est רוֹרַיָם, *descendit in mare.*

II. Arab. רדם radam *calcavit, conculcavit.*

רָדְמָה radma *lixivius cinis.*

רדן. Arab. רַדִינָה radina *rhombus.*

רדע. Arab רדע rada *repulit, repercussit, refranavit.*

רָארע radi *repercutiens, refranans.*

ראדעאה *repellentia.*

מרדעא, Rabb. מַרְדֵעַ & מַרְדֵעָא *stimulus asini aut bovis.*

רדף. רְדַף, Chald. & Syr. רדף *secutus, insecutus, prosecutus, persecutus fuit: cura atq; studio consectatus fuit: insectatus, ultus fuit, in exitium alicujus hiavit, perdidit, peremit.*

Nom. Syr. רְדוֹפְיָא & רְדִיפוּתָא *persecutio.*

Chal. רַדְפִין *satellites.*

Rabb. הַרְדִיפָה *consequentia, consequens, consecutio.*

חַרְדָפָה *cognominatio:* item *pronunciatio anathematis.*

Verb. נרדף *anceps factus est,*

הַרְדָף & אַרְדָף, Arab. אדראף *arboris species.*

הַרְדִיפָנִי *herba veneta.*

רדה. רָדָה *territus est* vel *fuit, pavit, expavit.*

רהב duo significata habet, I. רְהַב, Chald. רְהַב *invaluit, robustus, magnificus, insolens fuit, superbivit:* Chald. *derisit, subsannavit.*

Nom. רַהַב *tumor, elatio, superbia.*

רהב *idem.*

II. Syr. רְהַב, Arab. רהב rahab, et אַרְהַב *turbavit, conturbavit, commovit, terruit.*

סַרְהַב et אֶסְתַּרְהַב *festinavit.*

Nom. רְהִיב *turbatus, tumultuarius.*

רְהִיבוּתָא, et מַרְהֲבָא, et סַרְהִיבוּ *perturbatio, concursatio, tumultus.*

רְהִיבָאִית et בְּסוּרְהָבָא *raptim, celeriter, temerè.*

Arab. רָהוּב et מַרְהוּב *terribilis, horrendus.*

רַהְבָה *timor, metus.* בּאַלרַהְבָה *cum timore.*

רהיב rahib *timoratus, religiosus, monachus, eremita.*

רַהְבָאנִיָּה *constantia.*

רהט Indè רְהָטִים, Chald. רַהֲטִין *meatus, canales.*

רְהִיטִים *trabes, laquearia, transtra.*

Rabb. רָהִיט *tignum.*

Verb. Chald. רְהַט, Syr. per metathesin, הְרַט: Piel. הָרֵט *cucurrit, incurrit, sectatus est.*

Chald. רְהָטָא *cursus.* רָהֲטִין et רְהָטִינִין *cursores.* רִיהֲטוּן *cursor.*

Rabb. רַהֲטָא *cibus ex farina, melle, & oleo confectus.* רַהֲטָנִי *dolabra.*

רהל. Arab. תרהל *mollities, lassitudo.*

רהם. Indè Arab. מַרְהַם marham *emplastrum, unguentum densum:*

רהן Rab. רְהַן Ar. רהן raham, et אַרְהַן *oppigneravit.*

מַרְהוּן marhun *oppigneratus.*

אַרְתַהַן artahan *oppigneratus fuit.*

אַסְתַרְהַן astarhan *idem.*

רַהַן rahan *pignus, hypotheca, obses.*

רַהוּנָה rahuna, et אַרְתִּהַאן irtahan *oppigneratio.* אסתִרְהַאן istirhan *repressaria.*

רהק Arab. רהאק *pollutio, effusio spermatis.*

מראהקה *pubertas.* מראהקין *puberes.*

Alcor. תַּרְהַקְנִי *molestiam inferas mihi.*

רוב רוֹב et רָב *in foro* et *extrà litigavit, disceptavit, causam egit* seu *dixit, contendit, jurgavit, increpavit, judicavit, multiplicavit verba, multus fuit in sermone.* Chald. et Syr. *vocavit, clamavit, vociferatus est, tumultuatus est.*

רִיב *lis, contentio* verbosa, *disceptatio, disputatio, judicium, causa, controversia:* מְרִיבָה *idem.*

יָרִיב *rixator, litigator,* sicut יְקוּם *substantia.*

רוד Tria significata habet. I. רוֹד, idem quod יָרַד *descendit, dejectus fuit.* Hiphil. הרִיד *dejecit, excussit.*

II. רוֹד, idem quod רָדָה, *dominatus est.*

Arab. ראַיד *domuit feram, subjugavit.*

ריארה riada, et תראיד tarijd, et תרידה tarida *domitura.*

מראיד muraijd *domitor.* מראיד murajad *domabilis.*

ריאד riad *viridarium.* ריארי riadi *moralis.*

Matth. raved, ravend *rhaponticum.*

III. Arab. רויד, et ראד, et ריד *imperium.* Hiphil. אַראַר arad et אריד *voluit, maluit, quæsivit.*

Nom. ראדה rida, et מראד *voluntas, propositum, amor, consilium.*

Nom. רוּף *misericors*.

ראף, Fœmin. ראפה *misericordia, commiseratio*.

רוץ Tria significata habet. I. רוֹץ et רָץ *cucurrit, accurrit, discurrit, percurrit, velociter ivit*.

Nom. רָץ *cursor, pedes, tabellarius, nuncius, veredarius*. Deindè, רָצִים *satellites, stipatores*.

מֵרוֹץ, Fœm. מְרוּצָה *cursus*.

II. רֹץ et רָץ, idem quod רָצַץ, *collisit, confregit, contrivit*.

Nom. מְרוּצָה *collisio, contritio, oppressio*.

III. Arab. cum צ punctato, ריאצא *exercitium*.

ראצי *exercitatus*.

רוק. רוֹק et רָק. Indè Hiph. הֵרִיק, Chal. אריק *inanivit, exinanivit, vacuavit, evacuavit vas*, aut *rem eo contentam*. De liquidis, *effudit*; de gladio *evaginavit, strinxit*: de lanceâ, *extraxit, expedivit ad bellum*.

Nom. רֵק, Chald ריקן *vacuus, inanis, otiosus, vanus, ignavus, nihil, inutilis, levis*. Metaphoricè, *inops*.

רִיק *vacuitas, vanitas, vanum*.

רֵיקָם, Chald. ריקן *vacuè, inaniter, sine causa*.

Chald. רֵיקָנוּ *vacuitas, vanitas*.

לְרֵיקָנוּ *frustra, in cassum*. Et Verb. רִיקֵן *evacuavit*.

Rabb. ריקות *vacuum*. הֲרָקָה *evacuatio*.

רֵיָק *cælebs*.

Arab. רָוִק et ראוק *colum* et *fax vini*. ריק *jejunus*.

ראק *effudit*. תריאק *icteritia*. ראוק *jejunium*.

רואק rivaq *peplum, cortina*. ריק *saliva*.

רור רוֹר vel רר *salivavit, salivam dejecit, spuit, exspuit, spumavit, fluxit*.

Nom. ריר *saliva, sputum*. Per Metaphoram, *albumen ovi*. Rabb. ריר *mucilago*.

תָּרָר *stultus*.

רוש duo significata habet. I. רוֹשׁ et רָשׁ *pauper fuit* aut *factus, eguit, indiguit*.

Nom. רָשׁ et ראשׁ *pauper*.

רֵשׁ, et רֵישׁ, et ריש *paupertas, egestas*.

II. Arab. רישה rischa *pluma, penna*, et *radius rotæ*.

ראַיִשׁ rajasch *plumavit*. אִתְרָאַיִשׁ attrajasch *plumas emisit*.

מְרָאַיִשׁ murajasch *plumatus*.

Arab. cum ח punctato, רות *stercus, fimus*.

רזב Arab. מַרְזַבָה marzaba *pilum mortarij, pistillum, terebra, terebellum*.

Rabb. ארזוב *malleus*.

Chald. מַרְזֵב *canalis*.

מַרְזְבָנִין *arca*.

רזה רָזָה *maciavit, macrum fecit, macilentum reddidit, attenuavit*.

Nom. רָזֶה *macer*.

רָזִי *macies, macilentia*.

רָזוֹן *idem*.

תִּרְזָה *cedri species, pinus*.

רזח. Inde Nom. מִרְזָח, Chald. מַרְזוּח *vociferatio, fletus, luctus, gaudium*.

רזם. רָזַם, Chald. & Syr. רזם, & literarum inversione, רְמַז *annuit oculis, innuit, nutu significavit, indicavit, ostendit, signum dedit*.

Nom. Rabb. רֶמֶז & רְמִיזָה, Chald. מִרְמַז & רְמִיזוּת, Syr. רמזא *nutus, signum, significatio, indicium, notatio, ænigma*.

מַרְזִים *longum & rubeum*.

רזן. Inde רוֹזֵן *princeps, consiliarius*.

רָזוֹן *idem*.

Rabb. רזן *exultavit*.

רזף Syr. רְזַף *stillavit*.

Rabb. מַרְזוֹפִין *mallei*.

Chald. ארזופא *idem*.

רזק. Arab. רזק *pavit, nutrivit, aluit, sustentavit*.

Nom. רִזְק rizq *cibus, alimentum, sustentatio, fertilitas*.

רזאק razzaq *sustentator, altor*.

רחב. רָחַב, Chald. רחב *latus, dilatatus, ampliatus fuit*: de loco, *ampliori loco habitavit*: de angustijs, *ex illis liberatus fuit*: de corde, *exhilaratus fuit*: de ore, *liberè & audacter locutus est*.

Nom. רָחָב *latus, amplus*.

רֹחַב *latitudo, relaxatio, consolatio*.

רַחַב *idem*.

מֶרְחָב *idem*.

רְחוֹב *platea*.

רחד. Arab. רחד *formavit*.

רַחַד *forma, typus, modus, stylus*.

מְרַחַד *formatus, formâ præditus*.

מִרְחַד *latrina*.

רחה. Arab. רחא rachi, cum ח punctato, *mollis, laxus, flaccidus fuit*.

מֻרְחִי murchi *emolliens, laxans*.

רחו *laxus*.

ארתחא irticha, & אסתרחא *mollificatio*.

רחיה richia *soccus*.

Nom. רָטוֹב, Chald. רְטִיב, Arab. רטב ratab *humidus, succosus, mollis, tener, viridis, recens.*
Chald. רְטִיבָה *viror.*
Arab. רַטְבָה ratba, & רְטוּבָה rutuba *humor, humiditas, succus, mollicies.*
רֻטַב rutab *dactyli immaturi, recentes, humidi.*
תַּרְטִיב *humectatio, emollitio.* Rabb. רטבה *humectatio.*
רְטוּב *instrumentum venatorium.*
רְטִיבָא *viridarium.*

רטה. רָטָה, idem quod יָרַט, *deflexit, declinavit.*
Nom. Rabb. רְטִיָּה *collyrium.*
רְטִיּוֹת *epithemata, linimenta.*

רטל. Arab. רטל ratal *libra, as.* רטאיל rutajal *libella.*
רַטְלָה ratla *aranea.*
תרטל tartal *conus.*

רטן duo significata habet. I. Syr. רְטַן, Arab. רטן ratan *murmuravit, mussitavit.*
Nom. רְטָן, Syr. רֶטֶן *murmur.*
Arab. מראטנה *murmuratio.*
Rabb. רָטָן, est רָץ, *cursor.*
Chald. רְטָן *incantatio.*

רטע. Arab. רטע *procidit.*
Rabb. רטע *subsilijt, saltavit.*

רטף. Chald. רְטַף, est רוטב, *jus, brodium.*

רטש duo significata habet. I. רָטַשׁ. Inde Piel רִטֵּשׁ *jecit, projecit, collisit, allisit.*
II. Chald. רְטַשׁ *dimisit, deposuit, expandit.*
Nom. רְטְשִׁין *expansi.* רְטוּשׁ *contemtus, despectio.*

רכך רַךְ & רָכַךְ, Chald. רְכַךְ *mollitus, mollis, tener, delicatus factus est:* de corde, *pusilli & abjecti animi fuit, timuit:* de lingua aut sermone, *blanditus est.*
Nom. רַךְ, Chald. רַכִּיךְ *mollis, tener, delicatus.*
מֹרֶךְ *mollicies.*
Chald. רַכִּיכוּ *mollicies.* רְכִיבָא *butyrum.*
רִיכָא *rex:* Latinum.

רכב tria significata habet. I. רָכַב, Chald. & Syr. רְכַב, Arab. רכב racab *vectus, supervectus fuit jumento seu bestia quacunque.* Metaphoricè, *de vento.*
Nom. רוֹכֵב, Chald. רָכַב, Arab. ראכב racib *vehens, vector, equitans, eques.*

רַכָּב *vector, auriga, ductor, currus.*
רְכוּב *vehiculum.*
מֶרְכָּב, Chald. מַרְכַּב, Arab. מרכב marcab. Fœm. מֶרְכָּבָה & מַרְכֶּבֶת, Chald. מַרְכַּבְתָּא, Arab. מרכבה *vectarium, vehiculum.*
Arab. מַרְכַּבִי marcabi *navalis.*
רֶכֶב, Fœmin. רִכְבָּה *currus, expeditio curruum, ephippium.* Per Synecdochen, *equi curruum.* Deinde, רֶכֶב *catillus.*
II. Per Metaphoram, רָכַב *dominatus est, imperavit, gubernavit.*
III. Per Metaphoram, Syr. רְכַב *junctus, conjunctus, & alteri consociatus, compositus.*
Nom. רִכְבָא *junctura, vinculum.*
Rabb. מֻרְכָּב *compositus, mixtus.*
הַרְכָּבָה *compositio, conjunctio, arborum insitio,* vel *inserendi actio.*
מֶרְכָּבָה *doctrina anagogica & abstracta.*
Rabbin. אַרְכּוּבָה *poples.*
Arab. תַּרְכִּיב *compositio, insitio.*
Deinde, Arab. ראכב *reus.* ארתכב *reus factus est.*

רכד. Arab. רכד *incubuit.*

רכז. Arab. רכז racas *fixit, confixit, punxit.* תרתכז *figitur.*
Nom. רַכְזָה racza *punctio.* item *basiliscus.*
רכיזה racisa *pedamen.* מַרְכּוּז *fixus.*
אַרְתִּכַאז irtichaz *fixio.*
מַרְכַּז marcaz, Rabb. מֶרְכָּז *centrum.*

רכל. Inde רוֹכֵל *negotiator,* propriè *aromatopola, aromatarius.*
מַרְכֹּלֶת & רְכֻלָּה *negotiatio.*
רָכִיל *delator.*
רְכִילוּת *delatio.*

רכם. Arab. רכם racam *aggregavit, conglomeravit.* מַרְכּוּם marcum *conglomeratus.*
תַרְכַּם tarcam *coryza.*

רכן duo significata habet. I. Chald. & Syr. רְכַן *inclinatus fuit*: de Sole, *occidit.* Syr.
II. Arab. רכן racan *angulus rei quadratæ:* Deinde, רכן *elementum.*

רכס. רָכַס *elevavit, sursum traxit.*
Nom. רְכָסִים *loca excelsa, montes, colles.*
רְכָסִים *elationes, superbiæ.*
Rabb. רָכַס *perdidit, amisit.* אִירְכּוּס *amissio.* רְכָס *lapillus.*
רִכְבָא *mulus.*

רכע. Arabicè, רכוע *curvatio super genua.*

cinit, jubilavit, lætatus est, luxit, flevit.
Nom. רְנָנָה vociferatio.
רִנָּה, Chald. רִנְנָא idem. Clamor: 1. cantici seu gaudij, 2. precationis, 3. præconis.
רְנָנִים exclamationes.
רְנָנִים pavo, luscinia.
רנב. Inde אַרְנֶבֶת, Chald. אַרְנְבָא, Arab. ארנב arnab lepus & cuniculus.
אַרְנְבִי arnabi leporinus.
אַרְנְבְתִין duoinguina.
רנד. Arab. רַנְד rand laurus.
רנה. רָנָה, Chald. רְנָא, idem quod רָנַן, clamavit, sonuit. Syr. meditatus est quadam solicitudine & cura, cogitavit, putavit, existimavit, curavit, solicitus fuit.
מַרְנִין meditantes. רְנָיָא & תַּרְנִית meditatio, cogitatio, cura, solicitudo.
רנם. Arab. רַנַּם psalluit.
רסס duo significata habet. I. רָסַס, Chald. & Syr. רַסַּס & רַס, Ar. רשש raschasch, רש rasch stillavit, spargendo fudit, stillis perfudit, effudit, sparsit, aspersit, expersit, humectavit, roravit.
Nom. רְסִיסִים, Chald. רְסִיסִין stillæ.
Syr. רְסִיס stilla. רְסָס aspersio.
Arab. רש rasthsch, & רַשְׁאשׁ raschasch aspersio.
מַרְשׁוּשׁ marschusch aspersus, roscidus, roratus.
רשה rischscha pluma, penna.
II. רָסַס, idem quod רָצַץ, literis סץ permutatis: Piel. Chald. רַסֵּס contrivit, confregit, quassavit.
Nom. רְסִיסִים contritiones, quassationes.
Chald. רְסִיס confractus, contusus, thlasias.
Chald. רִסִּין supercilia.
רַס ferculum ex lenticulis confectum.
Porta בִּירָת רֵישָׁא regis, stadium.
רסב. Arab. רסב resedit. ירסב residebit, descendet.
רסוב hypostasis, substantia, quod residet, sedimen urinæ.
רסובי hypostaticus. מתרסב hypostasivus.
רסד. Arab. רַסָּאדָה cervical.
רסה. Arab. רסא, Hiph. ארסא applicuit.
מַרְסִי marci portus maris. רסוה summa.
רסח. Arab. cum ח punctato, quod כ ch profertur, רַאסִח rasich confirmatus, obstinatus, stabilis.
אַרְסַח arsach obstinatus fuit.
מֻרַסַּח murassach obstinatus, inveteratus.
רסל. Arab. רַסַל rasal, Hiph. אַרְסַל arsal misit, dimisit, legavit, ablegavit.
Nom. רַסוּל rasul legatus, Apostolus.
רֻסָל rusl tabellarius, Orator.
מרסול missus, legatus, nuntius.
רִסָאלָה legatio, Apostolatus, missiva, epistola, litera. Item, libellus.
אִרְסָאל irsel legatio.
רסן. Inde רֶסֶן, Chald. רסן, Arab. רסן rasan frænum, habena. Per Metaphoram, regimen, gubernatio.
Arab. מרשן marschan capistrum.
ראסן enula.
Rabb. רוּסְנִין mensura quatuor digitorum.
רסע. Arab. רסע brachiale, carpus.
רסק. Chald. רְסַק in frusta concidit. Inde רסוקין frusta, buccellæ.
רעע duo significata habet. I. רָעַע, idem quod רָעַע, malus, iniquus, durus, molestus, tristis fuit, displicuit.
Nom. רַע malus.
רֹעַ malum, malitia.
מֵרַע malignus, malefaciens.
II. רָעַע, ex usu Chaldæorum idem quod Chaldæis רעע factum ex רָצַץ, fregit, confregit, contrivit, comminuit.
Nom. רָעָה contritio.
רעב duo significata habet. I. רָעֵב & רָעַב esuriit, fame laboravit.
Nom. רָעֵב esuriens, famelicus.
רָעָב esuries, fames, defectus, inopia.
רַעֲבוֹן idem.
Alcor. רַעַב timor.
II. Per Metaphoram, Arab. cum ע punctato, רעב ragab appetiit, expetivit, desideravit, avidus fuit, quæsivit, exquisivit, requisivit, oravit, rogavit, supplicavit, invocavit, precatus fuit. رَغِبَ
Nom. ראעב ragib quærens, avidus.
רַעְבָה ragba oratio, precatio, supplicatio, litania, processio.
רַעִיב ragib recitator litaniæ.
רעג. Inde Arab. רעאג tremor.
רעד. רָעַד, Arab. רעד raad tremuit, contremuit.
Nom. רַעַד tremor. Arab. רַעְדָה raada tremor, concussio. ארהעאר idem.
רַעְאדָה raada torpedo.
רַעַד raad tonuit. רַעְד tonitru.
רעה septem significata habet. I. רָעָה, Chald. רְעָא & רְעִי, Arab. רעא rai pavit,

pavit, pavit tam se, quàm alios. Absolutè, *pastus, depastus est, comedit.*
Nom. רֹעֶה & רֵעִי, Chald. רָעֵי, Arab. ראעי rai *pastor, opilio.*
רְעִי, & מִרְעֶה, & מַרְעִית, Arab. מרעי mari *pascuum.*
Arab. תרעיה taraja *pastus.*

II. Metaphoricè, רָעָה *pavit homines, dominatus est, rexit, gubernavit, præfuit, administravit, docuit.*
Nom. רֹעֶה *pastor, rex, doctor.*

III. Per Metaphoram, רָעָה *depastus fuit, perdidit, destruxit.*

IV. Per Metaphoram, *pastus fuit, erravit, oberravit, vagatus est incertis sedibus.*

V. Per Metaphoram, רָעָה *socius, familiaris, sodalis, amicus, simul educatus fuit.*
Nom. רֵעֶה *socius, amicus, familiaris, proximus.*
רֵעַ & רֵעַ *idem.*
מֵרֵעַ & מֵרֵעֶה *idem.*
רְעִיָּה & רְעוּת *socia.*

VI. A. רְעוּת fit Nom. רְעָא, quo ex usu Chaldæorum significatur *voluntas, cogitatio*: Plur. רְעִים *voluntates, cogitationes.*
רַעְיוֹן *idem.*
רְעוּת *idem.*

VII. Arab. cum ע suprà punctato, quod g profertur, רָעָה *spumavit, despumavit.*
רַעְוָה ragua *spuma, ampulla.*

רעל. רָעַל, Chald. רְעַל *motus fuit loco, tremuit, contremuit, mutavit, impegit, lapsus, consternatus, debilitatus, labefactatus fuit.*
Nom. רַעַל *tremor.*
תַּרְעֵלָה *idem.*
Arab. תרעל taral *tremor, tumefactio.*
רְעָלוֹת *pepla.*
Rabb. רָעַל *faciem operuit peplo.*
Syr. רָעֲלִין *contremiscentes.* רְעִילוּת *tremor.*
רַעְלָא *solutiva, remissiva.*

רעם duo significata habet. I. רָעַם, Chald. רְעַם *tonuit, intonuit, sonuit, murmuravit, clamavit.* רעם, *commotus fuit præ indignatione, indignatus, iratus fuit, commotus fuit, tremuit.*
Chald. אִתְרְעַם *murmuravit.*
Nom. רַעַם, Fœm. רַעְמָה *motus, motio, commotio, murmur, fragor, tremor.*
Chald. תַּרְעֻמוֹת *murmuratio, querela.*

Syr. רועם *idem.*

II. Chald. Hiph. ארעם *elevavit.*

רען. Inde רַעֲנַן *viruit.*
Nom. רַעֲנָן, Fœm. רַעֲנָנָה *viridis.*
Arab. רעונה rauhane *delirium, dementia.*

רעף duo significata habet. I. רָעַף *stillavit, destillavit, fluxit, defluxit, influxit.*
Nom. Rabb. רְעִיפָה, Arab. רָעַאף *fluxus sanguinis ex naribus.*
מַרְעוּף marhuf *ex cujus naribus fluit sanguis.*
Rabb. רעף *operculum ollæ*, tegula.

II. Arab. cum ע suprà punctato, רְעִיפָה ragifa *libum, placenta ex ovis.*
אַרְעָפָה argafa *panes.*

רעץ. רָעַץ, Chald. רְעַץ *fregit, contrivit.*
Rabb. רָעַץ, est צָער, *doluit*: item *infixit.*

רעש. רָעַשׁ *motus, commotus fuit, tremuit*: de terræ motu.
Nom. רַעַשׁ *commotio. tremor.*
Rabb. רַעַשׁ, Arab. רעשה & ארתעאש *tremor.*
מרתעש *tremulus, patiens tremorem, scintillans.*

רעת Chald. & Syr. רְעַת, idem quod רְעַד, *tremuit.*
Syr. Marc. 9. וּמְרַעַת *& spumans.*
Luc. 9. v. 39. וּמְרַעַת *& discerpens.*

רפף Chald. et Syr. רְפַף et רַף *tremuit, contremuit*, רַפְרֵף *commovit, agitavit, nictavit, quatijt.*
Rabb. רִפְרוּף *saltus.* רִפְרוּף et הֵרֵף, Syr. רְפַף *ictus oculi*, nutus. רַף *palus udis.*
Arab. רַפְרַף rafraf *volavit.*
רַף raff *ala.* אלארפפה *os sacrum.*

רפא tria significata habet. I. רָפָא *dolorem mitigavit, sanavit, medicatus est, curavit.*
Nom. adject. רוֹפֵא *medicus.*
Subst. רְפוּאָה *medicina, medela, remedium, pharmacum.*
רִפְאוּת *idem.*
מַרְפֵּא *idem.*
רָפָא *gigas, sanus, validus, robustus, potens.* Per antiphrasin, רְפָאִים *mortui.* Deinde, רְפָאִים per metaphoram dicuntur *subterranea.*

II. Per Metaphoram, רָפָא *sanavit*, transfertur, 1. à corpore ad animam, et significat *remittere peccata, condonare.* 2. ab ægrotis ad res inanimatas destructas aut corruptas, ut ædificia, et alias, et significat *instaurare, reficere, pristina*

Hinæ bonitati restituere.

רפד. רָפַד *stravit, substravit, stratum paravit, fulcivit, roboravit.*

Arab. רפד rafad *sustinuit, toleravit, passus est.*

Nom. רְפִידָה *stratum, pavimentum instratum.*

Arab. רפאיד rafaid *pulvilli.*

Rabb. רִיפוּדִין *repudium.*

רפה duo significata habet. I. רָפָה, Syr. רְפָא *lenis, debilis, dissolutus, laxus, lentus, remissus, negligens, otiosus fuit, torpuit, cessavit, omisit, intermisit, quievit.*

Nom. רָפֶה *remissus, debilis.*

רִפְיוֹן & רִפְיוֹנָה, Syr. מַרְפָּא, Rabb. רפוי *remissio, lenitas, mansuetudo, laxamentum, dissolutio.*

Rabbin. רִפּוּי *lenitas.* מַרְפֶּה *laxans.*

II. רָפָה, idem quod רָפָא, *sanavit*: literis הא permutatis. Contrà, רָפָא idem quod רָפָה, *remissus fuit.*

Rabb. רִפְיוֹן *aer, laxatio.*

רפח. Chald. רפח *exacerbavit, rebellavit.*

Arab. רפה rafah *abundavit, superfluus fuit, prosper, fœlix, nummatus, ditatus fuit.*

Nom. רפח rafah *abundantia, prosperitas, divitiæ, opes.* מרפה murafah *abundans, dives, nummatus.*

רפט. Rabb. רָפַט *relaxavit, tremuit.* מִרְפָּט *relaxatio, tremor.*

רפל Chald. רפיל *Princeps, secundus à Rege.*

רְפִילָא *principatus secundus post regnum.*

רפס רָפַס & רָפַשׂ, Chald. רפס, idem quod רָמַס, quia literæ מף ejusdem sunt organi, *calcavit, conculcavit*: Et *calcando perturbavit, seu extendit.*

Nom. מִרְבַּשׂ *conculcatio, perturbatio.*

Chald. רִפְסָא *idem.*

Syr. רַפְסָא *chorus.*

Rabb. רָפַס *fregit, mollivit, extendit, examinavit, interrogavit.*

אִתְרְפַס *defecit.*

מִרְפֶּסֶת *aula, porticus.*

רפע. Arab. רפע rafa *levavit, elevavit, exaltavit, erexit, arrexit, extulit, sustulit, obtulit, reposuit.*

Nom. רפיע rafi *elatus, exaltatus, sublimis, eximius, pretiosus, elegans, excellens, dives.*

ארתפאע irtifa *altitudo, profunditas, eminentia, elegantia, erectio.*

רפעה *sublimitas.*

מרפע marfa *abacus, armarium, vasarium, vasorum supellex.* מרתפע *illustris.*

רפץ. Arab. cum צ suprà punctato, רפצ rafad *reliquit, dereliquit, præteriit, omisit, neglexit, sprevit, contempsit, repulit.*

Sed sine צ punctato, רפץ, idem quod רָמַס, *calcavit, calcitravit.*

רפק. Inde Hithpael. מִתְרַפֶּקֶת *conjuncta, innixa, adhærens.*

Arab. רפיק rafic *socius, commilito, compater.*

רפק *societas, caterva.* מַרְפְּקָן *humari.*

מרפק marfac *cubitus.*

מִרְפָּקָה marfaca *pulvinar, cervical.*

ברפק *laxius.* Alc: רְפָאק *nubilum.*

Rabb. רפק, Hithpael הִתְרַפֵּק *conjunctus, innixus fuit, adhæsit.*

מַרְפֵּק *axilla.* פריק *fossor.*

רפש cum puncto sinistro, רָפַשׂ, in רָפַס quære.

Cum puncto dextro, רֶפֶשׁ *cœnum, lutum, fimus, stercus.*

Rabb. רָפַשׁ *luto infecit.*

Chald. רגש & אִתְרְפַשׁ *tardavit, moratus est.*

Syr. רַפְשָׁא, Arab. אלרפש *ventilabrum.*

רפת Inde רְפָתִים *bovilia.*

Rabb. רֶפֶת, Arab. אלרפת *bovile, stabulum.*

Syr. רפת *erosus est, corruptus est à vermibus.*

רִפְתָּא *panis.* רִפְתָא *vas in quo panis portatur.*

רצץ. רצץ & רץ, Chald. רְעַע, literis עצ permutatis, Arab. cum צץ punctatis, רצץ radad *concurrit, collisit, concussit, quassavit, conquassavit, attrivit, contrivit, fregit, confregit.*

Nom. רצוץ, Chald. רְעִיעַ *concussus, quassatus, conquassatus.*

רַץ *frustum, portio.*

Rabb. רצוץ *attritio.* רְצִיצָא *pullus.*

Syr. רְצִיצָא *eunuchus.*

Arab. רץ & מרץ *attritio, contusio.*

מִרְצוּץ *quassatus.*

Deinde, רצץ radad *sugillavit, maculis deformavit carnem percutiendo.*

תרציץ tardid *sugillatio.*

Sine צ punctato, רצאץ *plumbum, & perpendiculum, libella*: item *cerussa.*

מרצץ murasas *perpendicularis.*

מִרְצוּץ *firmus.*

רצא. רְצָא, Chald. רְצָא, Arab. cum ד punctato, רצא radi, idem quod רָרץ cucurrit.

רצב. Arab. מִרְצִיב inspissatus.

רצד duo significata habet. I. רִצֵּד, Piel רִצֵּד saltavit, subsilivit, exilivit.

II. Arab. רצד rasad consideravit, intentus fuit, observavit, expectavit, praestolatus est.

Nom. רצד consideratio, intentio, observatio, expectatio.

רצה duo significata habet. I. רָצָה, Ch. רְעָא, Arab. cum ד suprà punctato, רצא radi voluit, benevolus, delectatus, placatus, reconciliatus fuit, favit, probavit, acceptavit, placuit, complacuit, consensit, permisit, contentus fuit, annuit.

Niph. נִרְצָה, Chald. אִתְרְעִי, Arab. אתרצי acceptus fuit vel factus est.

Nom. רָצוֹן, Chald. רְעִי, & רעות, & רְעוּא, & רַעְיוֹן, Arab. רצא rida, & אסתרצא istirda, et רצואן, et מרצאת voluntas, benevolentia, favor, acceptatio, permissio, consensus.

Arab. מרצי murdi acceptabilis. רִצְוַאן ridvan virtus.

Rabb. פִּתְרְצָה consensus. רָצוֹנִי voluntarius.

II. רצה complevit.

רצח. רצח, Chald. רְצַח occidit, interfecit hominem.

Nom. רוֹצֵחַ et מְרַצֵּחַ homicida.

רצם Rab. רָצַם infecit, delevit, corrupit.

רצן. Rabb. רְצִינָא vermis.

רצע duo significata habet. I. רָצַע, Ch. רְצַע perforavit, transfixit.

Nom. מַרְצֵעַ, Chald. מַרְצְעָא subula.

Ch. רְצוּעָא corrigia. רַצְעָן cerdo, alutarius.

Rab. רְצוּעָה flagellum, ferula, lorum. נִרְצָע subula perfossus. Arab רצע stravit. מרצעאת lapides elaborati.

II. Arab. cum ד suprà punctato רצע rada suxit, exuxit lac, vellicavit.

Nom. רצאע rida, Fœm. רצאעה et תרציעה tardìa suctus, suctio: item, potus. ארצאע lactatio. רצאע radda lactens, puer. מרצעה mardaa lactans, nutrix. רואצע venae sugentes, emulgentes.

רצף Inde רָצוּף, Arab. רציף razif stratus lapidibus.

רִצְפָּה et מַרְצֶפֶת, Ch. רִצְפָּא, Syr, רְצִיפָא pavimentū lapideum. Deinde רִצְפָּה pruna. צִירֵף urens.

Rab. רצף stravit pavimentum: per metaphorā, continuavit, conjunxit, immediatè secutus est, consecutus est, plicavit.

רָצוּף continuus, jugis.

מרצוף saccus.

Et cum ד suprà punctato רצפה patella.

רקק duo sign. habet. I. רַקַּק et רַק, Chal. רְקַק, Ar. רקק raqac tenuis, attenuatus, extenuatus, extensus, subtilis, macer, gracilis, exilis fuit.

Inde Nom. רַקּוֹת tenues, graciles, macilentae.

רַקָּה pars capitis macilenta, tempus.

רָקִיק, Ch. רְקִיק placenta tenuis, laganum.

Rab. רָקִיק tenuis, parvus. רִקּוּעַ lamina. רקה maxilla superior.

Partic. רַק tantùm, tantummodo, saltem.

Arab. רקיק racic subtilis. ארק subtilior. רקה ricca tenuitas, subtilitas, gracilitas, acies, acumen.

תרקיק tarcic attenuatio.

רק race membrana. רִקָּה rucca colus.

רקאק ricac peplum.

מתרקק mutaraccic subtilatus, gracilĕtus.

II. רָקַק & רַק, Chal. et Syr. רְקַק, idem quod יָרַק. spuit, exspuit, conspuit.

Nom. רֹק sputum, saliva.

Chal. רְקִיקִין spuentes.

Rab. רְקַק. sputū, lutum. רְקִיקָה expuitio.

Arab. רַקְרֵק agonizavit, incœpit mori.

אֲבוּרְקַרְק grillus.

רקב tria significata habet. I. רָקַב, Chal. רְקַב putruit, computruit.

Nom. רָקָב putredo, caries, et vermis. רִקָּבוֹן putredo.

Chald. רִקְבָא et רִקְבוּבִית putredo, putrefactio, tinea.

רוּקָב lagena tumida, uter.

II. Arab. רקב racab speravit, expectavit.

תַּרְקַב et אתרקב cavit sibi.

רַקְבָה racaba cervix.

רִקְאב finis.

III. Arab. רְקַב insidiatus est, accusavit.

ראקב insidiator, explorator.

ארתקאב insidiae, exploratio.

רקד tria significata habet. I. רָקַד, Chald. רְקַד saltavit, salijt, subsilivit, exilivit, exultavit.

Rabb. רַקְדָן cursor. רָקַד cribravit, item pastam subegit. רִקּוּד torta panis.

Arab. רָקַד racad calcitravit, calcestrit, conculcavit.

רַקְדָה calcitratio.

רַקְאד calcitro.

II. Syr. Hiph. אַרְקַד saltavit, mœstus fuit, planxit.

Nom. מַרְקְדָא planctus, luctus.

III. Arab. רקד jacuit, cubuit, dormivit.

Nom. רִקָּאד. dormitio. מַרְקַד marcad

cad *cubile, dormitorium*: item *papaver præparatum, opium.*

מַסְתַּרְקַד mustarquad *soporatus, sopitus, veternosus.*

אִסְתִּרְקָאד istirced *soporatio, indormitio, obdormitio, veternus.*

רַקָּאד raccad *dormiens.*

רקה. duo significata habet. I Syr. רְקָה, idem quod רָקַק, *spuit, expuit.*

II. Arab. רקה. Inde Hiphil. ארקי arci *posuit, imposuit, interposuit, intercalavit, injecit.* מרקי murqui *positus.*

ראקי *incantator.*

תרקוה *clavicula, surcula.*

רקח. רָקַח *pigmentavit, condivit aromata.*

Nom. רוֹקֵחַ *pigmentarius, conditmentarius, aromatarius, myropola, unguentarius.*

רַקָּח *idem.*

רֶקַח & רקח *conditura, confectio, pigmentum.*

מִרְקַחַת & מִרְקָחָה *idem, condimentum, mixtura aromatum.*

רִקֻּחִים *condimenta.*

רקם. רָקַם, Ar. רקם racâm *acupinxit.* Inde רוֹקֵם, Arab. רַקָּאם raccam *acupictor, plumarius, fimbriarius, polymitarius, phrygio.*

Nom. רִקְמָה *acupictura.*

Arab. רַקַם racam *fimbria.*

רקאם *acupictor, plumarius, fimbriarius.*

מרקום *acupictus, fimbriatus.*

רקן. Arab רקן *dolabra, runcina.*

רקע. duo significata habet. I. רָקַע, Chald. רְקַע, denotat שטיחה, *expandit, extendit, distendit.*

Nom. רָקִיעַ, Chald. רְקִיעַ *expansio, expansum cælum.*

רְקָעִים *extensiones.*

Rabb. רקיע *orbis cælestis.*

Chald. רקוע *lamina.* רְקִיעָא *cervical.*

Syr. רְקִיעַ *expansus.*

רוקע, & רִקְעָא, מרקעא *particula panni.*

Arab. Piel. רַקַּע *assuit, consuit.*

מְרַקִּי muraquî *cerdo, veteramentarius.* רקעא *veteramenta.*

רקע raca *filix*: item *viscum.*

II. Ch. רְקוּעַ & מְרַקַּע *maculosum.*

רקף. Rabb. רָקַף *pulsavit, percussit, intumuit.*

מְרַקֵּף *pulsans, intumescens.*

רקץ Ar. רַקַּץ racaz *saltavit, tripudiavit.*

Nom. רקץ racz *tripudium, chorus.*

רקאץ raccaz *saltator*: item, *cursor, nuntius, tabellarius, præco.*

רשש. רָשַׁשׁ idem est quod רוּשׁ, *pauper fuit.*

Rabb. רָשַׁשׁ *depauperatus est.*

Nom. Rabb. רְשִׁישׁ *gleba, pars.*

תַּרְשִׁישׁ *Chrysolithus.*

רשד. Arab. רשד raschad. Hiph. אַרְשַׁד arschad *duxit, deduxit, gubernavit, consuluit.*

Nom. רַאשִׁד raschid *dux, ductor, gubernator.*

רֻשְׁד raschd *gubernatio, pædagogia.*

מרשד *pædagogus.*

אִסְתַּרְשָׁדָה *pædagogia.*

רשה. tria significata habet. I. רְשָׁה. Inde רשין *potestas, licentia, concessio.*

Rabb. רְשָׁה & רְשָׁא *potuit, potestatem, facultatem habuit, licuit.*

הַרְשָׁאָה, Chald. רְשׁוּתָא *potestas, facultas, licentia, venia, indulgentia.*

מַרְשִׁיא & מַרְשֶׁה *potestatem faciens.*

מֻרְשֶׁה *potestatem adeptus.*

רַשַּׁאי *licentiatus.*

רְשׁוּת *dominia, regna, monarchia.*

אִתְרַשַּׁן *dominari.* רַשְׁיָא *dominus.*

Arab. רשוה *munera.*

II. Chald. & Syr. רשא *feneravit, mutuavit.* Hiph. אַרְשִׁא *fœneratus est, mutuò dedit.*

Nom. רָשִׁי *fœnerator, creditor.* רָשָׁא *recipiens mutuum.* רשו *fœnus.*

III. Syriacè רשא *questus, conquestus fuit, culpavit, accusavit, in jus vocavit.*

Nom. רשו & רִשְׁיָן *querela, criminatio, culpa.*

רשח. Arab. רשח raschah *manavit ex aliquo, resudavit.*

רשל. Ch. רשל *laxavit, dissolvit, remisit.*

Nom. אִתְרַשְׁלוּת *remissio, debilitatio.* מרשלן *dissoluta.*

רשם. Inde Paul Cal. רָשׁוּם, Chald. רְשִׁים *signatus, notatus, descriptus.*

Chald. & Syr. רְשַׁם, Arab. רָסַם rasam *signavit, obsignavit, designavit, significavit, notavit, annotavit, descripsit, inscripsit, delineavit, adumbravit, sculpsit, calavit, impressit sigillũ vel libros, statuit, constituit, decrevit, sancivit, prædestinavit.*

Nom. רְשָׁם, רֶשֶׁם, & רְשִׁים, & רְשׁוּם, et רוֹשֶׁם, Arab רַסַם *signum, nota, descriptio, adumbratio, lineamentum, delineatio, obsignatio, signaculum; cicatrix, diagramma, stigma, impressio.* מְרַשְּׁמִין *legumlatores.*

Rab נרשם *signatus.* נרשמות *signata.*

Arab. מְרַסֵּם *cauterium.* רַסָּאם *impressor, obsignator.*

מרסום *signatus, impressus.*

רשן. Chald רְשׁוֹנָא *bruchus.*

רשע. duo significata habet. I, רָשַׁע, idem quod רשש, *motus, commotus, agitatus, inquietus, turbatus fuit.*

Nom. רֶשַׁע *commotio, inquietudo, solicitudo.*

II. רָשַׁע, Chald. רְשַׁע *seditiosus, turbulentus, impius, improbus, injustus, reus, condemnatus fuit.*

Nom. רָשָׁע, Chald. רַשִּׁיעַ *turbulentus, seditiosus, injustus, impius, improbus, reus.*

רֶשַׁע, Chald. רְשַׁע, Syr. רוּשְׁעָ, Fœm. רִשְׁעָה *seditio, injustitia, impietas, improbitas.*

רשף. Inde רֶשֶׁף, Chaldaicè, רְשַׁף *carbo ignitus, pruna: metaphoricè, ferrum sagittæ:* Item, *morbus ardens* instar carbonis, *pestis.*

Rabb. רֶשֶׁף *diabolus.*

Syr. רְשַׁף *repsit.*

רשק. Chald. רְשַׁק *nardus*, herba odorifera.

רשת. Inde רֶשֶׁת *rete*, & *opus reticulatum*, aut *cribrum* retiforme.

רתת. duo significata habet. I. רָתַת. Inde Nom. רֶתֶת, idem quod רֶטֶט, *tremor, horror.*

Chald. & Syr. רְתַת & רַת *tremuit, territus, exterritus fuit.*

רָאֵת *tremens.*

רְתִיתָא *tremor, terror, timor.*

רְתִית *tremefactus, tremulus.*

Rabb. כרת *dimisit:* item, *filum* instar junci, quod circa palmam oritur: & *coagulum, frustum*, & quod in agnis vocatur *animella.*

II. Arab. cum ת suprà punctato, רתת rathath *pluit, depluit.*

רתא. Syr. רְתָא *incessit.* Hiphil. ארתי *viam monstravit, deduxit, direxit:* metaphoricè, *correxit, docuit, monuit, admonuit, præmonuit.*

רתב. Arab. רתב ratab, Piel. רַתַּב rattab *ordinavit, disposuit, moderatus est, rexit, gubernavit, statuit, constituit, decrevit.*

Nom. רתב & מַרְתִּיב *ordo, dispositio, ordinatio, regimen, regula, gubernatio, moderatio, temperantia, continentia, diæta.*

מְרַתֵּב *gubernator, rector, senator, censor.* מְרַתַּב *temperans.*

מַרְתְּבָה *sella, subsellium, solium, cathedra, thronus.*

רָתִיב *salarium, reditus, stipendium, pensio, vectigal.*

מְרַתַּב *senatus consultum.*

רתג. Arab. cum ת suprà punctato, רתג, Hiph. אַרְתַּג *fremuit, infremuit.*

רתה. Arab. cum ת suprà punctato, ארתא arthi *deflevit mortuos.*

ארתא irthe *elegia, epicedium.*

רתח. רָתַח, Chald. & Syr. רְתַח, Arab. רתח ratah *caluit, incaluit, ferbuit, efferbuit, bullivit, ebullivit.*

Nom. רְתָחִים *bullæ effervescentes.*

Chald. רְתַח *fervor.* Metaph. *ira.*

מַרְתֵּחַ *patina.*

רתך. Chald. רְתַךְ *vectus fuit.*

רְתִיךְ *currus.*

Rabb. רָתַךְ *liquefactus est.*

Arab. מַרְתַּח *lithargyrium.*

רתל. Arab. cum ת suprà punctato, רַתַּל *cecinit, cantavit, psallit.*

Nom. תַּרְתִּל *cantio.*

Sed ת sine puncto, רתילא *firmamentum:* item *crista avis* aut *gallina.*

Alcoran. item sine puncto: אַלְקֻרְאָן וְרַתִּל בתרתילא *& leges Alcoranum legendo.*

רתם. רָתַם *vincivit, ligavit.*

Nom. רֹתֶם, Chald. רוּתְמָא, Arab. רְתָמָה *genista.*

Arab. רָתָם *genista.*

רֶתֶם, Chald. רִתְמָא *idem.*

רתע. Chald. רְתַע *reversus est, retrocessit.*

Rabb. מַרְתִּיעִים *repellentia.*

רתף. Rabb. מַרְתֵּף *cellarium.*

רתק. רָתַק *ligavit.* Niphal. נִרְתַּק, Pual. רֻתַּק *ligatus, vinctus, constrictus, conclusus fuit.*

Nom. רַתּוּק *vinculum, claustrum, septum, vallum.*

רַתּוּקוֹת & רַתִּיקוֹת *vincula, claustra.*

Chald. רִתְקָא *septum supra muro.*

מַרְתּוֹק *pugnus.*

Arab. רתקא *clausura.*

Rabb. רָתַק *ligavit, vinxit.*

נַרְתִּיק *vagina.*

תַּרְתֵּק *figura asini.* רתוק *separatio.*

FINIS
LITERÆ RESCH.

LITERA

ש SCHIN.

שש duo significata habet. I. שֵׁשׁ *byssus*.
II. שש, Chald. שִׁת, Arab סת set, Masc. שִׁשָּׁה, Chald שִׁתָּא, Arab. סתה sete *sex*: Pl. שִׁשִּׁים, Chald. שִׁתִּין, Arab. סתן sittun *sexaginta*.

שִׁשִּׁי, Chald. שְׁתִּי, Syr. אֶשְׁתָּא, Arab. סָאדֵס *sextus*.

Chald. שתות *sexta pars, sexta pars Conchij, sextarium, sextò*.

Verb. ששה *sextavit, in sex partes divisit, sextam partem cepit, obtulit* aut *reliquit*.

Arab. מְסַדַּס *sexangulus*. אֲבוּסִתַּה abusete *sedigitus*.

ששא. ששא *persuasit, seduxit*.

ששך. שֵׁשַׁךְ idem quod בָּבֶל, *Babylonia*.

ששם. Inde שׁוּשָׁם *formica*.

ששן. שׁוּשַׁן & שׁוֹשָׁן, Fœm. שׁוֹשַׁנָּה, Arab. סוסנה susinna, Mat. susen *flos albus, αὖσον lilium*.

מִיסוּסָן mesusen *syrupus de lilio*.

ששר. שָׁשַׁר *minium, cinnabaris, sinopis*.

Arab. שושר schuschar *buxus*.

שאב. שָׁאַב Syr שְׁאַב *hausit, exhausit, extraxit, attraxit, sorbuit aquam*.

Nom. משאבים *aquaria*.

Arab. מסאב *canalis fistula*.

שאג. שָׁאַג *rugivit, magna voce clamavit*.

Nom. שְׁאָגָה *rugitus leonis*: metaphoricè, *ingens clamor*.

שאה duo significata habet. I. שָׁאָה *sonuit, personuit, perstrepuit, tumultuatus est*: Hith pael הִשְׁתָּאָה *obstupuit, attonitus fuit, admiratus est*.

Nom. שָׁאוֹן & שׁוֹאָה: Pl, שׁוֹאִים *sonus, fremitus, fragor, strepitus, tumultus, subitus*.

II. שָׁאָה *vastus, devastatus, desolatus fuit*.

Nom. שְׁאִיָּה, & שׁוֹאָה, Fœm. שׁוֹאָה *interitus, ruina, locus devastatus*.

Arab. שאה idem quod שהה, *voluit*: vide.

שאט. שְׁאָט idem quod Chal. שׁוּט *sprevit, despexit, contemsit*.

Nom. שְׁאָט & שָׁט *contemtus, despectio*.

שאל duo significata habet. I. שָׁאַל & שָׁאֵל, Chal. שְׁאַל Syr. שְׁאַל & שְׁיֵל, Arab. סאל *rogavit interrogavit, percontatus, sciscitatus est, disputavit, consuluit, quæsivit, requisivit, inquisivit, postulavit petijt, cupijt, oravit, precatus est salutavit*:

Nom. שְׁאֵלָה & א deficiente, שֵׁלָה, Chal. שְׁאֵלְתָא & שְׁאִלָא, Syr. שׁוּאָלָא Ara. סוּאַל sual, & סול sul, & מַסוּלָה *rogatio, petitio, interrogatio preces, supplicatio, libellus supplex, & res obtenta*.

מִשְׁאָלוֹת *petitiones*.

שָׁאוּל *accommodatus*.

שְׁאוֹל, Chal. et Syr. שיול *sepulchrum*.

Rab. הַשְׁאָלָה *accommodatio, transumptio, translatio, metaphora*. נִשְׁאַל *accommoditur*.

מִשְׁתָּאֵל *divinus, ariolus*,

שׁוֹאֵל *medicus*.

Arab. מַסְאָלָה masala *rogatio, interrogatio, quæstio*:

סָאִיל *mendicus, supplicans*.

II שָׁאַל: Hiphil. הִשְׁאִיל Chal. אַשְׁאֵל Syr. אַשְׁאֵל *mutuatus fuit, commodavit, accommodavit, mutuum dedit*.

שאן. Inde שַׁאֲנַן *quievit, requievit, quietus, tranquillus, pacatus fuit*.

Nom. שַׁאֲנָן *quietus, tranquillus: securus insolens*.

Syr. Piel. שַׁיֵּן *tranquillavit, pacavit, placavit, reconciliavit, in gratiam reduxit*.

שַׁיְנָא *pax*.

Rab. שַׁאן *cicatrix.*

שאף. שָׁאַף *hausit, attraxit, spiravit, respiravit, anhelavit, sorbuit, absorbuit, glutivit, deglutivit* per metaphoram, *inhiavit, aspiravit, optavit, desideravit, expectavit, ardenter cupiit.*

Arab. שיאף *collyrium.*

Rab. שאף idem quod שׁוּף, *conculcavit.*

שאר. Cum puncto dextro, שָׁאַר, Chal. שאר & שְׁיַר, Arab. סאר *reliquus, residuus fuit, remansit, superfuit.*

שְׁאָר, Chald. שְׁאָר *reliquum, residuum, reliquiæ, posteritas.*

שְׁאֵרִית, &, א eliso, שְׁרִית, Chaldaicè שְׁאָרוּת *idem.*

שְׁאֵר *caro, esca, cibus, victus, alimentum.*

מִשְׁאָרָה & מִשְׁאֶרֶת *conspersio, massa, pasta:.& mactra, alveus.*

שאר. Cum puncto sinistro, שאר, Chal. סְאַר *fermentum.*

Arab. אנהשאר *erectio virgæ.*

שבב tria significata habet. I. שָׁבַב Chald. שְׁבַב *fregit, contudit.*

Nom. שְׁבָבִים *fragmenta, frusta.*

שָׁבִיב, Chald. שְׁבִיב *flamma, scintilla.*

Arab. ישב *crescebat.*

שבאב *juventus, juvenis.* ישבב *canicies.*

שבּיבה *fistula, tibia,* שאבב *tibicen.*

שב schebb. Fœm. שבה *alumen.*

II. Chald. שְׁבַב idem quod ישׁב *habitavit.* Rab. שְׁבָבִים, Chald. שְׁבָבִין *vicini.*

שבבות et שְׁבִיבְתָא *habitatio, vicinia.*

III. Syr. שַׁבַב *descendit.* Piel. שַׁבֵּב et שַׁרְבֵּב *demisit, deduxit.*

שבה duo significata habet. I שָׁבָה, Chald. et Syr. שְׁבָא, Arab. סבא sabi *bello cepit, captum tenuit, captivavit, captivum reddidit, duxit, abduxit, abegit.*

Nom. שׁובה *abductor.*

שְׁבָה *captivus.*

שְׁבִי *idem.*

שְׁבִי Fœm. שִׁבְיָה Arabicè סבי *captivitas, abductio.*

שְׁבוּת et שְׁבִית *idem.*

Arab. מִסְבִּי *captivus.*

שְׁבוֹ *achates.*

II. Arab. שבה schabah *similis fuit, assimilatus, comparatus, imitatus fuit.*

Nom. שבה schibh *typus, similitudo, parabola.*

שביה *similis.* תַּשְׁבִּיה *assimilatio, comparatio, fabula, apologus.* מְשַׁבֵּה *assimilatus.*

מתשאבה Fœm. מתשאבהה *similis.*

שבאה *simulacra, imagines.* שְׁבָהָה *species, idea.*

שבו. Chald. שבו *putredo caries.* שְׁבָזִין *sapphyrus.*

שבח duo significata habet. I. שָׁבַח, Piel. שִׁבַּח, Chaldaicè, Syriacè שַׁבַּח, Arabicè סבח *cecinit, cantavit, laudavit, glorificavit, encomijs celebravit, hymnum dixit, commendavit.*

Nom. שַׁבָּח *laudans.*

Chald. שׁוּבַח, et שְׁבָחָא, et תֻּשְׁבַּחְתָּא, et תשבוחתא *laus, encomium, gloria, canticum:*

מְשַׁבַּח *gloriosus.* שבוּחָא *deliciæ.*

Rabb. מְשֻׁבָּח *bonus:* מְשֻׁבַּחַת *bona.*

Arabic. תַסְבִּחָה, et סְבָחָה et סְבְחָאן *laus:*

מְסַבַּח et סבוח *laudabilis.*

אִנְסְבָאח *præstantia.*

II. Piel. שִׁבַּח, Hiphil. הִשְׁבִּיחַ, per antiphrasin, *compescuit, depressit, repressit, humiliavit.*

Rabb. הִשְׁבִּיחַ *sapidum & melius reddidit.*

Arabic. סבחא *salsugo.*

סבות *senes.*

שבט. Inde שֵׁבֶט et שבט Chald. שְׁבַט, et שׁוּבַט, et שַׁרְבִּיט, Arab. סִבְט sibt *virga, baculus, scipio, sceptrum, tribus.*

Rabb. שׁוֹבֵט *excutiens baculo lanam; vel qui lanam carminat:* item *virga seu spatula textoris.*

שבוטא species piscis magni, *thynnitium, thynnus.*

Syr. שְׁבַט *duxit, produxit, extendit.*

Arab. אסתבטוא *continuarunt.*

שבך. שֶׂבֶךְ cum puncto sinistro, idem quod סְבַךְ, *densitas, perplexitas rei cujuscunque.*

שְׂבָכָה, Arab. שְׁבָכָה *perplexitas, res perplexa: Reticulū, cancelli, transenna, Fenestra ferrea* aut *lignea: Vitta, conopeum.*

Rabb. שְׂבָכָה *mesenterium.*

Arab. insuper שבכה *cratis ferrea.*

Rabb. אִסְתַּבַּךְ, Arab. אשתבך *implicatus fuit.*

Rabb. מְסֻבָּךְ *implicatus, perplexus.*

שׂוֹבֶךְ *ramus densus:* Item *columbarium:*

שַׂבְּכָא *sambuca.*

Arab. שבך *irretivit, retibus circumdedit*. מתשבך *irretitus*. משבך *transennus*.

המביך *paries lapideus aut lateritius*.

משבך *fiscella, canistrum, calathus*.

שבך *subijt, repsit, perrepsit*.

שבל duo significata habet. I. Inde שבל *capillus crines propenduli*.

שביל Arab. סביל *semita, via, meatus, actus*. Rabb. בשביל *propter*.

שבלת, Chald. שבולא, Arab. סבל *fluxus flumen*: Deinde per Metaphoram, שבלת Chald. שבולא Syr. שבלא Arab: סבולה *spica frumenti*.

Arab. סנבאל sunbal, *spica*.

סנבל *inspicavit*,

סבל *panniculus oculi*.

Rabb. שבילים *nervi*.

II. Arab. שבל schibl *catulus leonis*.

שבס. Inde שביס, *ocellatum ornamentum*.

שבע Cum puncto dextro שבע Inde Niphal נשבע *iuravit*.

Nom. שבוע, Fœm. שבועה, Chald. שבועא, &, ע absorpto, שבותא *iuramentum, votum*.

שבע Fœm. שבעה *idem*.

שבע, Chald. שבע, Arab. סבע Masc. שבעה, Chald. שבעא, Arab. סבעה *septem*: Plural. שבעים, Chald. שבעין, Arab. סבעין *septuaginta*.

שביעי, Chald. שביעי, Arab. סאבע *septimus*.

שבעתים, Chald. על חד שובעא *pro uno septem*.

שבוע, Arab. סבוע *septimana, hebdomada*.

Arab. סבאע suba *septangulus*.

אסבוע *septimana*.

שבע Cum puncto sinistro, שבע, Chal. שבע, Syr. סבע, Arab. שבע schaba *satiatus, saturatus fuit, satur factus est, impletus fuit, abundavit*.

Nom. שבע Arab שאבע *satur*.

שבע & שבע & שבעה, Chald. שבען, Arab. שבע *satietas, abundantia*.

Arab משבע *cibator, inescator*.

אשבע *cibavit aves* aut *pisces*.

שבץ שבץ. Inde Piel. שבץ *ocellavit, vestem oculis plenam texuit*.

Nom. שבץ *tremor*.

תשבץ *ocellatio, manicata, vestis scutulata*.

משבצות *ocellationes, capsula, pala annuli, sedes*.

שבק. Chald. & Syr. שבק *reliquit, dereliquit, dimisit*: de uxore, *repudiavit, expulit*: de peccato & debito, *remisit, condonavit, propitius fuit*.

Nom. שביק *derelictus*.

שבוק. *dimissor condonator*.

שבקין & שבקן, & שביקות *remissio, indulgentia, dimissio, repudium*.

שבקין, Syr. שבוקין *rami, propagines*.

שבוקא *baculus, scipio*.

שבר duo significata habet. I. cum puncto dextro, שבר, Chald. & Syr. תבר, 1. *fregit, rupit, disrupit, res duras comminuit*: metaphoricè. 2. de corde, spiritu vel animo, *tristavit, contristavit, dolore affecit*. 3. de superbia, *humiliavit*, 4. de fame et siti, *sedavit, depulit, sustulit*. 5. de rebus obscuris, *solvit, explicavit, interpretatus fuit*. 6. de bello aut decreto, *abolevit*.

Nom. שבר, Chal. תבר, Fœm. תבירא, & תבירות *fractio, fractura, contritio, comminutio, calamitas, interitus, clades*.

שברון *idem*.

משבר *idem*, Deinde *fluctus*.

משבר Chald. מתבר *fractura, partus*. Inde השביר *parere fecit*.

Rabb. שבר *fragor*.

אשבון *locus profundus*.

Chald. תביר *fractus fragilis*: Rabb. *tebir*, accentus.

Arab. שבר schabr *palmus, mensura*.

אשבר *recuperavit*.

II. שבר *frumentum annona, alimentum, cibus*.

Inde Verb. שבר *frumetatus est, pavit*.

שבר cum puncto sinistro, שבר, Chald. & Syr. סבר *intuitus est, consideravit, cogitavit, putavit, opinatus est, existimavit*.

Nom. שבר, Chald: סבר, & סבור, et סברות, Rab: סברה et סברא *cogitatio, conjectura, opinio, spes, expectatio*: de facie, *species aspectus, vultus*.

Syr. מסיברנות *tolerantia, perseverantia, patientia*.

סבר et סבר *prudens peritus*.

מסתיברין *sustentati, satis habentes*.

Rabb: סבור *arbitratus*.

שבש. Chald: et Syr: שבש, Piel. שבש *turbavit, conturbavit, corrupit, falsavit, falsò persuasit, seduxit*.

Nom. שבוש *error*.

שבשין *palmites, rami perplexi*.

Rabb: משבש, Chald: משבש *intricatus, perplexus*.

משבשושין *vites aridæ & perplexæ*.

Chald: שבשב *frondescere*.

Arab. תשבש *implicatur adhæret*.

שבת

שבת. שָׁבַת, Chald. שְׁבַת *cessavit, quievit, destitit, vacavit.*

Nom. שַׁבָּת *cessatio* à quocunque opere, *quies, vacatio.*

שַׁבָּת, Chald. שַׁבְּתָא, Arab. סַבְּת sabt *idem, Sabbathum.*

עֶרֶב הַשַּׁבָּת *vespera Sabbathi.*

שַׁבָּתוֹן *sabbathum.*

מִשְׁבָּת *cessatio, otium.*

Rabb. שַׁבְּתַי *Saturnus.*

שַׁבְרָא *spiritus malus.*

Syr. שַׁבָּת שבת Arab. שֶׁבֶת vel שִׁבֵּת, Matth. sebet, xebet *anethum, menta.*

Arab. סֻבָּאת subet *quies, somnus, profunditas somni, caros, ecstasis.* מַסְבּוּת masbuth *habens soporem.*

סבת *sabbathisavit, judaisavit.*

אתשבת *mixtus fuit.* מתשבת *resentus.* מתשבתא *origo.* שבתאן *species aranearum.*

סַבַּטְיוֹן & סַמְבַּטְיוֹן, nomen fluvij in Sabbatho cessantis currere.

שגג duo significata habet. I. שָׁגַג *ignoravit, per ignorantiam peccavit, inconsiderate egit, incogitanter fecit.*

Nom. שְׁגָגָה *error, incogitantia.*

II. Arab. שגאג *excoriatio cutis in capite.* שג *cicatrix.*

Marc. 12. שגוה *contumelijs affecerunt eum.*

שגא cum puncto sinistro, שָׂגָא, idem quod שָׂגָה, *crevit.*

Nom. שַׂגִּיא *multus, magnus, amplus.*

שגב duo significata habet. I. cum puncto sinistro, שָׂגַב, Chald. שְׂגַב *exaltatus fuit, in loco sublimi stetit.*

Nom. מִשְׂגָּב *exaltatio,* locus editus & hostibus inaccessus, in quo quis tutus est, *arx, propugnaculum, asylum, refugium, munimentum.*

II. Arab. שַׁגַּב *turbavit, interturbavit, interpellavit loquentem, impedivit.*

שַׁגַּב *perturbatio animi, anxietas.*

שגד. Chald. שגד est שָׁקֵד *amygdalus.*

שגה cum puncto dextro, tria significata habet. I. שָׁגָה Chald. שְׁגָא *ignoravit, per ignorantiam peccavit.*

II. שָׁגָה *erravit.*

Nom. מִשְׁגֶּה *error, ignorantia.*

שִׁגָּיוֹן *canticum.*

שְׁגִיאוֹת *errata.*

III. Chald. שְׁגָא *defecit, desideratus fuit, defuit, abijt, recessit.*

שגה cum puncto sinistro, שָׂגָה, Chal. & Syr. סְגָא, & סְגִי, & סְגַע *multiplicatus, ampliatus, auctus fuit, crevit.*

Nom. Chald. סַגִּיא & סַגִּי *multus, auctus, augustus, amplus, grandis, frequens.* סַגִּי, et סוּגִי, et סוּגְעָ, et סַגְעָא, et סוּגָאָא, et סגיאות & סַגִּיוּת *multitudo.*

Syr. סַגִּיאָית *pluraliter.*

סוּגִית *collecta.*

Rabb. סַגִּי *ad summum, plus, possibile.* לָא סַגִּי *impossibile.*

שגח. שָׁגַח, Chald. שְׁגַח. Inde Hiphil הִשְׁגִּיחַ, Cha. אִשְׁגַּח *prospexit, respexit, aspexit* cum consideratione, *contemplatus est, prævidit, providit, præcognovit, curam habuit.*

Nom. Rabb. הַשְׁגָּחָה, & אַשְׁגָּחָא, et הַשְׁגָּחוֹת et אַשְׁגָּחוּת, et (ח absorpto) הַשְׁגָּחוֹת *prævisio, providentia, speculatio, contemplatio, consideratio.* הַשְׁגָּחִי *providentialis.*

Arab. שגוח *rasuræ.*

שגל. שָׁגַל *coivit, concubuit.*

Nom. שֵׁגָל, Chald. שֵׁגְלָה *conjunx, concubina.*

Rabb. שְׁגָלוֹת *uxores, concubinæ.*

מִשְׁגָּל, Fœm. מִשְׁגָּלָה *coitus, concubitus.*

שגם. Rabb. שָׁגַם *ligavit, colligavit, conjunxit.*

שִׁגְמִין *rami,* qui extenduntur de pariete ad parietem, ad extendendum pannos.

שגן. Rabb. שָׁגַן *variatus, mutatus est* vel *fuit.*

Syriac. שׁוּגְנָיָא *varietas, vicissitudo, conversio.*

שגע. שָׁגַע Chald. שְׁגַע *insanivit, vesanus, mente motus fuit.*

Nom. שִׁגָּעוֹן *insania, furor.*

Rabb. שִׁגְעֹנָא *idem.*

Arab. שגע *audacia.*

שגר duo significata habet. I. שֶׁגֶר, Ch. שְׁגַר *embrio brutorum, emissio animalis, abortivum.*

שְׁגַר *idem.*

Verb. Chald. שַׁגַּר *misit, emisit, dimisit, ejecit.*

Rabb. מְשַׁגֵּר *emittens.*

שָׁגוּר *promtus, usitatus.*

שִׁגְרָא *botrus dactylorum.*

II. Arab. משאגרה *contentio.*

שגר, Fœm. שגרה *arbor, lignum, surculus.*

שגש. Chald. et Syr. שַׁגֵּשׁ *turbatus fuit, tumultuatus est, murmuravit, susurravit, oblocutus est, conjuravit adversus alterum.*

Nom. שָׁגוּשׁ, Syr. שְׁגוּשְׁיָא, Arab. שַׁגַּס

שַׁגַּס *tumultus, turba, seditio, bellum, conjuratio.*

שׁדד. tria significata habet. I. שָׁדַד, Chald. שְׁדַד & שַׁד *vastavit, devastavit, rapuit, diripuit, spoliavit, populatus, depopulatus, prædatus est, destruxit, perdidit.* Syr. *proscidit, delaceravit, discerpsit.*

Nom. שָׁדוּד *vastatus.*

שׁד *vastatio, fames, miseria, calamitas.*

שַׁדַּי *vastator*: per metonymiam, *fortis, omnipotens, victor.*

שְׁדָה *honorabilis, pulchra.*

II. שׁדד, idem quod Chaldæis שְׁדָא, *fudit, effudit.*

Inde Nom. לְשַׁד *humor, succus.*

III. Arab. שַׁדַּד & שַׁד *ligavit, religavit, strinxit, constrinxit, pressit, compressit, afflixit, tribulavit, cohibuit, compedivit, obstrinxit, occlusit, obthuravit, roboravit, confortavit, confirmavit, induravit.*

Nom. שַׁד *fascis, fasciculus.*

שַׁדָּה *ligatio, constrictio, pressura, angustia, tribulatio, afflictio, fames, vehementia, fortitudo, robur, munitio, fortalitium, obstructio, oppilatio.*

שְׁדִיד, Fœm. שְׁדִידָה *fortis, vehemens, robustus.*

מְשָׁדוּד *ligatus, vinctus.*

תַּשְׁדִיר *ligatura, compressio, roboratio:*

אַשַׁד *robustior, vehementior, magis.*

מתשדד *fortificatus, corroboratus.*

אשתדאדה *vehementia.*

אַשֻׁדָּה *virilis ætas.*

שׂדד cum puncto sinistro, שִׂדַּד. Inde Piel שִׂדֵּד *occavit:*

Nom. שְׂדִים *agri, campi.*

שׁדה cum puncto dextro, שָׁדָה. Inde Nom. שַׁד & שֹׁד, Chald. תַּד, Ar. cum ת suprà punctato, תַּד τιτθὸς *mamma, mammilla.*

Verb. Chald. & Syr. שְׁדָא & שְׁדִי, Hiph. אַשְׁדִּי *fudit, effudit, profudit*: Per metaphoram, *jecit, abjecit, dejecit, projecit, jaculatus, ejaculatus est, sagittavit.*

Nom. שָׁדִי *fundens, projiciens, jaculator, spiculator, lanceator.*

שְׁדִי *cadens, volans.*

מַשְׁדְּרָא *jactus.* שִׁידָא *jaculum, hasta.*

שְׁדָיָא *ventus orientalis.*

שׂדה cum puncto sinistro, שָׂדָה. Inde Nom. שָׂדֶה *ager, fundus, prædium, terra, territorium, regio.*

Deinde, complectitur *omnem possessionem, hæreditatem, patrimonium.*

שָׂדַי *idem.*

שׁדח. Arab. שדח *contritio, contusio, vulnus.*

שׁדך duo significata habet. I. Rabb. שִׁדֵּךְ, Piel שִׁדֵּךְ *conjunxit, copulavit conjuges.*

שִׁדּוּךְ et שִׁדְכוּת *conjunctio, copulatio viri & fœminæ, affinitas.* שַׁדְכָן *copulator, affinis.*

Chald. שַׁדְכִין *folia sibi contigua.*

II. Chald. שְׁדַךְ, est שְׁקַט, *quievit, requievit, quietus, tranquillus, fœlix, otiosus fuit.*

Nom. שְׁדוֹכָא *quies.* שְׁדִיךְ *quietus, fœlix.*

שַׁדְכָן *otiosus.*

שׁדל. Chald. & Syr. שְׁדַל. Inde Piel שַׁדֵּל *adulatus est, solicitavit, induxit, persuasit, decepit.*

Nom. Syr. שַׁדְּל *adulatorius, lubricus.* שַׁדָּלָא *adulatio.*

שְׁדוּל *res plausibilis & fucata, quæ primo aspectu emtores ad se allicit.*

Rabb. הִשְׁתַּדְּלוּת et אִשְׁתַּדְּלוּת *solicitudo, cura, studium, sedulitas, solertia.*

שׁדם cum puncto dextro, שָׁדַם. Inde Nom. שְׁדֵמָה *arvum*, ager sativus et fertilis.

שׁדן Chald שְׁדַן *lambere.*

שׁדף שָׁדַף *arefecit.*

Nom. שְׁדֵפָה *herba percussa uredine, arida.*

שִׁדָּפוֹן *percussio segetum, uredo, ariditas.*

Rabb. שִׁדֵּף *inflammavit:*

Arab. Iac. 2. v. 16. *Abi,* ואשתדף & *incalesce.*

שׁדק. Arab. שִׁדְק *buccea, bucca.*

שׁדר cum puncto dextro, duo significata habet. I. Chald. שְׁדַר, est שְׁדַל, *solicitus fuit.*

II. Chald. et Syr. שַׁדַּר *misit, emisit.*

Rabb. שִׁדְרָה et שִׁדְרָא *dorsum* et *spina dorsi.* שְׁרִירָיָא *fax.*

Inde Nom. שדרות *ordines tabularum, tabulæ ordine collocatæ.*

שׁדש. Inde Arab. שׁארש *sextus.*

שׁהה cum puncto dextro, Rabb. שָׁהָה, Chald. שְׁהָה, et שְׁהָא, et שְׁהִי *tardavit, moratus, commoratus est, expectavit.*

מַשְׁהִי *expectans.* שָׁהֲיָן *morantes.*

שְׁהִיָּה *tardatio* שְׁהִיא *tu sis.*

שׂהה cum puncto sinistro, שָׂהָה. Inde Nom. שֶׂה, Chal. שִׂיהָא et סִיהָא *pecus, agnus* vel *hædus.*

שׁהא. Arab. שַׁהָא et שְׁהִי. Pass. אשתהי *concupivit, desideravit, appetivit, exoptavit, affectavit, voluit, pruriuit.*

Nom. שְׁהָיָה *concupiscentia, appetitus, libido, luxuria, carnalitas.*
שְׁהָוָאנִי *luxuriosus, libidinosus, mulierosus.*
שְׁהִי, Fœm. שהיה *desiderabilis.* אֶשְׁהִי *desiderabilior.* אשתהא *desiderium.*

שָׁהַב. Arab. שהב *flamma.*

שָׁהַד. cum puncto sinistro, שָׂהַד. Inde Nom. שָׂהֵד *testis.*
Chald. et Syr. סְהַד, Arab. שהד *testatus est, certificavit.*
Nom. שַׂהֲדוּת, & סַהֲדוּת, & סָהֲדָא, Arab. שהדה & שהאדה *testimonium, relatio, martyrium.*
סָהֵד, Arab. שהד, et שהיד, et שאהיד *testis, martyr, relator.*
Arab. מַשְׁהַד *monimentum, lapis sepulchri*, qui sepulti memoriam testatur, *cippus:* Plur. מַשָׁאהִיד *monimenta.*
מְשְׁתַהֵד *studiosus.*
אשתהאד *studium alicujus rei.*
Deinde, שֶׁהֶד *favus mellis.*
אסתשהד *martyr factus est.*
משאהדה *quod præsens est.*

שָׁהַל. Arab. שהל *direxit.*

שָׁהַם. Inde Nom. שֹׁהַם *onyx*, gemma candore unguis humani.

שָׁהַק. Arab. שהק. Inde שאהק *sublimis.*

שָׁהַר cum puncto dextro, duo significata habet. I. Chald. & Syr. שְׁהַר, Arab. סְהַר *vigilavit totam noctem.*
Nom. שְׁהַר, Ar. סאהר *vigilans, vigil.* שַׁהֲרָא, Arab. סהארה *vigilia.*
Ar. סַחַר *vigilia*, nox post mediã: *manè.*
II. Arab. שַׁהַר *manifestus, notus, celebris fuit, patuit, innotuit.*
Nom. שְׁהָרָה & שוּהָרָה *manifestatio, notificatio, divulgatio, fama, pronunciatio, denunciatio cum solennitate.*
אִשְׁתִהַאר *idem.* מַשְׁהַר *spectaculum.*
מַשְׁהוּר *manifestus, notus, nobilis, celebris, famosus.*

שָׂהַר cum puncto sinistro, שָׂהַר. Inde Nom. שַׂהֲרֹן, Chald. סַהֲרָן *lunula.*
Arab. שָׂהוּר *circulus, luna.*
שַׂהַר *mensis, lunatio.*

שָׁהַת. Ar. אשהת *abscõdidit, occultavit.*
מַשְׁהוּת *absconditus.*

שׁוֹא idem quod שָׁאָה. Inde תְּשׁוּאָה *sonitus, tumultus, clamor.*
שָׁוְא *temeritas, vanitas, mendacium.*
Arab. סיה *malitia, malum.*

שׁוּב cum puncto dextro, duo significata habet. I. שׁוּב et שָׁב, Chald. et Syr. תּוּב et תָּב, Arab. תוב et תאב *rediit, reversus fuit.*

Rabb. שׁוּב, Chald. et Syr. תּוּב *rursus, adhuc, amplius, præterea, item.*
Chald. תִּיוּב et תּוּבָב *redditio cibi, vomitus.*
Nom. שׁוּבָה *reversio, reditus, sedatio, quies.*
תְּשׁוּבָה, Chald. תְּתוּבָא et תְּיוּבָא, Syr. תְּיָבוּת *reditus, reversio, conversio, pœnitentia.*
Arab. תּוּאב *quem pœnitet, largitor veniæ.* תובה *pœnitentia.* תאיב *pœnitens.*
שִׁיבָה, idem quod שְׁבוּת, *captivitas.*
שׁוֹבָב *rebellis, aversus.*
מְשׁוּבָה *reditus* in malum, *aversio, defectio, desertio.*
II. שׁוּב, idem quod יָשַׁב, *habitavit.*
Nom. שִׁיבָה *habitatio.*

שׂוּב cum puncto sinistro, שׂוּב et שָׂב, Chald. סָב, Syr. סאב, Arab. שאב *canuit.*
Nom. שָׂב, Chald. סָב, Arab. שָׁאב *senex, septuagenarius.*
שֵׂיב, Fœ. שֵׂיבָה, Ch. סֵיבָא, et שֵׂיבוּת, et סֵיבוּת, Ar. שֵׁיב, Fœm. שיבה *senectus, senium, canicies.*
Arab. שֵׁיבָאנִי *canus.* שֵׁיב *cani.*
Inde Nom. מְשׁוּגָה *error.*

II. Syr. שׁוּג et שָׁג, Piel. שַׁיֵּג *lavit.*

שׂוּג cum puncto sinistro, שׂוּג idem quod סוּג, *retrocessit.*

שׁוּד cum puncto dextro, duo sign. habet. I. שׁוּד, idem quod שָׁדַד *vastavit.*
Nom. שֵׁד, Syr. שאד *dæmon.*
Rabb. שׁוּד *debilis.* שׁוּדָא *æstimatio, judicium, arbitrium.*
II. Chald. et Rab. שׁוּד, idem quod שְׁדָא *fudit, effudit.*
Nom. מִשְׁשַׁד *effusio.*

שׂוּד cũ puncto sinistro, שׂוּד et שָׂד, Chal. סָד *linivit, obduxit calce, complanavit, lævigavit, incrustavit.*
Nom. שִׂיד, Chald. סִיד *calx.*

שׁוָה tria sign. habet. I. שָׁוָה, Ch. et Syr. שְׁוָא, Ar. סָוָא *æquatus, coæquatus, adæquatus, æqualis fuit:* per metaph. *similis, par, conveniens, cõmodus, utilis, idoneus, aptus, justus, rectus, dignus fuit, convenit, conduxit, profuit, consensit, favit, suffragatus, æstimatus est, valuit.* Rab. משוים *æquales.*
Nom. שָׁוֶה, Ch. et Syr. שָׁוֵא et שָׁוִי, Ar. סוא *æqualis, dignus, idoneus, aptus, utilis, valẽs.*
שָׁוְיוּת *æqualitas, æquitas, consensus.*
שָׁוָאִית *æqualiter, æquè.*
מַשְׁוִין et שׁוּוִי et תַשְׁוִית *stratum, lectus.* *strata, clitellarij.* Arab מסאואה *æqualitas.*
מְסָאוִי, et מסאוי, et מסתאוי *æqualis, æqualiter, uniformis.* סָוְיָה *æstimatio.*
יתסאוי *æquatur nox & dies.*

Verb. סוא *æstimatus fuit, temperavit, concordavit.*

תסויה *temperatio, consonantia, aquatio.*

אסוה *simile, exemplum.* Alc. אסתוי *ascendit.*

Rabb. השואה *temperatio.*

II. Piel שוה, Chald. שוי *posuit.*

III. Arab. שוי *assatus fuit.* משוי *assatus.* שוא *assatura.*

שוח cum puncto dextro, שׁוּח quatuor significata habet. I. שׁוּח, & שַׁח, & שׁיח *incurvavit, prostravit, inclinavit, declinavit, succubuit.*

Nom. שׁוּחָה, & שִׁיחָה, & שְׁחַת, Ch. שׁוּחָא *fovea, fossa.*

Chald. שְׁוָח *incurvatio, humiliatio.*

II. Chald. & Syr. שְׁוַח *revelavit, patefecit, manifestavit:* absolutè, *apparuit, exortum est, prodiit ex terra, pullulavit, effloruit.*

Nom. שׁוּיחוּת *ortus, enascentia.*

שׁוּחְנָא *ulcus.*

III. Syr. Hiph. אשׁיח *proclivis, ausus fuit.*

מְשִׁיח *ausus, proclivis.*

IV. Arab. cum ח suprà punctato, שָׁאח *senuit, consenuit.*

שׁיח quod Hebræi שׂיך exprimunt, *senex, doctor, consul, præfectus, rex.*

משאיח *presbyterium.*

שׁיאחה *præfectura, consulatus.*

מְשָׁאִיח *senes.*

שׂוח cum puncto sinistro, שׂיח & שׂח, Chald. סוח & סח *locutus est ore aut corde, meditatus est, cogitavit, oravit, narravit, enarravit, collocutus est.*

Nom. שִׂיחַ & שׂח, Fœm. שִׂיחָה *mussitatio, sermo, oratio, querela.*

Deinde, שׂיח *virgultum, frutex, arbor.*

שוט cum puncto dextro, duo significata habet. I. שׁוּט & שָׁט significat טיול, *ivit, circuivit, discurrit, obambulavit:* metaphoricè de oculis, *circumspexit, lustravit, exploravit.*

Nom. שָׁט *remex.*

שַׁיִט *remus.*

מָשׁוֹט *idem.*

● שׁוֹט, Chald. שׁוֹט & שׁוֹטִיתָא, Arab. סוט *flagellum & flabellum, scutica.*

Per Metaphoram, *plaga, ultio, pœna, afflictio, damnum, calamitas.*

שׁוֹטֵט *idem.*

Arab. Verb. סאט *flagellavit.*

מסאוט *flagellatus.*

סַיָּאט *flagellator.*

Chald. שַׁיָּט *instrumentum natandi.*

Et Verb. Rabb. et Chald. שָׁט *natavit, inundavit.*

II. שׁוּט, Chald. & Syr. שָׁט, idem quod שָׁאט, *discurrit oculis, despexit, contempsit.*

Nom. שְׁיָט et שׁיט *contemtus, despectus, vilis.*

שׂוט cum puncto sinistro, שׂוט et שָׂט, idem quod שָׂטָה, *deflexit, declinavit, divertit à via, erravit.*

Inde שָׂט *deflectens, declinans.*

שׂוך cum puncto sinistro, שׂוּך et שָׂךְ *sepivit vepribus.*

Nom. שׂוֹךְ, Fœm. שׂוֹכָה, Chald. סוכה *ramus.*

Syr. סוכין et סַכְּין *rami.*

מְסוּכָה et מְשׂוּכָה *sepes spinarum.*

שִׂכִּים *spina.*

Arab. שׂוֹכָה *spina, sentis, tribulus, dumus:* Et *spina Arabica*, quæ Mattheolo *Sachaba*, ex qua manat gummi Arabicum. מְשׂוֹךְ *spinosus.*

תשויך *punctio.*

Verbum שאוך *punxit.*

שול duo significata habet. I. Inde שׁוּל *fimbria.*

Chald. שׁוּל *fundus.*

Rabb. שְׁוָל *discipulus, minister.*

II. Arab. שול et שאל *traxit.*

אשאל *elevavit.* שׁוּל *ignis.*

שום cum puncto dextro שׁוּם. Inde Nom. שׁוּם, Chald. תוּם, Arab. cum ח suprà punctato, תוּמָה thauma *allium.*

Rabb. שׁוּמָנִית *allium sylvestre.*

Arab. מְתוּמָה *alliatum.*

Chald. שׁוּמָא *nota, macula, signum, vibex.*

שׁוּמָה *summa, æstimatio.*

שׁוּם *aliquis.*

שׂום cum puncto sinistro, שׂוּם et שָׂם, Chald. שׂוּם et סָם *posuit.*

Nom. שׂוּמָה, Chald. סוּמָא, Syr. סִימָא *res reposita* seu *abscondita, repositum, thesaurus:* Plur. Syr. סימן et סִימִין *reposita, thesauri.*

תְּשׂוּמָה *communicatio:*

Chald. et Syr. סְיָם, Fœm. סִימא *positio, impositio.*

מְסָם *idem.*

Chald. מְסָמָא *ærarium.*

מוסמא *absconditum.*

Rabb. סַיֵּם *complevit, perfecit, finivit, terminavit, cessavit.*

סִיוּם *complementum, perfectio.*

Syr. סִימָא *hiatus.* Item, *argentum.*

שׁוֹן. Arab. שאן *proprietas, consuetudo.*
Plur. שוון *commissura.*
שִׁינָה *semper vivum.*

שׁוּע duo significata habet. I. שָׁוַע. Inde Piel שִׁוַּע *clamavit, vociferatus est.*
Nom. שֶׁוַע, Fœm. שַׁוְעָה *clamor, acclamatio.*
שׁוּעַ *idem.*
שֵׁוַע *idem.*
הַשׁוּעָה, Chald. הַשׁוּעָא *salus.*
Arab. אשאע *divulgavit, diffamavit.*
שאע & שיע *misit in diversas partes.*
תשיעה *dimissio.*
Act. 28. v. 27. ישיעונא *comitabantur nos;*

II. שׁוּע idem quod שָׁעָה. Inde Hiph הֵשִׁיעַ *avertit, retraxit, repressit, clausit, oblinivit.*
Nom. שׁוֹעַ *liberalis, dives, prodigus.*
Arab. שואע *vici.*
Chald. et Syr. שׁוּעָא *petra.*

שׁוּף. שוף & שָׁף *contudit, contrivit, comminuit, conculcavit.*
Chald. שָׁף *unxit.*
Arab. שיאף *collyrium.*
אֲשׁוּף *vidit, intuitus fuit.* שׁוּפָה *intuitus.*

שׁוּץ. Arab. שׁוּצָה *pleuritis.*
Rabb. שֵׁיץ & שֵׁיצָא *pinnula piscis.*
Plur. שֵׁצִּין *spinæ* vel *radices ramorum.*

שׁוּק. Inde Piel שׁוֹקֵק, idem quod הִשְׁקָה, *potavit, rigavit.*
Nom. שׁוֹק, Chald. שָׁק, Arab. סאק *coxa, crus, armus, pes* quo animal currit.
Arab. סיקאן *ocrea.*
שוק, Arab. סוק *platea, vicus, forum,* ubi venditur, *nundinæ.*
תְּשׁוּקָה *appetitus.*
Arab. אשתאק *concupivit.*
מסתאק *cupidus.* משתאק *cultus.*
שוקה *membrana.* שאויק *far.*
Ab Hebr. שוק *forum* (de quo paulò suprà) fit Verb. Arab. סאק *vendidit, inforavit,* in foro publicavit bona.
סוקי *forensis, revenditor, institor, propola:* Plur. סוקיין *institores.*
סַנְאק *venditor, proxeneta, pacarius:* Plural. סַנְאקין *venditores.* מסאקה *spatium.*
Deinde, Arab. סיק *duxit, eduxit, adduxit, perduxit* vi aut rationibus, induxit, allexit, suasit, hortatus est.

שׁוּר cum puncto dextro, שׁוּר quinque significata habet. I. שׁוּר & שָׁר *direxit & intendit vocem, cecinit.*
Nom. שָׁר *cantor:* Plur. שָׁרִים *cantores.*
מְשׁוֹרֵר *idem.*
שִׁיר, Fœm. שִׁירָה, Chald. שִׁירָא *cantio, canticum, ode, carmen.*

II. שׁוּר & שָׁר *direxit, intendit oculos, & visum,* intentis & fixis oculis intuitus est, *aspexit, prospexit, inspexit, curavit, animadvertit, solicitè observavit, speculatus, contemplatus fuit:* in malum, *insidiatus fuit.*
Nom. שׁוּר *inspector,* qui aspicit: *observator,* in malum, *insidiator, hostis:* Plur. שׁוּרִים *hostes, observatores.*
שׁוֹרֵר *idem.*
שׁוֹר, Chald. & Syr. תּוֹר, Arab. cùm ת punctato, תור thaur ταῦρος *taurus, bos.*
שׁוּר, Arab. סור *murus, urbs propugnaculum* undè prospicitur.
Arab. Verbum סאור *muro cinxit.*
Rabb. שׁוּרָה & תּוּרָא *filum, linea, series, ordo:* Plur. שורות *lineæ.*
בַּר שׁוּרָא *filius muri*, antemurale.

III. שׁוּר & שָׁר *direxit cursum, incessit, ambulavit, accurrit, procurrit ad munus offerendum.*
Nom. תְּשׁוּרָה *munus, donum,* quod alteri offertur.
שָׁרוֹת, Chald. שֵׁירָן *turmæ excurrentes, exercitus.*

IV. Chald. & Syr. שְׁוַר *saltavit, exilivit, subsiliit, insolens fuit.*

V. Arab. שור et אשיר *innuit, significavit, monuit.*
מְשׁוּרָה *consilium, sententia.*

שׂוּר cum puncto sinistro, duo significat. I. שׂוּר vel שָׂר, idem quod סוּר, *recessit, discessit.*

II. שׂוּר *mensuravit.* Inde שׂוּרָה *mensurata.*
Nom. מְשׂוּרָה *mensura* aridorum, ut frumenti, tritici, hordei, leguminum, quæ coacervantur: Et liquidorum, ut vini, olei, aquæ, quæ confunduntur.

שׁוּשׁ cum puncto dextro, שׁוּשׁ. Inde שַׁיִשׁ et שֵׁשׁ *marmor parium*, lapis parius.
Syr. שַׁוְשׁ *pullulavit, germinavit,* [illegible] *natus est.*
שַׁיִשׁ *arbor quædam.*

שׂוּשׂ cum puncto sinistro, שׂוּשׂ & שָׂשׂ *gavisus, oblectatus, lætatus fuit.*
Nom. שָׂשׂוֹן *gaudium,* oblectatio animi et cordis.
מָשׂוֹשׂ *idem.*

שׁוּת. שׁוּת vel שָׁת *posuit, imposuit.*

Nom.

Nom. שירה *ornamentum*, quod mulieribus imponitur, *vestitus*.

שרה *sedes, podex, nates, clunes*.

שית *genus spinæ*, aut *spinetum*.

שותות *positiones, fundamenta posita*.

שזב. Chald. שֵׁיזִב *eripuit, liberavit, servavit, salvavit*.

Nom. שֵׁיזָבָא & שֵׁיזָבוּת *liberatio, evasio, salus, effugium, refugium*.

כשיזב *liberatus*.

שזג. Chald. שְׁזַג *lavit, abluit*.

Nom. שׁוּזָג *lotio, lotura*.

שׁוּזָג *liquor*.

שזף. שָׁזַף *intuitus fuit, aspexit, conspexit*.

Rabb. שְׁזִיף *fructus, qui nascitur ex olea & mala punica illi inserta*.

שזר. שָׁזַר, Chald. שְׁזַר *torsit, retorsit, plicavit, duplicavit, complicavit*.

Chald. שׁוּרָא & שִׁזְרָא, Rabb. שִׁדְרָה *spina dorsi*, & *dorsum ipsum*.

שחח duo significata habet. I. שָׁחַח & שַׁח *curvatus, incurvatus, depressus, prostratus, humiliatus est* vel *fuit, succubuit*.

Nom. שַׁח *humilis*.

II. Arab. cum ח suprà punctato, שחח et שח *senuit, consenuit*.

Nom. שיחוחה *senectus*.

שחד duo significata habet. I. שָׁחַד *dedit, donavit, muneravit*.

Nom. שֹׁחַד, Ch. שוחדא *donum, munus*.

II. Syr. שְׁחַד *solus, solitarius fuit*.

שַׁוְחֵד *desolavit, vastavit*.

מְשַׁוְחַדָא *desolata, vastata*.

שחה cum puncto dextro, שָׁחָה *curvatus, incurvatus, humiliatus fuit, procidit, procubuit*. Hithpaël הִשְׁתַּחֲוָה *incurvavit se, procidit*.

Nom. הִשְׁתַּחֲוָיָה, Rab. הִשְׁתַּחֲוָאָה *incurvatio, supplicatio, adoratio*.

Rab. שֶׁחִי *axilla*.

שחה cū puncto sinistro שָׂחָה, Syr. סְחָא *navit, natavit, innatavit, remigavit aquis*.

Nom. שָׂחָה *natator*.

שָׂחוּ, Chald. סְחִי *natatio* vel *natatus*.

Syr. סְחִיתָא *natalitia*. Ra. סוּחָא *natator*.

Ch. et Sy. סְחָא *lavit, lotus, ablutus fuit*.

Nom. Syr. סְחִיתָא, et מְסִיחָא, et סְחוּתָא, et ח absorpto, מסותא *lavacrum, balneum*.

שחז. Rab. שָׁחַז, Chald. שְׁחַז *acuit*.

Nom. הַשְׁחָזָה *acuminatio*.

מַשְׁחֵז *cos* otis.

שחט cum puncto dextro, שָׁחַט, Syr. שְׁחַט, idem quod שטח, *traxit, protraxit, duxit, produxit, diduxit, extendit, distendit, expandit*: Metonymicè, *mactavit, jugulavit, occidit, immolavit*.

Nom. שׁוֹחֵט *mactator*.

שָׁחוּט *expansus, diductus, ductilis, tractus, protractus*. שְׁחִיטָה *mactatio*.

Syr. מְשַׁחְטָן *mactator, homicida, perniciosus, pestis*.

Arab. שׁוחט *taxus*.

שחט cum puncto sinistro, שׂחט, Chal. סחט *pressit, compressit, expressit*.

Nom. Rab. סְחִיטָה *compressio, expressio*.

סְחִיטָא *prelum, torcular*.

שחל. Inde שַׁחַל, Chald. שחל *leo*.

שְׁחֵלֶת *onycha*.

Rabb. שָׁחַל *traxit, extraxit, eduxit*.

Syr. *defluxit, stillavit*.

שִׁחְלָא *incurvatio, conceptio*: item, *caniftrum, sanies aurium*. Syr. *urina*.

שחלים nomen herbæ. שחרגירה genus locustæ.

שחם duo significata habet. I. Chald. שְׁחַם *niger fuit*

Nom. שָׁחוּם et שחים *niger*.

Rabb. שָׁחַם *vacuus, inanis*, locus vacuus.

Syr. שְׁחַם *simplex minimèque astutus*, aut *callidus fuit*. שחים *simplex, rudis*.

שְׁחִימָאִית *simpliciter*.

II. Arab. שחם *sebavit, unxit sevo, saginavit, pinguefecit*.

Nom. שַׁחַם *sevum animalis, adeps, axungia, pinguedo, abdomen*: Item, *sagina*. שאחם *pinguis*.

מְשַׁחַם *sevosus, sevo plenus, saginatus, pinguis*.

שְׁחָמִי *cæsius color*.

שחן. Inde שְׁחִין, Chald. שִׁחְנָא, Syr. שׁוּחְנָא *ulcus, pustula ardens, pestis*.

Verb. Chald. et Syr. שְׁחַן, Arab. cum ח suprà punctato, quod valet *ch*, סחן, quod Hebraicè exprimitur [illegible] *caluit, incaluit, calefactus est*.

Nom מַשְׁחָן *calefactio*.

שׁוּחְנָא *ulcus calidum*.

Arab. סחן *calefecit, tepedavit, tepefecit*.

סחח *res calida*.

סְחִינָה et הַסְחִין *calefactio, caliditas, tepiditas*. סחן *calor*.

מסחנה *tepidarium*.

סְחִינָה *puls, pulmentum*.

Rabb. הַשְׁחָנָה *ulceratio*.

שחס. Inde שָׁחִיס *sponte nascens*, sive quod germinat aut pullulat è radicibus seminis.

Rab שחוס *cartilago*.

שחוסי *cartilaginosus*.

שׁחף Cum puncto dextro, duo significata habet. I. שָׁחַף. Inde Nom. שַׁחֶפֶת, Arab. סחאף *horror febrim antecedens*.

שַׁחַף *avis pluvii obnoxia, cuculus, larus*.

Rabb. שַׁחַף *decorticavit, eradicavit, evulsit*.

שִׁיחְפָא *cortex*.

שָׁחוּף *infirmus ad venerem*.

II. Chald. שְׁחַף *serpere*.

שׂחף cum puncto sinistro, שָׂחַף. Inde Nom. שָׂחִיף *asser*.

Rabb. סָחַף *apposuit*.

שׁחץ duo significata habet. I. שָׁחַץ. Inde Nom. שַׁחַץ *elatio animi, superbia, fastus*.

Rab. שָׁחַץ *superbivit*. Chald. שַׁחְצִין *superbi*.

II. Arab. cum ח supra punctato, שַׁחַץ *imago, species, individuum*.

Verb. שָׁחַץ *judicavit aspexit*.

שׁחק cum puncto dextro, שָׁחַק Chald. & Syr. שְׁחַק, Arab. סחק *conculcavit, contrivit, detrivit, attrivit, comminuit*.

Nom. שַׁחַק *pulvis*. Deinde, *nubes*, & *aether, caelum*.

Chald. שְׁחוּקָא *calvicium*. שְׁחִקָן *attrita*. שְׁחִיקוּתָא *attritio, vetustas*.

Syr. שְׁחָקָא *contritio, conflictatio, interturbatio, disputatio molesta*.

Verb. שְׁחַק *turbavit, interpellavit, molestus fuit*.

Rabb. שחקיה *mollitio*.

שׂחק cum puncto sinistro, שָׂחַק idem quod צָחַק, *risit*: in bonum, *lusit, hilaris fuit, jocatus fuit*, in malum, *derisit, irrisit, illusit, subsannavit, contemsit*.

Nom. שְׂחוֹק et מִשְׂחָק *risus*.

שׁחר Tria significata habet. I. שָׁחַר Chald. שְׁחַר *niger fuit, denigratus est*.

Nom. שָׁחוֹר *niger*.

שְׁחוֹר *carbo niger*:

Rabb. שִׁיחוֹר *atramentum*. שְׁחוֹרִים *nigri, Mauri*.

Arab. שְׁחוֹרָה *atrabilis*, melancholia. שְׁחוֹרִי *melancholicus*.

II. שָׁחַר *quaesivit, inquisivit*.

Nom. שַׁחַר, Arab. סחר *aurora, diluculum*.

מִשְׁחָר *idem*.

שחרות *idem*.

Arab. סחרה *custodia*.

III: Chaldaicè et Syriacè. Piel. שַׁחַר *angariavit, coegit, adegit*.

שִׁיחוֹר *forfex*. שַׁחְבָן *obsequium, regnum*.

שׁחת. שָׁחַת, Chaldaicè שְׁחַת. Inde Niphal. נִשְׁחַת *corruptus, depravatus, perditus fuit*.

Nom. מַשְׁחִית *perditor*. Deinde, *perditio*.

שְׁחִיתוֹת *retia*.

הַשְׁחָתָה et שְׁחִיתָה *corruptela, pravitas*.

מִשְׁחַת *corruptio*.

Syr. שׁוּחְתָּא *aerugo, rubigo*.

Verbum. אֶשְׁחַת *aeruginem contraxit*.

שׁטט. Inde שִׁטָּה *sitta, abies*.

Rabb. שִׁטָּה *linea seu versus libri*. Item, *virgula, stylus, phrasis*: שִׁטִּין *styli*.

שׁטב Arab. שְׁטָבָה, Plur. שְׁטָב *scopa*.

שׁטה cum puncto dextro, שָׁטָה duo significata habet. I. Chald. et Syr. שְׁטָה et שְׁטָא *insanivit, stultus fuit, stultè egit, lusit, iocatus est*.

Nom. שְׁטִי, Foem: שַׁטְיָא *stultus, a, insaniens, delirans*. מִשְׁתְּטֵי *idem*: שְׁטוּת et שַׁטְיוּת *stultitia*.

Rabb. שׁוֹטֶה, et שׁוֹטָא, et מְשַׁטֶּה *stultus, insaniens*.

Arab. שטיא *villosus*.

II. Arab. cum ט punctato, שטי *divisit*. שטאיא *frusta*. תתשטי *dividuntur*.

שׂטה cum puncto sinistro, שָׂטָה, Chal: et Syr: סְטָא et סְטֵי *avertit se, recessit, divertit, declinavit, erravit*.

Nom. שֵׂטִים et סֵטִים et שָׂטִים *deflectentes seu deflexores, declinatores, aversi, perversi*.

Chald. סַטְיָא, et סְטוּת et אַסְטְיוּת, Rabb. סוֹטָה *aversio, perversio, perversitas, praevaricatio, transgressio*.

סְטִיו *pavimentum*.

Arab. תשטי *dividitur*.

שׁטח. שָׁטַח, Chald. שְׁטַח idem quod שָׁטַח, *expandit, extendit, dilatavit, prostravit se*.

Nom: מִשְׁטָח, Chald. מִשְׁטַח *expansio*.

Rab. שָׁטוּחַ *planus*. שֶׁטַח, Arab. סַטַח *planicies, tectum planum, superficies, area, solum, pavimentum*. מְסַטַּח *planus, superficialis*.

שׂטם cum puncto sinistro, שָׂטַם, idem quod שָׂטַן *adversatus est, odit*.

Nom: מַשְׂטֵמָה *adversatio, odium*.

שׂטן שָׂטַן, Chald. סְטַן *adversatus est, hostis fuit, impedivit*.

Nom: שָׂטָן Chald. סָטָן Arab. שֵׁיטָאן *adver-*

adversarius, hostis.

שִׂטְנָה, Chald: סִטְנָא *adversatio, accusatio.*

Syr. מְסַטְינוּתָא *adversatio, transgressio.*

שטף duo significata habet. I. שָׁטַף, Chald: שְׁטַף, *lavit, mersit, inundavit, exundavit, diffluit.*

Nom. שֶׁטֶף & שֶׁטֶף, Chald: שְׁטַף *inundatio, diluvium, cataclysmus.*

Rab: שׁטוּף *diffluens.*

II. Per metaphoram, שָׁטַף *ivit cum impetu, festinavit, acceleravit.*

Nom. Rabb: שׁטפא *festinatio.*

שָׁטַף Arab. שׁטף, est שׂעַר *capillus.*

Syr: שׁמיפא *alabastrum, pixis.*

שׁטר cum puncto dextro שׁטר Inde שׁוֹטֵר *sceptrum gerens bacillifer, apparitor, praefectus, magistratus, exactor, minister, monitor, praeco, stator.*

מִשְׁטָר *apparitio, apparitura.*

Rabb: שְׁטָר, Chald: שְׁטַר & אִשְׁטְרָא *instrumentum publicum, cautio, libellus, scheda.*

שׂטר cum puncto sinistro, Chald. & Syr. סְטַר *latus.* לְסִטְרְהוֹן *retrorsum.* סְטַר מִן *praeter.*

שׁיה Inde שַׁי *munus.*

שׁכך. Cum puncto dextro, duo significata habet. I. שָׁכַךְ *sedatus fuit, resedit, remisit, quievit, requievit, cessavit.*

Rabb. שִׁכְשֵׁךְ *lavit.*

II. Arab. שׁכך & שַׁךְ *offendit, scandalizatus est.*

Nom. שַׁךְ *offendiculum, scandalum, dubium, ambiguum, incredulitas.*

שׂכך Cum puncto sinistro, שָׂכַךְ, idem quod סָכַךְ, *aperuit, texit, protexit.*

שַׂךְ *tugurium, tabernaculum.*

שְׂכוֹת *pali praeacuti.*

שׁכב. duo significata habet. I. שָׁכַב Chald. שְׁכַב *cubuit, procubuit, accubuit, jacuit.* Hiph. הִשְׁכִּיב, Chald. אַשְׁכֵּב *fecit jacere* aut *cubare, habitare, dormire, jecit, proiecit, deiecit, prostravit, collocavit, posuit.*

Nom. מִשְׁכָּב, Chald. מִשְׁכַּב *cubile, cubiculum, lectus, stratum:* Item *cubitus, somnus, concubitus.*

שְׁכָבָה & שִׁכְבַת, Chald. שְׁכוּבָא *cubatio, concubitus.*

Rabb. שֶׁכֶב *lapis molae inferior.*

II. שָׁכַב Inde Hiphil. הִשְׁכִּיב per metaphoram, *fudit, effudit, dimisit.*

Nom. מִשְׁכָּב *vas, guttus, gutturnium.*

שִׁכְבָה *fusio, effusio.*

שׂכה duo significata habet. I. שָׂכָה, Chald. & Syr. סְכָא *imaginatus est, ex imagine pinxit, figuravit aliquid, cogitavit, vidit, aspexit, circumspexit, prospexit, respexit, inspexit, speravit, expectavit.*

Nom. שֶׂכְוִי, Chald. סַכְוִי *cor, mens.*

שְׂכִיּוֹת *ingeniose facta, toreumata, sculpturae, picturae, figurae, imagines.*

מַשְׂכִּית *pictura externa & interna, imaginatio, imago, cogitatio, opus ingeniosum.*

Chald. סָכוֹי *speculator.*

מְסַכָּן *inspector astrorum*, astrologus. סָכוּת *spes.* סְכוּי & מִסְתַּכְיָא *speculum.*

Rabb. סְכוִי *gallina caelestis.*

Alc. מַשְׂכִּיָה *lychnus.*

II. Arab. שׁכה *accusavit.*

שׁכח duo significata habet. I. שָׁכַח *oblitus fuit.*

Nom. שָׁכֵחַ *oblitus.*

Rabb. הַשִּׁכְחָה *per oblivionem in agro relictum.*

II. Chald. & Syr. שְׁכַח per antiphrasin, *invenit, reperit, comperit, nactus est, in promtu habuit, potis fuit, valuit.*

Nom: Syr. מַשְׁכַּח *inveniens, potens:* שְׁכָחָא *inventio.* לְאַמְשְׁכָּחָא *impossibile.*

שׁכל cum puncto dextro, duo significata habet. I. שָׁכֹל & שָׁכַל, Chald. תְּכַל *orbatus, privatus fuit.*

Nom: שַׁכּוּל, Chald. תְּכַל *orbatus, orbus.*

שְׁכוֹל, Chald. תְּכַל et תְּכְלוּת *orbitas, mors filiorum.*

שִׁכֻּלִים *orbitates.*

אֶשְׁכֹּל, Chald. אֶתְכַּל et סְגוֹל *botrus,*

Rabb. סְגוֹל *segol*, nomen puncti vocalis *e*, à figura uvae: et סְגוֹלְתָּא *segolta*, nomen accentus. סְגוּלִין *mandragora, viola.*

II. Arab. שׁכל *capistravit bestiam, commisit, copulavit, compegit, assimilavit, comparavit, proportionavit.*

Nom: שֶׁכֶל *capistratio, commissura, copulatio, proportio, propositio, figura, aestimatio, precium.*

מִשְׁכָּל הַשְׁכִּיל *compages, figuratio.* מִשְׁכָּל *compactus.* בְּשֶׁכֶל *gratiosus.* אִשְׁכָּל *dubium,*

שׂכל cum puncto sinistro duo significata habet. I. שָׂכַל, Chald. שְׂכַל et סְכַל *intellexit,*

cujusque rei.

Syr: שְׁלְבָא *vallis.*

Arab. סָלַב *comparavit, assimilavit, significavit.* מְסַלֵב *astutus, callidus, cautus.*

שֶׁלֶג. Inde שְׁלַג, Chald. תְּלַג, Arab. תַּלְג *nix.*

Inde Verbum הִשְׁלִיג, Arab. אַתְלַג *minxit, ningere fivit, et nivis instar albuit, canduit.*

Rabb. שִׁלְגָא, et שׁוּלְגָא, et אֶשְׁלָג *quod educitur è foramine margaritæ: à colore nivis. Item herba, quæ siccata contunditur ad lavandum manus.*

Arab. סְתָלוּג *congelatus.*

שֶׁלֶד. Chald. שְׁלַד, Syr. שְׁלַד et שְׁלִיד *spina dorsi cum costis, truncus corporis absque capite, cadaver.*

שָׁלָה duo significata habet. I. שָׁלָה, Chald. et Syr. שְׁלָא *cessavit, desiit, vacavit, quievit, tacuit, quietus, tranquillus, pacificus:* Per metonymiam, *salvus, felix, fortunatus fuit.*

Nom: שָׁלוּ et שְׁלֵיו, Chald. שְׁלָה *quietus, tranquillus, pacificus, felix, fortunatus, salvus, opulentus.*

שַׁלְוָה *salus, pax, felicitas, abundantia.*

שִׁילֹה *salvator, felix, fortunatus, faustus, augustus, pacificus.*

שִׁלְיָה, Chaldaicè שִׁלְיָא *secundina.* שליתהאשה *uterus.* Syr. שְׁלָאִית *quiete, tacitè.*

II שָׁלָה, Chald. שְׁלָא et שְׁלֵי *erravit, ignoravit, oblitus est, oblivioni dedit, per errorem, ignorantiam aut oblivionem, peccavit.*

Nom: שָׁלוּ, שֶׁלִי et שַׁל, Chald. שָׁלָה et שָׁלוּ *error, ignorantia, fallacia, delictum, culpa.*

Chaldaicè בִּשְׁלְיָא, Syr. בְּשֶׁלְיָא & מִן שְׁלֵתָא, מִן שְׁלְיָא *de improviso, derepente.* *idem.*

שְׂלָו cum puncto sinistro, שְׂלָו. Inde שְׂלָיו, Chald. סְלָוָא, Arab. סַלְוַי *avis valde pinguis, coturnix.*

שְׂלוֹ *idem.*

שָׁלַח. duo significata habet. I. שָׁלַח, Chald. et Syr. שְׁלַח *misit, emisit, dimisit, immisit, legare, ablegare, misit, emisit, dimisit, ejecit, expulit, extrusit.*

Nom: שָׁלוּחַ, Chald. שְׁלִיחַ *nuncius, legatus, apostolus.*

שֶׁלַח, Chald. שְׁלַח Arab. סַלַח *missile: jaculum, gladius, τὸ βέλος, mucro.*

Inde Verb. Arab. סלח *armatus fuit.* מְסַלָּח *armatus.* סלאח *armamentarius.* סַלְחָה *baculus, virga, ferula.*

Deinde, שֶׁלַח *propago, pomarium, viridarium.*

שְׁלוּחוֹת *idem.*

שִׁלּוּחַ Ἀποστολή *donum, munus.* Deinde, שִׁלּוּחִים *dimissiones.*

שֻׁלְחָן *mensa,* Per metonymiam, mensa epulis instructa, *cibus, epulæ, convivium, prandium, cœna.* Vsurpatur et pro *altari.*

מִשְׁלַח *missio, immissio, extensio.*

מִשְׁלוֹחַ *idem.*

מִשְׁלַחַת *idem.* Deinde, מִשְׁלַחַת idem quod שֶׁלַח, *missile, telum, gladius, arma.*

Rabb. שֻׁלְחָנִי τραπεζίτης *mensarius, nummularius, collybista.*

שְׁלִיחַ צִבּוּר *æditaus.*

Chald. שְׁלִיחוּת *missio, legatio, apostolatus.*

Syr. שְׁלִיחָי *apostolicus.* שולחא *examen apum.*

שְׁלַחְיָא *extensio, latitudo.*

II. Chald. et Syr. שְׁלַח *expoliavit.* Piel. שַׁלַּח Hiphil. אַשְׁלַח *detraxit* vestem hominibus, *exuit:* Aut pellem animalibus, *excoriavit, denudavit.*

Nom: שְׁלִיחִין *exuti, nudati.*

Rabb. שִׁלְחִין *corium.*

שׁוֹלַח *terra arida.*

Syr. שֻׁלָּח *detractio, depositio, exuitio.*

Arab. cum ח suprà punctato סְלִיח *spolium.*

סְלִיחָה *cassia.*

סַלְחָה cutis cum pilis, *corium.*

אִנְסַלַח *excoriatus fuit.* סַלְאח *excoriatus.* אִנְסִלָאח *excoriatio.*

שָׁלַט. שְׁלַט Chald. & Syr. שְׁלַט, Arab. סַלַט *dominatus est, præfuit, potestatem habuit, exercuit, autoritate polluit, potuit, licuit, permissum, concessum fuit.*

Nom. שַׁלִּיט *dominus, præfectus, procurator, præses, princeps, dynastes, cui licet, concessum est.*

שִׁלְטוֹן, Chald. שָׁלְטָן Syr. שׁוּלְטָן & שׁלִיטָן Arab. סֻלְטָאן *dominium, autoritas, potestas.* Deinde, Chaldaicè שִׁלְטוֹן & שָׁלְטָן, Arab. סֻלְטָאן *dominus, princeps, rex, imperator.*

סַלְטָנָה *regnum, principatus, regio.* סַלְטָאנִי *regius.* Et verbum סַלְטַן *regnavit.*

מְסַלָּט & מְסַלְּט *præfectus, imperiosus, importunus,*

importunus, petulans. סְלאשה *importunitas.*

שֶׁלֶט *pelta, pharetra.*

Rabb. שַׁלְשִׁין *notæ, maculæ.*

Syr. מְשַׁלְטָאִית *potenter, more principis, regiè.*

שלך duo significata habet. I. שלך Inde Hiphil. השליך *jecit, projecit, abjecit, dejecit.*

Nom. שָׁלָךְ *ardea.*

שַׁלֶּכֶת *porta templi.*

Rabb: שָׁלֵךְ *vicinus.* שְׁלוּכָה *divinitas.*

II. Arab. שָׁלַךְ *illaqueavit, irretivit, obretivit.*

מַשְׁלִיךְ *irretitor, captor.* מְשֻׁלָּךְ *illaqueatus.*

הַשְׁלִיכָה *captio:* Plur. תַשְׁלִיךְ *captiones.*

שָׁלָךְ *offendiculum, pedica:* Item, *folliculus.* שְׁלוּךְ *euronotus.*

שלם cum puncto dextro, duo significata habet. I. שָׁלֵם & שָׁלַם, Chald. & Syr. שְׁלֵם *integer, absolutus, perfectus, impletus, finitus fuit.*

Nom. שָׁלֵם, Chald. שְׁלֵם Arab. כלים & מְסַלַּם *integer, perfectus, absolutus, certus.*

שְׁלוּם, Arab. סלאם *integritas, perfectio.*

II. שָׁלַם, Arab. סלם *pacificus, concors fuit, consensit, salvus, incolumis fuit, evasit, pacem & concordiam habuit & aluit.*

Nom. שָׁלוֹם, Chald. & Syr. שְׁלָם & שְׁלָמוּת, Arab. סְלָאם & סלאמה *pax, tranquillitas, concordia, consensus, salus, sanitas, salutatio, incolumitas, felicitas.*

מֻסְלְמָאן Musulman *Turca.*

Rabb: שָׁלַם *tradidit.* Piel. שִׁלֵּם, Chald. שַׁלֵּם, Arab. סלם *reddidit, retribuit, rependit, compensavit, solvit, tradidit, prodidit.*

Nom. שִׁלֵּם *retributio, compensatio.*

שִׁלּוּם Fœm. שִׁלּוּמָה *idem.*

שַׁלְמֹנִים *retributiones.*

שֶׁלֶם *sacrificium retributionis.*

Rabb. תַּשְׁלוּם מָמוֹן *compensatio per externa bona.*

Rabb. שִׁילוּם, Arab. שִׁילַם, *lolium.*

שלם cum puncto sinistro, שַׂלְמָה. Inde שַׂלְמָה, idem quod שִׂמְלָה, *vestis, vestitus, indumentum.*

שלף שָׁלַף, Chald. שְׁלַף, *eduxit, extraxit, evulsit: stringit exuit.* Absolutè, *eductus, extractus, evulsus fuit.*

Nom. שָׁלִיף, Chald: שְׁלִיף *eductus.*

Rabb. שָׁלַף *commutavit, oneravit.*

שְׁלִיף *onus parvum.* שַׁלְפֵי *finis, exitus.* שְׁלוּפְפֵי *dactyli immaturi.*

שלק. Rabb. שָׁלַק, Chald: שְׁלַק *elixavit, assavit:* de herbis et oleis, *uredine perijt.*

Arab. אַלְשִׁלִיק *bleta.*

שלש. Inde Piel. שִׁלֵּשׁ, Chald. תַּלֵּת, Arab. תַּלַּת *tertiavit, tertiò fecit, triplicavit, in tres partes divisit.*

Fœm. שָׁלוֹשׁ, Chald: תְּלָת, Arab. cum ת puncto תַּלַת *tres.* Ordinale שְׁלִישִׁי, Chald. תְּלִיתַי & תַּלְתִּי, Arab. תאלת *tertius.*

שְׁלִישִׁיָּה *triplicitas.*

שָׁלִישׁ *magnus, dux, princeps.* Deinde, שָׁלִישׁ & שְׁלִישׁ *tertia pars cujuslibet mensura, ternarius.*

שִׁלֵּשִׁים *tertij, tertia generatio.*

מְשֻׁלָּשׁ *tertia pars.*

שִׁלְשֹׁם *nudius tertius, antea, jam antea.*

Rabb. שְׁלוּשׁ, Chald. תְּלָת & תלתא, תַּלְתּוֹת & Syr. תְּלִיתָא & תְּלוּתָא, Arab. תְּלוּת & תַּתְלִית *tertia pars, ternarius, trinitas, triangulus.* שְׁלִישׁ *trinitas.*

Rabb. שַׁלְשֶׁלֶת, et שַׁלְשֶׁלֶת, et שַׁלְשִׁית, Chald. שַׁרְשַׁל, Arab. סלסל, et סרסלה, et סרסול *catena trium nodorum, ligamen, vinculum:* Metaphoricè *linea genealogia.*

הִשְׁתַּלְשֵׁל *genelogiam habuit, dixt.*

הִשְׁתַּלְשְׁלוּת *concatenationes,* connexiones, series caularum.

Verb. Chald. שַׁרְשֵׁב et שַׁלְשֵׁל, Arab. סלסל *catenavit, incatenavit, per catenam demisit, deposuit.*

Arab. מְסַלְסַל *catenatus.* תַּסְלְסוּלָה *catenatio.* סַרְסוּל *spina dorsi.*

Rabb. שִׁלְשֵׁל *ventrem solvit, egessit.*

שִׁלְשׁוּל *ventris solutio,* catenata stercoris egestio, *dysenteria:* Item *vermis, reptile,* quod catenam refert, dum repit. שלשול דם *egestio sanguinis.*

מְשֻׁלָּשׁ Arab. מְתַלַּת *in tres partes divisus, triplicatus:* item *triangulum.*

תְּלוּת *tertia pars noctis,* tertia vigilia.

אתאלתה *tertius dies.*

תְּלָתִי *triremis.*

תלת עשר *tredecim.*
תלת עשרי *tredecimus.*
תל׳ית *ager tertiò proſciſſus.*

שלת. Inde Rabb. משלית *tridens.*

שמם Cum puncto dextro, שָׁמַם tria ſignificata habet, prout de perſona aut re uſurpatur. I. de perſona, הִתְרוֹמֵם לְבַב, *tacitè miratus, admiratus fuit, præ admiratione ſtupuit, obſtupuit, tacuit, conticuit, ſiluit.*

Nom. שְׁמָה *admiratio cordis attonita.*
מְשַׁמָּה *idem.*
שממון *idem.*

II. שָׁמַם de re, *vaſtus, devaſtatus, deſertus fuit.*

שְׁמָמָה *vaſtitas, devaſtatio, deſolatio.*
שִׁמָמוֹת *idem.*
שַׁמָּה *idem.*
שומם *devaſtatus, deſtructus.*
אֶשְׁתּוֹמֵם *deſolatio.*

III. Arab. שָׁמַם & שם, & אשתם *odoratus eſt, oluit, olfecit.*

Nom. שֵׁם *odor, olfactus, odoratus.* שמומארת *adoramenta.* שמים *odorus.* שְׁמִימָה *res odorifera.* הַשְׁמָמִים *uſtulatio.*

שמה *nævus, macula.*

שמם cùm puncto ſiniſtro, שְׂמָם. Inde שְׂמָמִית, Chald. סממית *aranea, ſtellio, lacerta.*

שמא. Rabb. שֶׁמָּא *fortaſſis, forſitan.*

שמד. Inde נִשְׁמַד *perditus, abolitus, deſtructus, devaſtatus fuit.*

Nom. Rabb: הַשְׁמָד *perſecutio, perditio.* שְׁמָדוֹת *perſecutiones.*

מְשֻׁמָּד *perſecutionem paſſus, apoſtata.*

הַשמירים *Chriſti diſcipuli.*

Chald. שְׁמַד *fidem abnegavit.* אשתמד *apoſtata factus eſt.* הַשְׁמָדוּת *apoſtaſia.*

Propr. אַשְׁמְדַי *ἀσμοδαῖος malum dæmonium.*

שמה Inde Piel Syr. שַׁמִּי, Arab. סמי *nominavit, vocavit, invocavit.*

מְסַמְמִי *nominatus:* Alc. מסמי *appellatus, vocatus, nobilis.*

Nom. שֵׁם, Chald. שֵׁם & שום, Arab. סם & אסם *nomen, vocabulum, appellatio, proprium vocabulum ſingulorum, fama, notitia, decus, dignitas.*

Rabb: שום אָדָם *aliquis homo.* כְּשֵׁם *ſicut, quemadmodum* על שֵׁם *ob id, ea de cauſa* לְאשום & אֵין שום *non aliquid.*
בַּרשומא *filius nominis.*

Particula שָׁם, Chald. תַּם, Arab. תַם *ibi.* Arab. תם *poſtea.* תמה *inde.*

Inde שָׁמַיִם, Chald. שְׁמַיִן *cæli.* Per ſynecdochen, *ipſe Deus.* Inde Rabb. שָׁמַיִם *cæli, Deus.* Per metaphoram, *locus longinquus & remotiſſimus.*

Rabb. שְׁמִימִי, Syr. שְׁמַיָן Fœm. שמינית *cæleſtis.*

Syr. שְׁמַיָּא *οὐρανίσκος palatum.*

Arab. סמא *cælum.* סמאוי *cæleſtis.*

שמז Arab. שָׁמַז *territus fuit.*

שמח Cum puncto ſiniſtro, שָׂמַח *lætatus, lætus, hilaris fuit* vel *factus eſt.*

Nom. שָׂמֵחַ *lætus, hilaris.*
שמחה *lætitia, hilaritas.*

Arab. cum puncto dextro & ה ſuprà punctato, שאמח *altus.*

שמט שָׁמַט, Chald. שְׁמַט *reliquit, remiſit, dimiſit, demiſit, deorſum miſit, projecit, præcipitavit.*

Nom. שְׁמִטָּה, Chald. שְׁמִטָא *dimiſſio, remiſſio.* Septima שְׁמִטָּה *dimiſſio.*

Chald. שמוטא *locuſtæ ſpecies.*

Syr. Marc. 15. *unus ex illis* שְׁמַט *extraxit gladium.*

Rabb. שמיטה *diſlocatio.*

Arab. שמט *canuit, canus factus eſt.*

שמך cùm puncto ſiniſtro, שמך. Inde Nom. שְׂמִיכָה *tegumentum, operimentum, velum, pallium.*

שמל cùm puncto ſiniſtro, שִׂמֵּל. Inde Nom. שִׂמְלָה *veſtis.*

Arab. Verb. שמל *veſtivit, induit, operuit.*

שְׂמֹאל & שׂמאל, literis א ו permutatis. Chald. סְמָאל & סמל, Arab. סמאל *ſiniſter.* Deinde, שׂמאל *ſeptentrio.*

שְׂמָאלִי, Arab. שמלאי *ſiniſter.* Rabb. *ſeptentrionalis.*

Inde Verb. השמיל *ſiniſtravit.*

Chald. סמאל *Aſmodæus.*

שמן שָׁמֵן, Arab. סמן *pinguis, impinguatus, ſaginatus fuit, pinguefactus eſt:* Syr. שמן *adolevit, adultus fuit.*

Nom. Adject. שָׁמֵן, Arab. סמן *pinguis, craſſus, corpulentus.* Per metaphoram, Arab. סמאן & סמינה *pinguis.*

שֹׁמֶן, Chald. שומן, Arab. סמאן & סמינה *pinguedo conjuncta carni.* Deinde, שֶׁמֶן *oleum.*

Chald.

Chald. שְׁמַן, Arab. סמן & סמאן *butyrum*.

שֶׁמֶן *pinguedo*. Metaphoricè, *fortes, magnates*.

שְׁמֹנָה, Chald. תְּמַנְיָא, Syr. תְּמָנֵא, Arab. cum ת suprà punctato, תמאנה: Fœm. שְׁמֹנֶה Chald. תְּמָנֵי, Arab. תמאן *octo*.

שְׁמִינִי Chald. תְּמִינַי, Arab. תּאמן *octavus*. Deinde, שְׁמִינִית *octava*.

Arab. מתמן *octangulus*. תְּמַאן *octava pars*: drachma.

Syr. שמין *quadrans*.

Rabb. שְׁמַנ *genus monetæ*.

אַשְׁמַנִּים *sepulcra*.

שמע. duo significata habet. I. שָׁמַע, Chald: et Syr: שְׁמַע, Arab. סמע *audivit, auscultavit, auribus percepit, exaudivit, dicto obediens fuit, obedivit, obtemperavit, paruit*: Metaphoricè *animo percepit, intellexit, credidit*.

Nom. שֵׁמַע, שֶׁמַע & שמע & שֹׁמַע, Chald. שְׁמַע, Arab. סמע *auditus, audientia*.

שמועה, Chald: שְׁמוּעָא *idem*.

מִשְׁמָע Fœm. מַשְׁמַעַת, Syr. מַשְׁמעא *auditus, audientia, obedientia*.

הַשְׁמָעוּת *idem*.

Rab: מִשְׁמַע *auditur*, constat. כְּמַשְׁמָעוֹ *ut sonat*.

שמעתא *auditio*, cum exponitur sensus historicus, quem audivisse sat est.

Syr. שָׁמוֹעַ *auditor*. מִשְׁתַּמְעָנָיָא *audiens dicto*, obediens. מִשְׁתַּמְעָנוּת *obedientia*.

Arab. סָמֵעַ & סְמִיעַ *auditor*. מְסתַמַע *audibilis*.

סַמַע *auris*.

תסמע *obedientia*.

Cum ע suprà punctato, סַמַע famag *gummi, resina*. מְסַמַע musammag *gummosus*.

II. Arab. שמע & אַשְׁמַע *collegit, coegit, adjunxit*.

מִשְׁמַע *collector, legulus*.

מִשְׁתַּמַּע & אִשְׁתַּמַע *collectio, adjunctio, communio, communitas, concilium, senatus*.

שמע et שַׁמְעָה, Matth. hamaha *cera*: Item *candela*. שַׁמַּאע *qui candelas facit*.

מַשְׁמִיע *mundicies*.

שמץ. Inde שֶׁמֶץ, Fœm. שִׁמְצָה *pars, particula, modicum, exiguum, minimum alicujus rei*: Metaphoricè, *murmur, infamia, vituperium, contemtus*.

שמר. שָׁמַר, Chald: סְמַר *custodivit, custodivit se, cavit sibi, servavit, conservavit, asservavit, reposuit, abscondidit*.

Nom. שֹׁמֵר *custos*.

שָׁמוּר *custoditus*.

מִשְׁמָר, Fœm. מִשְׁמֶרֶת *custodia, officium, functio, munus*.

אַשְׁמֻרָה & אַשְׁמוֹרָה *custodia, vigilia*.

Arab. סְמַר *vigilavit*.

סְמִיר *vigil nocturnus*.

סִמְאר *vigilia*.

שִׁמֻּרִים *observantiæ*.

שמיר duo significata habet. Primò, est *sentis, rubus*. Deinde, est *lapis durus*, ferro indomabilis, *adamas*: aut *petra dura*.

שמרים, Chald: שַׁמְרִין *faces*.

הִשָּׁמֵר *esto tranquillus & quiesce*.

Rabb. שׁוֹמֵרָה *tugurium*.

שמש duo significata habet. I. שָׁמַשׁ Inde Piel. Chald. & Syr. שַׁמֵּשׁ *servivit, ministravit*.

Nom. שֶׁמֶשׁ, Chald. שִׁמְשָׁא Arab. שַׁמְס *Sol*.

שִׁמְשׁוֹת, Arab. שמסיארה *fenestra*; שמסי *solaris*, tepidus.

Syr. שַׁמְשֵׁן, Arab. שמס *insolavit*.

Nom. Chald. שַׁמָּשׁ & מְשַׁמֵּשׁ, Syr. מְשַׁמְשָׁן *minister, servus*.

שמוש & תַּשְׁמִישׁ Syr. תשמשתא *ministerium, ministri officium & actio, cultus Dei, religio, occupatio, opera*.

שִׁמּוּשִׁי, Fœm. שמושיה *servilis, ministerialis*. Syr. משמשנאית *ministerialiter, officiosè*. מְשַׁמַּשׁ *initiatus Deo*.

Arab. שמסיה *cucurbitula vitrea*.

שמס *commeavit, trajecit*.

II. Per metaphoram, Chald. שמש *stetit, habitavit, cohabitavit, concubuit, coivit, rem habuit, usus est*.

Nom. תַּשְׁמִישׁ *concubitus, coitus*.

שִׁמֵּשׁ *idem*. שומשמנין *formicæ*.

שמת. Chald. שַׁמְתָּא *excommunicatio perfecta*.

Syr. שׁוּמתא *liber, vibex*.

Arab. שמתה, Hiphil. אשמתה *minuit, diminuit honorem, extenuavit, dehonestavit, infamavit, diffamavit, opprobrio affecit, sprevit*.

Nom. שְׁמִיתה *opprobrium, infamia, diminutio, vitium, convicium*: Plural. שְׁמַאתה *convicia*. מִשְׁמוּתה *dehonestatus, infamis, diffamatus*.

שנן duo significata habet. I. שָׁנַן, Chald. שְׁנַן, Arab. סנן, idem quod שָׁנָה, *iteravit*, et iterando vel sæpiùs ad cotem impellendo *acuit* ferrum, gladium, novaculam, scalpellum.

Nom. שָׁנוּן, Chald. שְׁנִין *acutus*.

שֵׁן, Arab. סֵן et סַן *dens acutus*.

Arab. סַן אַלְפִיל *dens elephanti* seu *barri*, ebur, quod ex India et Æthiopia afferebatur, et ex opinione vulgi, ad quam se Scriptura accommodat, dens esse putatur.

Tertiò per metaphoram, שֵׁן *dens petræ*, acumen scopuli aut saxi, *murex*, *promontorium*, *scopulus acutus*, more dentis prominens & longiùs excurrens.

שֶׁנְהַבִּים (compositum ex שֵׁן *dens* & הַבִּים *elephanti*) sunt שְׁנֵי הַפִּיל *dentes elephanti*.

Chal. שְׁנִין, Arab. מְסַנַּן *acutus*:

שִׁנּוּן & שִׁנְנָא *acies*. Rabb. *Homo acutus & dentatus*.

Arab. סְנוּן *dentifricium*. סִנְּנִי *dentalis*.

מְסַן *acuens*.

Rabb. שְׁנִינָה *ferrum quod est in capite hastilis*.

שִׁנְתוֹת *talea*, signa dentium instar incisa ligno, ut mensuram indicent.

II. Per metaphoram, Piel שִׁנֵּן, Chald. שַׁנֵּן, Arab. סַנַּן *geminavit, ingeminavit, iteravit, repetiit, continuè dixit, sedulò inculcavit, clarè & perspicuè proposuit, docuit, acutè & argutè dixit*: sicut culter ad cotem impulsus sæpiùs, acuitur.

Nom. שְׁנִינָה *dicterium, fabula*.

Arab. סֻנַּן & סֻנַּה *præceptum*, *mandatum, lex, canon, jus canonicum, doctrina, mos, ceremonia*.

סֻנִּי *canonista*.

שנא cum puncto dextro, שָׁנָא, idem quod שָׁנָה, *iteratus, mutatus fuit*.

שנא cum puncto sinistro, שָׂנֵא, Chald. et Syr. שְׂנָא et סְנָא, Arab. cum puncto dextro, שַׁנַא *odivit, odio habuit & prosecutus est, contemsit, neglexit*.

Nom. שָׂנֵא, Chald. סנא *osor*, *inimicus*.

שָׂנוּא, Chald. סְנִי *odiosus*.

שְׂנִיאָה *idem*.

שִׂנְאָה, Chald. סִנְאָה & סְנוּאָה, Arab. סנאה *odium*.

Chald. סְנוּ *contrarium*, *oppositum*.

Syr. בִּסְנָא *quod malum odioque dignum est*. סניות *fœditas*, turpitudo digna odio.

שנב. Inde Nom. אֶשְׁנָב *fenestra*, *cancelli*, cancellatum septum, per quod strictim prætereuntes prospectamus, *clathrum*, *transenna*.

שנג. Arab. שַׁנַג *contractus*, *convulsus*, *corrugatus fuit*.

אִשְׁתִּנָאג תשנג *convulsio*, *spasmus*. *contractio*.

שנר. Syr. שְׁנַר, Pass. אֶשְׁתַּנַּר *sævijt, cruciavit, torsit, supplicio affecit*.

Nom. שְׁנָר *cruciatus*, *supplicium*.

Arab. שַׁנַר *sella mulieris*.

ישנר *perficiat*: Psal. 17.

שנה tria significata habet. I. שָׁנָה, Chald. שְׁנָא *mutatus*, *commutatus*, *variatus*, *diversus*, *alteratus*, *iteratus*, *reiteratus*, *repetitus*, *geminatus*, *ingeminatus est* vel *fuit*. Transitivè, *iterum*, *secundò* aut *denuò aliquid fecit* vel *egit*.

Nom. שׁוֹנֶה Chald. שָׁנֵי *mutans*, *varians*, *diversus*, *rebellis*, *seditiosus*.

Chald. Dan. 7. שָׁנְיָן *diversa una ab altera*.

הִשְׁתַּנּוּת *alteratio*. שְׁנוּי, Syriacè תֻּנְיָא *mutatio*, varietas, diversitas, mutabilitas, alteratio.

שְׁנִיּוּת, Chald. תִּנְיוּת *binarius*, dualitas. שְׁנָיִי *bimembris*. מְשֻׁנֶּה *mirabilis*. מִשְׁתַּנֶּה *mutabilis*.

שָׁנָה, Chald. שְׁנָא, Emphat. שַׁנְתָּא & שַׁתָּא, Arab. סנא et סַנַה *annus*, qui varias mutationes et vices habet, sæpiusque iteratur.

Rab. שָׁנִים *anni*, *ætas*.

Arab. סַנַאוִי *annuus*.

שְׁנַיִם, Chald. תְּרֵין, Arab. cum ת suprà punctato, אִתְנֵי et אִתְנַאן *duo*, *ambo*, *uterque*, *par*. Fœm. שְׁתַּיִם, pro שְׁנְתַּיִם.

שֵׁנִי, Chald. תִּנְיָן. Arab. תַּאנִי *secundus*.

שָׁנִי *filum tinctum*, *coccinum* secundò tinctum, ideoque colore aliquantò subnigro, neque ita lucido, ut quod semel: *purpura bis tincta*.

מִשְׁנֶה *secundus*, *alter*, *duplex*, ordinis et dignitatis.

Deinde, מִשְׁנָה *Misne* ea erat urbis pars, in qua dabant operam literis, locus prope templum, in quo docti conveniebant.

Rabb. מִשְׁנָה, Chald. מתנית *repetitio*, *recitatio*, *doctrina*, *studium*.

Verb. שָׁנוּ et תְּנוּ *tradiderunt*, *docuerunt*

tus fuit, incubuit totis viribus, hæsit, conjunctus fuit: per Metaphoram, *confisus, speravit*.

Nom. מִשְׁעָן, Fœm. מַשְׁעֵנָה *baculus quo quis nititur, fulcimentum, sustentaculum*: Metaphoricè, *præsidium* quo quis confidit, *auxilium, spes, fiducia, subsidium, gubernatio*.

מִשְׁעָן, Fœm. מִשְׁעֶנֶת *idem*.

II. Chald. Piel שַׁעֵן *plausit*.

שעף duo significata habet. I. cum puncto sinistro, שְׂעִף. Inde Nom. שְׂעִיף & שַׂרְעִיף, Chald. שְׂעִיף, idem quod סְעִיף, *ramus*: Metaphoricè, *radius mentis, cogitatio*.

Rabb. Verb. שׁעף & השתעף *processit, emanavit*.

II. cum puncto dextro, Chald. שְׁעַף & שׁעיף *aroma, resina balsami, cera*.

Arab. שעף *fustigavit, instigavit, stimulavit, instimulavit*.

Nom. מַשְׁעִף *fustigatus*. שְׁעִיפָה & אשאף *fustigatio*.

שעק. Arab. שעאקא *contradictio, lis, rixa*.

שער cum puncto dextro, tria significata habet. I. שָׁעַר & שְׁעַר, Arab. סַעַר *taxavit, æstimavit, in pretio habuit*.

Nom. שַׁעַר, Chald. שׁער *conjectura, mensura, modius, circumscriptio, regula, norma, determinatio, æstimatio*: quòd ex mensura res quæque æstimetur, *ac*, ut Arist. lib. 9 cap. 3. Metaphys. loquitur, *primùm cognoscatur*.

Rab. שִׁיֵּער *mensuravit*. בְּשִׁעוּר *plus minùsve*.

Arab. סְעָאר *æstimatio*, taxatio.

הַסְעִיר *idem*.

שַׁעַר, Chald. תְּרַע *porta urbis*. Per Synecdochen, *urbs*, quæ portas habet. Deinde, *locus judicij*, quod in porta exercebatur, & inde non procul erat locus, ubi malefici plectebantur.

Rabb. שער *caput*, capitulum, tractatus. Deinde, *porta epatis*, vena portæ.

שׁוֹעֵר, Chald. תָּרַע, & תַּרְעִי, Syr. תרע *portarius*, servus ad fores assidens, *ostiarius, janitor*.

II. שער. Inde Nom. שֹׁעָר (quod significat ולכלך טנוף *inquinationem* seu *fæditatem*) *deformis, fædus, inquinatus, abominabilis*.

שַׁעֲרוּרָה, & שַׁעֲרוּרִיָּה, & שַׁעֲרוּרִית *fædum, abominabile*.

III. Arab. שַׁעַר *consensit*.

שָׁיִר *poeta, comœdus, tragœdus*.

שעאר *compositio, versus, carmen*.

שַׁעֲרָה *frutex*. שִׁעְרִי *canis*: stella.

שער cum puncto sinistro, duo significat. I. שָׂעַר, Arab. שער *horruit, exhorruit*, cùm pili aut setæ in animante eriguntur. Per Metonymiam, *formidavit, timuit, metuit, pavit, stupuit*: quòd in metu pili erigantur, dum sanguis refugit, et cutis cogitur frigore quodam.

Rabb. *rugavit*.

Nom. שַׂעַר *horror, metus*.

שֵׂעָר, Fœm. שַׂעֲרָה, Chald. שְׂעַר & סְעַר, Fœm. סַעְרָא, et שַׂעְרָא, Arab. שַׁעַר et שַׁעְרָה *pilus* horridus, *capillus, coma, cæsaries*: in homine, quod in alijs animantibus צֶמֶר *lana*, in avibus נוֹצָה *pluma*.

שֵׂעָר, Chald. שְׂעַר *idem*.

Porrò, pilo significantur duo: 1. *res innumerabilis*, vel *multitudo innumera*. Deinde, *res minima* et *levis*, res nullius momenti.

שָׂעִיר, Chald. סְעִיר & שַׂעְרָן *pilosus, hispidus*: Vocant autem Hebræi hoc nomine, Primò, *hircum villosum*.

Deinde, *hircum sylvestrem, satyrum*, dæmonem hirsutum et villosum instar hirci, *spectrum pilosum*.

Tertiò, est שְׂעִירִם *stillæ pluviæ*, instar pilorum innumerabiles et tenues.

שְׂעֹרָה, Chald. סַעֲרָא, Arab. שַׁעִיר, Matth. xahaer, shair *hordeum* hirsutum et pilosum.

שְׂעִירָה *hordeolum*: tuberculum suppurans, è palpebræ margine erumpens.

שְׂעָרִין *locus ubi venditur hordeum*.

שַׂעֲאר *qui hordeum vendit*.

מְשַׂעַר *capillatus, comatus, crinitus*.

שִׁעְרִי *canicula* stella, canis major in cœlo.

Rab. שער העפעף *cilium*.

II. שָׂעַר, idem quod סער, literis ש ס permutatis.

שפה. שְׁפַף, Chald. שְׁפַף, idem quod שׁוּף, *calcavit, conculcavit, contrivit, comminuit, confricavit, conquassavit*.

Nom. שְׁפִיפֹן *species serpentum parva*, conterens homines quos mordet, *cerastes*.

Rabb. שפף *claudicavit*.

שפיף *claudus*.

שפר. Inde Nom. Rabb. שְׁפַּר, et שְׁפוּר, et שְׁפוּדָה, Arab. סַפּוּד *veru*.

Verb.

lum lepori simile.

Chald. שַׁפְנִין, Arab. סִפְנִין *turtur.*

Rab. שִׁיפוֹן *avena.*

II. cum puncto sinistro, שִׂפּוּנֵי, pro צְפוּנֵי, *septentrionalis:* literis שׂ צ permutatis.

שפע duo significata habet. I. שֶׁפַע. Inde Nom. שֶׁפַע, Ch. שְׁפַע, Fœm. שִׁפְעָה *multitudo, copia, abundantia.*

Verb. Chald. & Syr. שְׁפַע *abundavit, inundavit, exuberavit, influxit, effluxit.*

Rab שִׁפּוּעַ *declivitas.* מְשֻׁפָּע *declivis.*

Syr. שׁוּפָּע *effusio.* מְשַׁפַּע *abundans, exuberans, profusus.*

שְׁפִיעוּת φιλοτιμία. הַשְׁפָּעָה *influxus, influentia.*

II. Arab. שְׁפַע *oravit, intercessit.*

שְׁפִיע *advocatus, paracletus.* שְׁפַאעָה *advocata.*

שפעא *oratores, legati.*

שפץ. Rabb. שִׁפֵּץ *fortificavit, roboravit.*

שפק cum puncto sinistro, duo significata habet. I. שָׂפַק, Chald. סְפַק *suffecit, sufficiens fuit, sufficientiam habuit, satis habuit.*

Nom. שֶׂפֶק, Chald. סִפּוּק & סִפְקָן *sufficientia.*

II. שָׂפַק, Arab. צְפַק, idem quod סָפַק, *plausit, complausit manibus.*

Nom. שֶׂפֶק *percussio, plaga.*

שפק cum puncto dextro, Arab. שְׁפַק *doluit, condoluit, compassus fuit, misertus est, misericordia, clementia, cura affectus fuit, curam habuit, pepercit.*

Nom. שְׁפִיק *misericors, clemens, benignus, pius.*

שַׁפְקָה *misericordia, clementia, compassio, pietas, parsimonia.*

שפר. שָׁפַר, Chald. & Syr. שְׁפַר *pulcruit, pulcer visu, decorus, venustus, elegans;* per Metonymiam, *jucundus, gratus fuit, placuit, bene se habuit.*

Nom. שֶׁפֶר, Chald. שׁוּפָר & שְׁפִירוּת *pulchritudo, elegantia, decus.*

שׁוֹפָר, Chald. שׁוֹפָר, Syr. שִׁפּוּר, Arab. שאפור *tuba.*

שָׁפִיר Mich. 1. v. 11. *abortivus.*

שַׁפְרִיר *aulæum, tentorium.*

אֶשְׁפָּר *portio carnis.*

Chald. שַׁפִּיר *pulcer.*

שְׁפַרְפַּר, Syr. שְׁפַר *aurora, diluculum, matutinum tempus, lucifer:* שְׁפַרְפָּרָא *lucifer.*

Rabb. שְׁפָר *calix vitreus.* שְׁפָר *portus.* שפופרת *testa ovi exterior dura.*

שפת שָׁפַת *posuit, disposuit, collocavit, ordinavit.*

Nom. אַשְׁפֹּת *fimetum.*

שְׁפַתַּיִם *uncini, chythropodes.*

מִשְׁפְּתַיִם *limites, termini.*

שצא. Inde Piel Chald. שֵׁיצִא & שֵׁיצִי *perfecit, complevit, consummavit:* In malum, *perdidit, succidit, exterminavit.*

Nom. שֵׁיצָאָה, שֵׁיצָיָא, & שֵׁיצוּת *consummatio, perditio, excidium.*

שצח. Rabb. שָׁצַח: Pass. אִשְׁתַּצַּח *relictus est, remansit.*

שצף. Inde שֶׁצֶף *modicum, parvum, momentum, hora parva.*

שקק cum puncto dextro, duo significata habet. I. שָׁקַק *cucurrit, discurrit, jugiter ambulavit.*

Nom. מַשָּׁק *discursio.*

משק *idem.*

Chald. שׁוּק & אַשְׁוָק *platea.*

Rabb. הִשְׁתּוֹקֵק *appetivit.*

II. Arab. שְׁקַק *fidit, divisit, rupit, discidit, aperuit, bifcere fecit.*

Niphal אִנְשַׁק *apertus, fissus, discissus, divisus, ruptus fuit, crepuit, concrepuit, rimas egit.*

Nom. שֵׁק, Fœm. שִׁקָּה *fissura, rima, caverna, hiatus, chasma.*

מְשׁוּקַק & מְשֻׁקָּק *divisus, fissus, rimosus, cavernosus.* אִנְשְׁקָאק *naufragium.*

שְׁקִיקָה *hemicrania.*

שֻׁקָּה *pannus lineus, linteum, tela, sindon:* item *membrana.* שַׁקָּאק *lintearius.* Deinde, per Metaphor. שַׁקַּק & אִשְׁקַק *dubitavit, hæsitavit.*

Nom. שַׁק *dubium, hæsitatio.*

מְשֻׁקָּק. *dubius.*

שקק cum puncto sinistro, שַׂק. Inde Nom. שַׂק, Chald. emph. שַׂקָּא & סַקָּא *saccus.* Plural. שַׂקִּים, Chald. סַקִּין & שַׂקִּין *sacci.* Significat autem textum è pilis hircorum & caprarum tonsilibus, frumentis et alijs rebus aridis et transvehendis idoneum: *cilicium.* Gen. 42. *Et aperuit unus* שַׂקּוֹ, Targ. סַקֵּיהּ *saccum suum, ut daret pabulum asino suo.* Ibid. *Et factum est ipsis evacuantibus* שַׂקֵּיהֶם, Targum סַקֵּיהוֹן *saccos suos.*

Deinde usus illius erat in luctu et mœrore, propter alicujus mortem, aut quamvis calamitatem: et in pœnitentia; in supplicatione item, et servitute. *Vestis lanea aut canabidea, quam quis induit super carnem suam.*

 שקר

שקד cum puncto dextro, שָׁקַד *vigilavit, advigilavit, invigilavit, excubias egit*: Per metaph. מהירה *solicitus fuit, curavit, operam dedit, festinavit, perstitit, duravit, perduravit, perseveravit, intentus, occupatus, assiduus fuit in re aliqua.*

Nom. שָׁקֵד, Chald. שׁגר *amygdalus* & *amygdalum.*

Inde in Piel fit Paul מְשֻׁקָּד *amygdalatus.*

Rab. שׁקְדָנִים *vigilantes in lectione & doctrina.*

שׂקד cum puncto sinistro, שָׂקַד. Inde Niphal נִשְׂקַד *impressus fuit.*

שקה duo signific. habet. I. שָׁקָה Cha. שְׁקָא, Arab. סקא: de homine, *bibit, potatus est*: de pecude, *adaquatus*: de humo, *rigatus fuit.*

Nom. מַשְׁקֶה, Chald. מַשְׁקָא & מַשְׁקִי *propinator, pocillator, pincerna, à poculis.* Deinde ipsum officium, & administratio potus, *potagium.* Tertiò, *potus.* Rabb. *syrupus.*

שִׁקּוּי, Chald. שִׁקְי & שִׁקְיוּת *potus omnis generis, potio, potatio, irrigatio.*

Rab. שקוי *hydrops.* שׁקת *lapis excavatus.*

Chald. שקי *potus, riguus, irriguus.*

מַשְׁקְיָא *symposium, convivium.*

Arab. סאקי *bibens* & *pincerna.* סִקְיָה *rigatio, incile.*

אסתקסא *hydrops.* אלוקי *ascites.*

מַסְקָה *crater, aquarium.* סָקָא *aquarius sulcus.* סואקי *potatio.* אסקאא *locus irriguus.* סִקָאיָה *poculum, scyphus.*

II. Arab. שקא *afflixit, cruciavit, anxit, solicitavit.*

Nom. שִׁקָה *afflictio, anxietas, solicitudo, vexatio, miseria, paupertas.*

שִׁקְוָיָה & שִׁקְוִי *querela* de injuria, *conquestio, accusatio.*

שַׁקִּי *miser.*

מַשְׁקִי *anxius, solicitus, querulus, accusator.*

שקט. שָׁקַט *quievit, requievit, securus fuit, in pace degit.*

Nom. שֶׁקֶט *quies, tranquillitas.*

Chald. שְׁקִיט *quietus, tranquillus, securus.*

Rabb. שקוט *qui habet syncipit prominens.*

מַשְׁקָט *scriptura parva.*

מַשְׁקְטָנִי *avis quædam.*

שקל duo sign. habet. I. שָׁקַל, Chald. שְׁקַל & תְּקַל Arab. cum ת suprà punctato, תקל *libravit, ponderavit, appendit.*

Nom. שֶׁקֶל *siclus.*

מִשְׁקָל & מִשְׁקוֹל, Chald. מַתְקָל *pondus, libratio.*

Rabb. שְׁקַל & מִשְׁקַל *forma nominū.*

מִשְׁקֶלֶת & מִשְׁקֹלֶת. Chald. מַשְׁקְלָא, & מַתְקְלָא *libramentum, regula, amussis, perpendiculum.*

Chald. תִּקְלִין *appensory clavi.*

Arab. cum ת suprà punctato, תְּקַל *gravis, ponderosus fuit.*

Nom. תְּקִיל *ponderosus, oneratus, gravis.*

תִּקְל et תקאל *pondus, libra, gravitas, onus, sarcina.*

II. Syr. שְׁקַל, Hiphil אַשְׁקֵל *libravit, librando sustulit, sustinuit, portavit, gestavit, bajulavit, tulit, accepit.*

Nom. שַׁקָּל, Arab. תאקה *bajulus, gerulus.*

מֶשְׁתַּקְלוּת *elatio animi, superbia.*

Deinde, שקל *solvit, navi discessit.*

שקם. Inde Nom. שִׁקְמָה, Chald. שִׁקְמִם *sycaminus* vel *sycomorus, ficus sylvestris.*

Arab. שקם *capistravit.* מְשֻׁקָּם *capistratus.*

שִׁקִימָה *capistrum.*

שקם. Arab. שאקם et אֶשְׁקָם *depilis, rasus, glaber, tonsus, imberbis, lævis.*

שקע. שָׁקַע, Chald. שְׁקַע *profundus, in profundum missus, mersus, immersus, demersus, submersus, depressus, absorptus fuit.*

Nom. מַשְׁקָע *depressio, profunditas, sedatio.*

שְׁקַעֲרוּרוֹת *profunditates.*

Rabb. שְׁקִיעָה *submersio, absconsio, occasus solis.* שקעה *penetratio.* שִׁקְשָׁא *calatura.* שִׁקּוּעִין *infusiones.*

שקף duo significata habet. I. שקף. Inde נִשְׁקַף *aspexit, prospexit ex alto, speculatus, contemplatus est*, qui stat in loco alto prospicit, conspicit, et ab alijs conspicitur.

Nom. שֶׁקֶף *prospectus.*

שְׁקֻפִים *fenestra*, ex qua quis prospicit. 1. Reg. 7. v. 4.

מַשְׁקוֹף, Chald. סקופא *superliminare*, limen superum prospectui patens, aut *fenestella supra ostium*, per quam videtur, quis pulset aut vocet.

Chald. שְׁקִיפִין *foramina, fissuræ petrarum.*

שְׁקִיף *petra.*

Rabb. שְׁקִפָה *prospectus, providentia, speculatio.*

II. Chald. שְׁקַף *impulit* ut ventus folia, vel imber murum, *percussit, plausit.*

מַשְׁקֵפִי. שְׁקִיפָא *percussus.* שְׁקִיף *præcipitiū.* *consternatus;*

cõsternatus: itẽ habẽs magnas pedis eminẽtias.
Rab. שָׁקַף pexit, carminavit lanã aut linũ.

שָׁקַץ: Inde Piel שִׁקֵּץ, Chald. שַׁקַּץ abominatus, detestatus, execratus est.

Nom. שֶׁקֶץ, Chald. שִׁקּוּץ abominatio, execratio. Deinde, reptile abominãdum.
שִׁקּוּץ res abominanda. מְשַׁקֵּץ idem.

שָׁקַר cum puncto dextro, שֶׁקֶר, Chal. שַׁקֵּר mentitus est, fallax fuit, fefellit, decepit: dolosè, perfidè egit.

Nom. שֶׁקֶר, Chald. שִׁקּוּר & שׁוּקָר mendacium, fallacia, falsitas, falsum.
Et cum ל ad adverbiascit, falsò, in vanum, frustra, gratis, sine causa.
Rab. שְׁקַר saltavit, subsiliit. מְשַׁקֵּר rana.
Arab. שָׁאקֵר miser, pauper.

שָׂקַר cum puncto sinistro, שָׂקַר significat רמיזה בעין. Inde Benoni Piel. מְשַׂקְּרוֹת innuentes, annuentes.

Chald. סְקַר aspexit. סקרא color rubeus. Arab. משקראת quæ flavum faciunt. אַשְׁקַר rufus. שקרא subalbidus.
Syr. סְקַר adversatus est.

שָׁרַר cum puncto dextro, שָׁרַר duo significata habet. I. שָׁרַר, idem quod שׁוּר, intuitus est, aspexit; inspexit, solicitè observavit: in malum, insidiatus est.
Inde שׁוֹרֵר insidiator, hostis.
שְׁרִירוּת insidiosa ac prava cordis intentio, prava cogitatio.
Arab. סראיר cogitationes, abscondita.

II. שָׁרַר. Inde Nom. שֹׁרֶר & שֹׁר, Arab. סרה umbilicus, à robore, firmitate seu stabilitate.
שְׁרִירִים vasa umbilici, & umbilicus ipse.
Rabb. שָׁרִיר fortis, robustus, firmus, stabilis. שֵׁרוֹת & שרשרת catena.
Verb. Syr. שְׁרַר & שַׁר stabilivit, confirmavit, certò asseruit, statuit: Absolutè, certus fuit.
Nom. שַׁרִּיר firmus, solidus, certus, verax: in malum, obstinatus, pervicax.
Arab. שְׁרִיר impius.
שְׁרִירָא & שְׁרָרָא veritas firma & certa asseveratio. בִּשְׁרָרָא in veritate.
שְׁרִירָאִית firmiter, certò, verè.
Rabb. אֲשֵׁרִי res vendita. שָׁרִיר וְקַיָּם firmum & stabile.

שָׂרַר duo sign. habet. I. cum puncto sinistro, שָׂרַר, idem quod שָׂרָה, principem egit, dominatus est, principatum tenuit.
Nom. שַׂר & סר princeps, dominus.
Rabb שְׂרָרָה dominium, imperium.

II. Arab. אנשׂר, rixatus est, rixit canis.
שַׂר rixa, jurgium. Deinde, שַׂר furia.

שָׁרַב cum puncto dextro, duo significata habet. I. שָׁרַב. Inde Nom. שָׁרָב, Chald. שְׁרָב calor, æstus. Deinde, locus deserti siccus: ab æstu sic nominatus.
Chald. שְׁרַב siccus. Syr. שַׁרְבָא generatio, nativitas, familia.

II. Ar. שרב bibit, sorbuit, absorpsit, potavit.
Nom. שֻׁרְאָב et אשרבה potio medicinalis, syrup: et vinum. שֵׁארִב bibulus, potator. מַשְׁרָב potus. משרוב quod bibitur. שַׁרְבָה sorbitio, gulositas. שָׁרִיב mystax.

שָׂרַג cũ puncto sinistro, שָׂרַג. Inde Pual שֹׂרַג perplexus, intricatus, involutus, implicitus est vel fuit.
Nom. שָׂרִיג ramus perplexus, frondes.
Chald. Verb. סְרַג intricavit, reticulavit funes. סְרִיג intricatus, perplexus.
סְרִיגָא cancellus, rete, et sporta.
סוּרָג paries, murus. סירוג intricatio, perplexitas: Rab. שֵׂרַג ordinavit ad lineas.

שָׁרַג cũ puncto dextro, שָׁרַג. Inde Ch. et Syr. Nom. שְׁרָגָא, Ar. סְרָגָא, et סארג, et סְרָגָא, et סראג lucerna, candela ardens.
Verb. Arab. אשרג accendit.

שָׂרַד duo significata habet. I. שָׂרַד, Syr. סְרַד residuus, post aliorũ mortẽ, reliquus, servatus, superstes fuit, superfuit, remansit.
Nom. שָׂרִיד, Chald. סְרִיד residuus, reliquus, superstes. Syr. semen.
שֶׂרֶד rubrica. שְׂרָד, idem quod שָׁרֵת, ministerium.

II. Arab. שרד abolevit, ejecit.

שָׁרָה cũ puncto dextro, quatuor sign. habet. I. שָׁרָה, Ch. et Syr. שְׁרָא solvit, dissolvit, dimisit, resolvit, humectavit.
Nom. שִׁרְיָה, Chald. סִרְיָה lorica.
שִׁרְיֹן idem. שריון et סריון idem.
מִשְׁרָה resolutio seu expressio uvarum.
Syr. שְׁרֵי solutus. שְׁרָיָא dissolutio.
מְשַׁרִּי solutus membris, paralyticus.
שְׁרִירִין dissolubilis. מְשַׁתְּרִינֵי dissoluta appetentia: itẽ harmus. שְׁרֵי et שְׁרָיָן articulus in corpore, cõmissura. שְׁרָיָא trabs, signũ.
Rab. שַׁרְיָן נרירי arteris venalis: שְׁרָיָנִים arteriæ.

II. Chald. et Syr. שְׁרָא incepit, inchoavit, exorsus est.
Nom. שֵׁרוּיָא, et שֵׁירוּת, et שרות, et שֵׁרוּי, principium, initium, exordium.
שרואירא nuper, recens.

III. Rabb. שָׁרָה, Chald. et Syr. שרא habitavit, mansit in loco aliquo, pernoctavit, castrametatus est.
Nom. שְׁרֵי habitans.
מַשְׁרֵי, et מַשְׁרִית, et אשריות habitaculum, diversorium, castra: per synecdochen, exercitus, turma, cohortes.

IV. Chald.

IV. Chald. שרו & שרות *cibus, victus* quo corpus reficitur, *viaticum, convivium.*

Verb. Syr. אשתרא *epulatus, pransus fuit.*

Arab. אשתרי *mercatus est, emit, redemit.*

שרה cum puncto finistro, שרה, idem quod שרר, *principem egit, principatum obtinuit.*

Nom. משרה *principatus, dominium.*

שרח. Syr. Piel שרח, Pass. אשתרח *exarsit, libidine prurivit.*

Chald. שריחא et שרחא *mulier flens & lacerans vultum suum.* Rabb. שרח *laceravit.*

Arab. שרח *solvit, aperuit.* אשרח *declaravit, explanavit, exposuit, legit declarando, commentatus est.*

שרח *commentum, expositio, glossa, scholium.*

שראח et שארח *commentator, scholiastes.*

שרחה *ficus aperta* : arida.

משריח *anatomia.* משרוחין *vulnerati.*

שרט duo significata habet. I. שרט, Arab. שרט *carnem incidit usque ad sanguinis effusionem, concidit, laceravit, scalpello aperuit, scarificavit, cutem rasit, leviter vulneravit.*

Nom. שרט et שרטת, Syr. סרט *incisio carnis.*

Arab. שראט et משרט *scarificator.*

תשריטה *incisura, crena, scarificatio, rasio cutis.*

משרט *incisus, crenatus.*

שרטי *carnifex.*

שריטה *lorum, ligula cruralis.*

Rab. שריטות et שרטוטין *incisura* seu *linea manus.*

שרט et שריטה *scarificatio, scissura.*

שרטט *delineavit chartam* : Item, *sarrivit.*

שרטון *cumulus terræ.*

II. Arab. שרט *pactus est, conditionem posuit, convenit, condixit.*

Nom. שרט et שרוטא *conditio.*

שרטי *conditionalis.*

Item, שרט *minister,* ex Hebr. שרת *ministravit.*

שרך cum puncto dextro, duo significata habet. I. Syr. שרך *reliquus fuit.*

Nom. שרכא *generatio.*

שרכהון *cæteri.* ושרכן *& cætera.*

Rabb. שרכין *arbores ociosæ,* steriles.

II. Arab. שרך *socius, particeps fuit, communicavit.*

Nom. שארך et שריך *socius, commilito, particeps, conviva, compater.*

שרכה *societas, cõmunio, compaternitas.*

משארך *communicans.*

משתרך et שרכי *communicabilis.*

שרך cum puncto finistro, שרך. Inde Piel שרך *circumivit, gyravit, circumgyravit, circumflexit, pervertit, perverse egit.*

Nom. שרוך, Arab. שרך *corrigia.*

Chald. סרך *cingulum.* סרכה *alligatio, adhæsio.*

Arab. שרך *laqueus.*

שרע tria significata habet. I. שרע. Inde Hithpaël השתרע *exuberavit, superfluxit, superfluum* aut *supervacaneum fuit, superfuit, excessit.*

Nom. שרוע, Chald. שריע *superfluus, excessivus in membris.*

Chald. משרועית *præcipitium.*

II. Syr. שרע *erravit, peccavit, deliquit, offendit, vicium admisit, lapsus est.*

Nom. שורעא *erratum, delictum, noxa, lapsus, scelus.* שרעא *ripa.*

III. Arab. שרע, Hiph. אשרע *statuit, constituit, edixit, decrevit, ordinavit, exhibuit.*

Nom. שארע *prædicator, ecclesiastes, canonista.*

שרע *statutum, constitutio, edictum, lex, decretum, decretale, jus civile* aut *canonicum.* שריעה *idem.*

שריע *vestibulum, porticus.* שוארע *plateæ.* שריע *præceptum.*

שרף cum puncto finistro, שרף, Chald. סרף *incendit, accendit, succendit, ussit, adussit, combussit, cremavit igni.*

Nom. שרף, Chald. סרף *serpentis genus. præster.*

שרפת *combustio, incendiũ, bustum, rogus.*

משרפות vel משרפות *combustiones.*

שרף cum puncto dextro, Arab. שרף *clarus, nobilis fuit.* Piel שרף *clarum reddidit, glorificavit, ornavit, nobilitavit.*

Nom. שריף *nobilis, clarus, exornatus, æstimabilis, pretiosus, dux.*

שרף *illustris.* שרפה *nobilitas.* משארף *excelsa.* משרף *altus, sublimatus.* אשראף *altitudo.* Deinde, שרף et אשרף *accessit, propinquus fuit.* שראפי *sturnus* avis.

משרף *quæstor.* משרפה *quæstura.*

תשריפה *lacinia.* משרף *laciniosus.*

Rabb. שרף *sorbuit.* שרפא *succus herbæ,* שרפין *morbillus.*

שרץ. שרץ *repsit, serpsit, movit se, erupit, scaturivit, genuit* cum copia.

Nom. שרץ *reptile.*

שרק Cum puncto dextro, duo significata habet. I. שָׁרַק *sibilavit, exibilavit, & sibilo signum dedit, vocavit, advocavit, congregavit.*

Nom. שְׁרֵקָה *sibilus.*

Chald. מַשְׁרוֹקִיתָא *fistula.*

Rabb: שׁוּרֶק vocalis *u.*

Verb. שֵׁרֵק *linivit, incrustavit.*

II. Arab. שָׁרַק, idē quod זָרַח. Hiph. אֶשְׁרַק *fulsit, affulsit, coruscavit, radiavit, splenduit.*

Nom. שְׁרָאק *fulgor, splendor picturæ.* שַׁרְקָ *Oriens.* שַׁרְקִי *orientalis*: item, *ventus orientalis*, Eurus.

שָׁרִיק & מַשְׁרֵק *lucidus, splendidus, floridus.* אִשְׁרָאק *lux, splendor.* מַשְׁרֵק *orientalis.*

מַשְׁרַאקָה *apricatorium*, מַשְׁרָאק *ortus.*

שרק cum puncto sinistro, שׂרק Inde שֹׂרֵק, Fœm. שְׂרֵקָה *genus vitis.*

שָׂרוּק *idem:*

שְׂרִיקוֹת *optima.*

שְׂרוּקִים *multicolores.*

Rabb. שָׂרַק & סָרַק *pexit, depexit, pectinavit.*

מַסְרֵק & מַסְרוֹקָא *pecten, strigil.*

Arab. אִרְשׂוּרֶק *sericum.*

שרש Inde Piel. שֵׁרֵשׁ *eradicavit, extirpavit, radicitus evulsit, eruit.*

Nom. שֹׁרֶשׁ, Chald. שְׁרַשׁ *radix arboris vel herbæ*: Metaphoricè, *fundamentum, origo.* Rabb. שֹׁרֶשׁ *radix, thema, vocabulum primitivum.* שָׁרָשִׁים *principia.*

Chald. שְׁרֹשׁוּ & שְׁרֹשִׁי & שְׁרוֹשִׁית *eradicatio, exilium.*

שׁוֹשֶׁרֶת est שַׁרְשֶׁרֶת *catena.*

שרת cum puncto dextro, שֵׁרַת Inde Piel. שֵׁרֵת *ministravit.*

Nom. שָׁרֵת *ministerium.*

מְשָׁרֵת *minister.*

Rabb. מְשָׁרְתִים *planeta.*

שרת cum puncto sinistro, שָׂרַת Inde Nom. מַשְׂרֵת, Chald. מַסְרֵת *sartago.*

שתת duo significata habet. I. idem quod שִׁית *posuit.*

Nom. Chald. מַשְׁתִּית *fundamentum.*

Rabb. הֻשְׁתַּת *fundatus est.*

שְׁתִיתָא *frumentum in furno siccatum.*

Chald. סְתַת *fundavit*, שְׁתַת *fluxus.*

II. Arab. שַׁתַּת. Piel. שַׁתֵּת *tendit, exten-*

dit, quod breve est. *prolongavit.*

Nom. שַׁת *longus, prolixus, dissitus.*

שְׁתָת *longitudo, distantia, diversitas, discordia, dissensio, seditio, factio, bellum, confusio.*

הַשְׁתִּית *prolixitas.* מְשַׁתַּת *prolixus, distans, diversus, discors, bellator* מְשַׁתַּת *confusus.*

שתה duo significata habet. I. שָׁתָה, Chald. שְׁתָא et per prosthesin, אִשְׁתִּי, Syr. אֶשְׁתָּא *bibit.*

Nom. שְׁתִי, Fœm. שְׁתִיָּה *potatio.*

מִשְׁתֶּה, Chald. מִשְׁתֵּי, Syr. מִשְׁתֵּי & מִשְׁתִּית *symposium, compotatio, convivium.*

Rabb. שָׁתוּי *potus, ebrius.*

II. שָׁתָה, idem quod שָׁתַת, permutato ordinum significatione, *posuit, fundavit.*

Inde שְׁתִי *tela. filum.*

Chald. מַשְׁתִּיתָא *tela.*

Verb. שְׁתָא *texuit.*

Syr. אַשְׁתִּי *fundavit.*

Rabb. אֶבֶן שְׁתִיָּה *lapis fundationis.*

שתח Arab. שָׁתַח *saltavit, tripudiavit.*

שְׁתָח *tripudium* שְׁתָּאח *saltator.*

שתל שָׁתַל, Chald. שְׁתַל *plantavit, transplantavit arborem.*

Nom. שָׁתוּל *plantatus.*

שְׁתִילִים, Chald. שְׁתִילִין, Syr. שְׁתִלְן *plantulæ, stolones, surculi.*

שתם Cum puncto sinistro, שָׂתַם, Chald. סְתַם *clausit, occlusit, obthuravit.*

Rabb. שׂתם *signavit, obsignavit literas.*

סְתִימוּ & שְׂתִימָה *clausio, obthuratio.*

סְתָם & בִּסְתָם *simpliciter, absolutè, antonomasia.*

שתם Cum puncto dextro, Arab. שְׁתַם *maledixit, obtrectavit, ignominia, contumelia, opprobrio, injuria affecit, conviciatus est, blasphemavit.*

Nom. שָׁאתִם *maledicus, blasphemus.*

שְׁתַם, Fœm. שְׁתִמָה *maledictio, conconvicium, blasphemia.* שְׁתִימָה *idem.*

שָׁתִים *injuriosus.*

שתן Inde Benoni Hiphil. מַשְׁתִּין *mingens.*

Rabb. שֶׁתֶן & הַשְׁתָּנָה *urina.*

שתס שְׁתַס, Chald: et Syr. שְׁתַס *fundavit.*

שתאסא *ϑεμέλιος fundamentum.*

שתף. Chald. שְׁתַף *sociavit, communicavit, participem fecit.* Rabb. Piel שִׁתֵּף *idem.* Hithpaël הִשְׁתַּתֵּף Syr. אֶשְׁתַּוְתַּף *consociatus fuit, societatem iniit, consensit, suffragatus, patrocinatus est.*

Nom. שׁוּתָּף, Syr. שׁוּתָּף *socius, particeps, consors.*

שׁוּתָּפוּת & שׁוּתָּפָא *societas, consortium, commercium, consuetudo, communicatio, participatio.*

שִׁתּוּף *æquivocatio, communicatio.*

הִשְׁתַּתֵּף *communicavit.* משתתק *communicatus.*

Arab. משתף *denominatus.*

שְׁתִיפָא *pyxis unguentaria.*

Syr. אשתתף *utinam.*

שתק שָׁתַק, Chald. שְׁתַק, Arab. per Metathesin, סכת *siluit, tacuit, quievit, tranquillus fuit.*

Nom: Chald. שְׁתִיקוּת *silentium.*

Rabb. שְׁתוּקִי *nesciens patrem & matrem.*

שָׁתוּק, Arab. סַכְתָּה *silentium, ἀφωνία apoplexia.*

Rabb. נִשְׁתַּתַּק *factus est apoplecticus.*

Arab. סאכת *tacitus, elinguis, mutus, incivilis, rusticus, infacetus, ineffabilis.*

Rabbin. נשתק *vagina, operimentum.*

שתר Inde Niph. נשתר *percussus fuit.* Chald. שְׁתַר & אִשְׁתְּתַר *residuatus, reservatus fuit.*

FINIS LITERÆ SCHIN.

LITERA
ת THAV.

תאב תָּאַב Chald. תְּאַב *appetiit, desideravit.*

Nom. תַּאֲבָה, Chald. תְּיאוּבָא *appetitus, desiderium.*

תאה. תָּאָה: in Piel. תֵּאָה, idem quod תָּוָה, *limitavit, terminum constituit, definivit, circumscripsit.*

Nom. תְּאוֹ & תּוֹא *bos silvestris, bubalus.*

תאם. תָּאַם *geminus fuit, congeminatus est.* Rabb. תֵּיאֵם *geminavit.*

תְּאוֹמִים *gemini.*

Syr. תְּיוֹם, Arab. תּאם tavam *gemellus.*

תאן. Inde תְּאֵנָה, Chald. תְּאֵנָא & תִּינָא, Syr. תאנא, Arab. תינה tinah *ficus* arbor.

תאר. תָּאַר *formavit, figuravit, depinxit, expressit, descripsit, disposuit, delineavit.*

Nom. תֹּאַר *forma. figura, dispositio, delineatio.*

Rabb. שם התאר *nomen formæ.* מתואר *formatus, denominatus.* תָּאֳרִית *quod habet formam.*

Syr. תארא *conscientia, mens, voluntas.*

תבב Chald. תְּבַב *suscitavit, levavit.*

תבל duo significata habet. I. cum zere gemino, תֵּבֵל *orbis.*

II. cum gemino segol, Chald. תֶּבֶל *mixtio aut confusio præternaturalis.*

תַּבְלִית *abominatio.*

Rabb. תבל *miscuit, condivit.*

תבול *condimentum.*

תַּבְלִין *condimenta ciborum.*

Arab. תוּבאל *scoria, squamma*: in Avic.

תבן. Inde Nom. תֶּבֶן, Chald. & Syr. תִּבְנָא, Arab. תִּבְנָה *palea, stipula, festuca, stramen.*

מַתְבֵּן *idem.*

Rabb. תבני *palearis.*

Arab. תֻבָּאן tubben *subligaculum, braccæ.*

תבע duo significata habet. I. Chald. & Syr. תְּבַע *quæsivit, inquisivit, requisivit, interrogavit, exegit, poposcit*, non modò quidvis, sed etiam pœnam, *vindicavit, ultus est.*

Nom. תביעות *quæstiones.*

תובע *ultor, vindex, censor.*

תְּבִעָא *ultio, vindicta.*

II. Arab. תבע taba *secutus fuit.*

מתתבע *successivus.*

Arab. תבר tibar *aurum* ex terra collectum, non colatum.

תבאר *confusio.*

תבת. Arab. cum ת suprà punctato, quod *th* profertur, תבת thabat *stetit, constitit, perstitit, firmus, durabilis, solidus, constans fuit, mansit, permansit, perseveravit, duravit.*

Nom. תבאת thabet, & תְּבָאת *firmitas, confirmatio, stabilitas, constantia, veritas, perseverantia, mora.*

תאבת *firmus, constans, stabilis, solidus:*

תַּתְבִית tathbit *confirmatio.*

תבות *puppis, tumba, sacrarium.*

תֵּאבִת *stella fixa.*

תגד Chald. תִּגְדָּא *virga, sceptrum.*

תגר duo significata habet. I. Chald. & Syr. תְּגַר, Arab. תַּגַר *negociatus, mercatus, negociando lucratus est, mercaturam tractavit, exercuit, lucrifecit.*

Nom. Chald. תַּגָּר, Arab. תגּאר *negociator, mercator.*

תַּגְרוּת & תַּגְרָא, Arab. תִּגָּארָה *negociatio, mercatura.*

Arabicè מַתְגַּרָה *mercatura tractatio, emporium.*

Arab. יתארי *nocens, lædens.* יתארי *læditur.*

תדר Chald. תְּדִיר *jugiter, semper, continuè, perpetuò.*

תהה Inde תְּהוּ, Chald. תְּהִי, est שממון, *solitudo, desolatio* stupenda & admiranda, *vacuitas.*

Verb. Rabb. תָּהָה, Chald. תְּהָא *stupuit, obstupuit, miratus, admiratus fuit:* metaphoricè, *pœnituit, resipuit.* Piel Syr. תַּהִי *distulit, cunctatus fuit.*

Nom. תְּהִיָּא *stupor.*

Syr. תוהיא *admiratio, stupor, strepitus.*

תהוניא & תוהיא *dilatio, procrastinatio.*

Rabb. תָּהָה *pitissavit, gustavit, olfecit.*

תהם. Inde תְּהוֹם, Syr. תְּהוֹם *abyssus, vorago*: altitudo expers fundi, locus aquarum multarum, & ipsa aqua multa, immensa et profunda.

Esa. 63. *Ducens eos* בַּתְּהֹמוֹת *per abyssos, tanquam equum per desertum.*

תהע. Arab. תהוע *submersio.*

תהר. Syr. תְּהַר *obstupuit, miratus, admiratus fuit, perculsus est admiratione.* Mat. 13.

Arab. אנתהר *increpavit.*

אתהאר *increpatio.*

תוא. Inde תָּא *thalamus, cubiculum, tabulatum extra murum: thalamus parieti templi adhærens.*

תוב duo significata habet. I. Inde formatur תֵּבָה, Chald. תֵּבוּת, Arab. תַּבּוּת et תָּאבוּת tabuit *arca, cista, fiscella.*

תֵּבָה *dictio scripta*, sicut מִלָּה *dictio prolata.*

תֵּב *corpus*, animæ arca et domicilium.

II. Arabicè cum ת suprà punctato, תוב thaub *linteum, pannus, vestis, tunica, habitus.*

אתיאב *dentes molares.*

תוג. Inde Chald. תָּג, Syr. תָּאג, Arab. תָּאג & תוג *corona, mitra episcopi.*

Verb. Arab. תוג tavg *coronavit.*

מְתוּג mutavag *coronatus.* תואג *coronatio.*

Rabbin. תָּגִין *apices literarum.*

תוד. Arab. תאייד *promtitudo.*

תוה duo significata habet. I. תְּוָה, Chald. תְּוָא. Piel תַּוֵּה, Hiphil הִתְוָה, Chald. אַתְוִי *signavit, designavit, scripsit, descripsit, determinavit.*

Nom. תָּו, Chald. תַּו *signum.* Iob. 31. *Ecce* תָּוִי *signum meum.*

Rabb. תָּו *Tav*, nomen literæ, quæ est terminus Alphabeti, & figuram crucis habet in antiquis Hebræorum literis, quibus usque hodiè utuntur Samaritani. Vndè per תָּו figuram dominicæ crucis, quidam in Ezechiele intelligunt.

II. Chald.

II. Chald. תְּוַה et תְּוַא *stupuit, obstupuit, admiratus, perturbatus, territus fuit, tremuit.* Syr. *pœnituit.* Dan. 3. *Tunc rex* תְּוַה *obstupuit,* territus fuit.

Nom. תְּיוּהָא *stupor, horror.*

תְּוָהָא et תְּתְוִיִּנוּתָא *pœnitentia, resipiscentia,* ad meliorem mentem reversio.

תוט. Arab. תוט *calcavit, conculcavit:*

תוך. Inde תָּוֶךְ *medium, interaneum, inter, intra.*

תִּיכוֹן *medius.*

תּוֹךְ *hypocrisis, dolus, fraus,* fraus intus abscondita, abscondita in corde, idem quod תְּכָכִים. Prov. 29. v. 13.

תִּיכָא τεῖχος *sepimentum.*

תול. Hinc Arabicè תאויל *interpretatio, scholion, glossa.*

תום. Chald. תּוּם, Arab. cum ת suprà punctato, תום thaum *allium:* in שום *reperies.*

תון. Chald. תַּוְן *conclave, cubiculum, cubile, cella.*

Syr. תַּן & תְּאַן *mejere,* urinam reddere.

תאנא *urina.*

תוף. Syr. תוף *removit, abstulit.* Rab. *spuit, expuit, excreavit.*

תוק. Arab. תוק tauq *cupijt, concupivit, desideravit.*

Nom. תאיק *cupidus.*

תור duo significata habet. I. תּוּר & תָּר *exploravit, peragravit, perlustravit, contemplatus est, quæsivit, investigavit, scrutatus est.*

Nom. תָּר *explorator.*

Deinde, תָּרִים *mercatores minores,* qui explorant emtionem et venditionem, quia negociatio illorum non multa est. 1. Reg. 10. v. 15. *Præter viros* הַתָּרִים *mercatorum.*

יְתוּר *exploratio, investigatio, indagatio.*

תּוֹר, Fœm. תּוֹרָה *dispositio, conditio, forma, modus, ordo, series.*

Deinde, תּוֹר *turtur,* per onomatopœiam.

Chald. תַּיָּר *explorator, ductor, præstans conductum.*

תַּיָּר *salvus conductus.*

Syr. תַּוִיר *obstupescens, valde miratus, hæsitans.*

Chald. תּוֹר, Arab. טור taur *taurus.*

Arab. תארה *quandoque, modo.*

II. Arabicè cum ת suprà punctato, תָּר

movit, commovit. יתיר *commovebit.*

Nom. תְּתְוִירָה *commotio, elevatio.*

אִנְתְּתַאר *prostratio.*

תוש. Inde תַּיִשׁ, Arab. תויס taus *hircus,* mas inter capras. Prov. 30. *Pardus lumborum,* aut תַּיִשׁ *hircus.*

תַּיִשׁ, Chaldaicè תַּיְשׁ *idem.*

תות. Arabicè cum ת suprà punctato, תותה tautha συκάμινος *morus,* arbor, et *morum* fructus: Item *morbus* moro similis.

תזז. Inde Hiphil הַתֵּז *resecuit, abscidit.*

רוּחַ הַזּוִית *spiritus malus.*

תזר Arab. תַּזִּיר *catuli.*

תחח. Rabb. תִּיחַח *lutum,* aut *terra scissa.*

תחב. Rabb. תָּחַב *fixit, defixit.* תחובים *cardines.*

תחד. Arab. cum ת suprà punctato, תחד *fecit, construxit.* Matth. 16. נתחד *faciamus tria tabernacula.*

תחם duo significata habet. I. Chald. et Syr. תְּחַם, Arab. cum ת suprà punctato, תחם tacham *terminavit, limitavit, finivit, definivit, descripsit, præscripsit.*

Nom. תְּחוּם, Arab. תחם tacham *terminus, limes, finis agrorum, lapis terminalis,* qui in finibus agrorum ponitur.

Syr. תּוּחָמָא *definitio, descriptio.*

Arab. מתחם *terminator, finitor.*

II. Arab. תחם tacham, *nauseavit, fastidivit.*

Nom. תחמה tachmach *nausea, fastidium.*

תחן. Arab. cum תח suprà punctatis, תחן thachan *densus, spissus fuit.*

Nom. תחן *densitas, spissitudo, grossitudo, crassities, profunditas.* תחין *densus, spissus.* ערץ וטול ותחן *longitudo, & latitudo, & profunditas:* in Geograph.

תחר. תְּחַר, Syr. תְּחַר *æmulatus est, invidit, doluit, malè tulit, rixatus est, litigavit, contendit.*

Nom. תַּחְרָה *lorica.* Chald. תַּחֲרוּת *lis, contentio.*

תחש. Inde תַּחַשׁ *taxus, melis, pellis taxea.*

תחת duo significata habet. I. תַּחַת. Inde תְּחֵת, Chald. תְּחוֹת, Syr. תְּחֵית, et תְּחוֹתֵי, et, literâ ח absorptâ, תּוֹתֵי, et תְּחֵי, et תְּאחָא, Arab. cum ת suprà punctato, תחת *sub, subter, infra, infernè, inferius, deorsum, pro loco, vice.* Psal. 10. תַּחַת *sub lingua ejus labor & dolor.*

תַּחְתּוֹן

תַּחְתּוֹן, Fœmin. תַּחְתּוֹנָה *inferior.*
Plural. תַּחְתּוֹנוֹת *inferiores.*
תַּחְתִּי *idem.*
Fœm. תַּחְתִּיָּה & תַּחְתִּית *inferior.*
Plural. תַּחְתִּיִּים, Fœmin. תַּחְתִּיּוֹת *inferiores.*
Iudic. 1. v. 15. *scaturigines* תַּחְתִּית *inferiores:* in loco depresso et humili.
Gen. 6. תַּחְתִּיִּם *inferiores facies eam.*
Targ. מְדוֹרִין אַרְעָאִין *habitationes inferiores.*
Psalm. 139. v. 15. *Formatus sum* בְּתַחְתִּיּוֹת *in inferioribus terræ.*
Targ. בִּכְרֵיסָא דְאִמָּא *in ventre matris.* Vterus maternus; locus infimus corporis, & obscurus, sicut inferiora terræ. Sic Christus dicitur descendisse in inferiores partes terræ, cùm in utero virginis Mariæ assumsit humanam naturam. Eph. 4. v. 9. Esa. 44. *Vociferamini* תַּחְתִּיּוֹת *inferiora terræ:* centrum terræ.
Chald. תַּחְתִּית *dejectio, vis, violentia.*
Syr. תְּחֵת *dejectus, deturbatus fuit, infimus factus est.*
אתתחת *depressus fuit.*
Luc. 10. v. 15. *Ad infernum* תְּתְּחֲתִין *deprimeris.*
II. תחת. Inde תַּחִית *genus avis.*
תַּחְתִּיָּרִי *minus.*
Arabicè cum ה punctato, תחתה tachata *trabs, prelum, tignus.*
Plural. תחות tochot *trabes.*

תכך. duo significata habet. I. Inde תְּכָכִים *frandes, doli, usura:* cum תּוֹךְ *fraus* convenit.
Prov. 29. *Pauper & vir* תְּכָכִים *usurarum sibi obviam fiunt.* pro quo habetur, Prov. 22. עָשִׁיר *dives & pauper sibi obviam fiunt.*
Rabb. תְּכַךְ *dolus, fraus.*
II. Chald. תְּכַךְ & תְּכַךְ *multavit, pœna affecit, condemnavit.*
Prov. 17. v. 19. *Etiam* עֲנוֹשׁ, Targ. לְמִתַּךְ *multare justum.*
Nom. תִּכָּא *multa, pœna.*
תִּכִּין *catena.*
Rabb. תְּכַךְ *vermis.*
תּוֹךְ *sonus lebetis ebullientis:* per Onomatopœiam.

תכב. Syr. תְּכַב *institit, ursit, magno studio incubuit.*
Luc. 23. v. 23. *Ipsi autem* תְּכְבִין *instabant alta voce.*

תְּכִיבָאִית *instanter, vehementer, prolixè.*

תכה. Inde Pual תֻּכָּה *conjunctus fuit, adhæsit.*
Deut. 33. v. 3. *Et ipsi* תֻּכּוּ *conjuncti sunt pedibus tuis.* Insecuti sunt gressus tuos.
תֻּכִּיִּים *pavones.*
1. Reg. 10. *Simias* וְתֻכִּיִּים, Targ. וְטוֹסִין *& pavones.*
Rabb. תְּכָא, Arabic. תכא *discubuit, recubuit.*
Iohan. 6. *Facite ut homines* יִתְּכוּן *discumbant.*
Matth. 7. v. 10. נִתְּכוּן עִם אַבְרָהָם. *& discumbent cum Abrahamo.*
Luc. 11. v. 37. *Et ingressus est,* וְתְּכָא *& recubuit:* Ioh. 13. ואתכא *& discubuit.* מִתְכִּין *discumbentes.*
מִתְכַן *accubitus.*
Iohan. 2. רייס אלתכאה *caput discubitus,* architriclinus.

תכל tria significata habet. I. תְּכַל. Inde תְּכֵלֶת, Chald. תִּכְלָא *hyacinthus, lana flavi coloris.*
Exod. 25. v. 4. תְּכֵלֶת, Targ. תִּכְלָא. *hyacinthum & purpuram:* tinctam sanguine limacis.
Syr. תכלא *fimbria.*
II. Chald. et Syr. תְּכַל, Arab. תכל tacal, & תוכל *speravit, fidit, confidit, fiduciam habuit.*
Chald. Psalm. 9. וְיִבְטְחוּ, Targ. וְיִתְּכְלוּן *& sperabunt in te.*
Prov. 14. וְחֹסֶה, Targum וּדְתָכֵל *& qui confidit in morte ejus.*
Syr. Matth. 27. v. 43. תְּכִיל *speravit in Deum.*
Philip. 1. v. 14. אֶתְתְּכַלוּ *confidentiores facti sunt.*
Arab. Psalm. 7. תוכלת *speravi in te, Domine.*
Psalm. 146. לא תתוכלו עלי אלרוסא *ne confidatis in principibus.*
Matth. 7. ועלי אסמה יתוכל אלאמם *& super nomine ejus sperabunt gentes.*
Rom. 4. תתכל *sperabis in Lege.*
Hiphil אתכל atcal *spem dedit.*
Psalm. 119. in Zain: *In quo* אתכלתני *spem dedisti mihi:* confidere me fecisti.
Nom. תִּכְלָן & תְּכִילָא, Arab. תֻּכְלָה tucqla, & תוכול *spes, fiducia.*
Prov. 14. *Et filijs ejus erit* מַחְסֶה, Targ. תוכלן *fiducia.*
III. Chal. תְּכַל *orbavit:* in שָׁכַל invenies.

תכן. תָּכַן *ponderavit, numeravit, numeris disposuit, direxit, aptavit, fabricavit, dijudicavit, perpendit.*

Prov. 16. v. 2. וְתֹכֵן *& ponderat spiritus Deus :* perpendit.

Niphal נִתְכַּן *ponderatus, numeratus, dispositus fuit.*

1. Sam. 2. *Et non* נִתְכְּנוּ *numerata sunt opera.*

Piel תִּכֵּן *ponderavit, numeravit.*

Esa. 40. *Quis* תִּכֵּן, Targ. תַּקֵּן *disposuit.*

2. Reg. 12. *dederunt argentum* מְתֻכָּן *numeratum :* signatum. quod erat moneta, ut posset operarijs dari mercedis loco.

Targ. רְמִטְקַס *ordinatum.*

Nom. תֹּכֶן, & תָּכְנִית, & מַתְכֹּנֶת *pondus, numerus, summa, mensura, dispositio, æqualitas.*

Exod. 5. *Et* תֹּכֶן, Targ. סכום *numerum laterum dabitis.*

Exod. 30. v. 32. וּבְמַתְכֻּנְתּוֹ *& in mensura* (dispositione) *ejus non facies ei simile.*

Targ. וּבְדְמוּתֵהּ *& in similitudine ejus.*

Rabb. תוכן *numerator, computator, arithmeticus, astrologus.*

תְּכוּנָא *numerus, summa, Arithmetica, Astrologia.*

תכס. Chald. Prov. 6. v. 13. וּמוֹלֵל, Targum וְתָכֵס *& premens* (terens) *pedibus suis.*

Syr. תְּכַס *aucupatus est verba, carpsit.*

Piel תַּכֵּס *impedivit, retinuit, remoratus est.*

1. Corinth. 9. v. 12. *Non* נְתַכֵּס *impediemus Evangelium Christi.*

Luc. 11. v. 53. וּמְתַכְּסִין *& aucupantes verba ejus.*

Pass. אֶתְתַּכַּס *impeditus, retentus fuit.*

Rom. 15. v. 22. אֶתְתַּכְּסֵת *impeditus sum pluries.*

תכף. Chald. תְּכַף *circumdedit, ligavit, nodavit.*

Nom. תְּכַף & תְּכוּפָה, & תְּכִיפוּת *casus, eventus, fortuna.*

בְּתֵכֶף *mox, repentè, statim.*

Rabb. תֵּכֶף לִבְרָכָה *mox* (statim) *à benedictione.*

תכת. Arab. תכת *subegit.*

תלל תָּלַל, Chald. תְּלַל *levavit, elevavit, exaltavit, in altum sustulit* instar tumuli aut cumuli.

Inde תָּלוּל, Chald. תְּלִיל *elevatus, excelsus.*

Ezech. 17. *Et plantabo ego super montem excelsum* וְתָלוּל, Targ. וּמִנַטַל *& elevatum.* Chald. Psalm. 8. *quàm* אַדִּיר, Targum תְּלִיל *excellens nomen tuum !*

Nom. תֵּל, Arab. תל tall *cumulus, tumulus* in altum elevatus, *acervus, collis, mons, grumus,* cumulus inter duos sulcos, *porca :* quod in arando extat.

Plural. Arab. תְּלוּל tulul, & תלאל *cumuli, colles.*

Deut. 13. v. 16. *Et erit* תֵּל עוֹלָם *cumulus seculi :* perpetuus, non ædificabitur amplius.

Targ. חֲרִיב לְעָלַם *devastatus in seculum.*

Ios. 8. v. 28. *Et posuit eam* תֵּל עוֹלָם *cumulum seculi.*

Targ. תֵּל חֲרִיב לְעָלַם. Ios. 11. *Vrbes quæ stabant super* תִּלָּם *cumulo suo.*

Targ. תֻּקְפְּהוֹן *fortitudine sua :* munitione, quarum muri non conciderant sicut urbis Iericho: nec concussæ erant aut destructæ.

Ier. 30. *Et ædificabitur urbs super* תִּלָּהּ *cumulo suo.*

Targ. בְּאַתְרָהּ *in loco suo.* Terra Israël erat alta, tanquam in cumulo alto sita.

תַּלְתַּלִּים *cumuli, tumuli.*

Cant. 5. *cincinni ejus* תַּלְתַּלִּים *cumuli :* densi, crispi.

Psalm. 137. תּוֹלָלֵינוּ *& (in) suspensis nostris gaudium.* In citharis, quas de salicibus suspenderamus. Aut hostes nostri superbi, et eminentes: ut idem dicatur diversis vocabulis.

Rabb. תלולית, Syr. תְּלָלָא *cumulus, acervus.*

Plural. תְּלִילוֹת *acervi.*

תְּלִילוּת *tumor.*

Verb. Arab. תלל talal *ex alto despexit, irritavit, lacessivit.*

תְּלִיל *verruca.*

Plural. תַּאֲלִיל *verrucæ.*

תִּלָּה *gens, pars.*

תלא. Chald. תְּלָא, in תלה habes.

תלג. Chald. תְּלַג, Arab. תלג talg *nix :* in שלג invenies.

תָּלָה duo significata habet. I. תָּלָה, Chald. & Syr. תְּלָא *appendit, suspendit*: metaphor. *hæsitavit, dubitavit, dubius, incertus fuit*. Gen. 40. וְתָלָה, Targ. וְיִצְלֹב *& suspendet te super ligno*. Ibid. *& principem pistorum* תָּלָה, Tar. צְלַב *suspendit*.

Nom. תָּלוּי *suspensus*: metaphoricè, *dubius, incertus*: Plural. תְּלוּיִם & תְּלוּאִים *suspensi, dubij*. Deut. 21. *Quia maledictio Dei est* תָּלוּי *suspensus*. Hinc blasphemi Iudæi, Christum pro nobis crucifixum, vocant תָּלוּי *suspensum*, per ignominiam, ut cùm dicunt, Constantinum posuisse supra vexillum suum צוּרַת תָּלוּי *imaginem suspensi*.

תְּלִי *pharetra*, quæ ad latus suspenditur: vel quoddam armorum genus, *gladius*: Rab. *draco*. Genes. 27. *Tolle, quæso, vasa* (arma) *tua*, תֶּלְיְךָ *pharetram tuam, & arcum tuum*. Targum סַיְפָךְ *gladium tuum*. Targ. Ierosol. גִּירָךְ *sagittam tuam*.

Rabb. תְּלוּי *suspensio, dubitatio, dubium*. Suspensio autem ita fiebat: Infigebatur trabs terræ, et inde exibat lignum ad utramque manum. Et suspendebant aliquem prope occasum solis, & removebant eum statim, & sepeliebant cum ligno, super quo suspensus fuerat. Ea est צְלִיבָה *crucifixio*, quæ successit in locum חֶנֶק *strangulationis* sub Romanis: de quo in מוֹת vide.

תְּלִי *furunculus, tuberculum*.

תְּלָא *paxillus ligneus*, in quo caro suspenditur.

II. Arab. תלה *meditatus fuit, cogitavit, consideravit, recitavit*.

Nom. תלאוה *meditatio*.

תָּלַח. In Talmud תלחין *membra*.

תָּלַךְ. Arab. תלך *contignatio*.

תָּלַם. Inde תֶּלֶם. Chald. תְּלַם *porca*, terra inter duos sulcos elata, הַגְּבוּהָה *eminens*.

Rabb. תַּלְמִיּוּת *scissura*.

Arab. cum ח suprà punctato, אִנְתִּלְאָם *perditio*: à תלם.

תָּלַע. Inde תּוֹלֵעָה, & תּוֹלַעַת, & תּוֹלָע *vermis* magnus et parvus, qui ab omnibus teritur et contunditur.

Plural. תּוֹלָעִים *vermes*. Esa. 14. *Et tegumentum tuum* תּוֹלֵעָה *vermis*. Psalm. 22. *Ego sum* תוֹלַעַת *vermis & non vir*. Targ. זְחַל חַלָּשׁ וְלָא גְּבַר *vermis infirmus & non fortis*. Esa. 66. *Quia* תּוֹלַעְתָּם *vermis ipsorum non morietur, & ignis ipsorum non extinguetur*. Targ. נִשְׁמַתְהוֹן *anima ipsorum*. Iudith. 16. *Dominus omnipotens vindicabit eos in die judicij, ut det ignem & vermes in carnes eorum, & flebunt in sensu usque in seculum*. Eccl. 7. *Vindicta impij ignis & vermis*. Exod. 16. *Et vermiculabat* תּוֹלָעִים *vermes*.

תּוֹלָע *vermiculus*, qui ex grano cujusdam fruticis nascitur, & granum ipsum κόκκος *coccus* nominatur. Frutex est surculosus, cujus grana sive baccæ sunt rubeæ, liquore item rubeo, scatentque vermibus rubris, quorum colore tinguntur panni. Nascitur in Armenia, Asia, Hispania & Lusitania, prope oppidum Semhal.

Esa. 1. *Si rubescent* כַּתּוֹלָע *sicut vermiculus, sicut lana fient*.

Deinde, *pannus* hujus vermiculi colore infectus, *purpura, coccinum, coccina vestis*. Thren. 4. *Qui educati erant super* תּוֹלָע *vermiculo, amplexi sunt fimeta*: purpura. Ita et præcedens Esa. 1. de *colore* & *panno* intelligi poterit.

Quando additur שָׁנִי *iteratus*, notat *coccinum secundò tinctum*, aut *purpuram bis tinctam*, ideoque subnigram, nec ita lucidam, ut semel.

Num. 4. *Et expendent super eis pannum* תּוֹלַעַת שָׁנִי *vermiculi iteratum*. Targ. צְבַע זְהוֹרִי *coloris purpuræ*. Lev. 14. וּשְׁנִי תוֹלַעַת *& iteratum vermiculi*. Targ. וּצְבַע זְהוֹרִי *& colorem purpuræ*.

Inde Piel תִּלַּע *coccineo colore infecit*.

Nahum 2. v. 3. *Viri exercitus* מְתֻלָּעִים *vermiculati: coccinei*.

Targum לְבִישִׁין צְבַע זְהוֹרִיתָא *induti coccino*: vestibus pulcris, ad magnificentiam et terrorem.

Rabb. תּוֹלָעִי *vermiculosus*.

תִּלַּע *coccineo* seu *vermiculi colore infecit*.

Chald. תלע *laceravit, fidit, incidit, contudit*.

Lev. 1. וְשִׁסַּע, Targ. וִיתַלַּע *& findet eum*.

Ioel. 1. v. 6. וּמְתַלְּעוֹת *& dentes leonis ipsi*: scilic. sunt. Idem quod מַלְתְּעוֹת, per metathesin, *dentes molares*, maxillæ cum dentibus. in לתע quære.

תלף. Arab. תלף *in via erravit, perijt*: de loco et interitu. Ioh. 6. *Ne* יתלף *pereat ex eis quisquam.*

אנתלף antalaf *perditus fuit, à via aberravit, deviavit.* Piel תלף *perdidit.* Luc. 14. פיתלף ואחד מנהא *& perdet unam ex illis.*

Nom. תלף talaf, et אתלאף *perditio, seductio, error.* Matth. 26. v. 8. למא הא הרא אלתלף *ad quid perditio ista?*

מתלוף *perditus, avius, errabundus, phtisicus, seductus.*

Hebr. תלפיות *tumuli.*

תלש. Chald. תלש *eradicavit, evulsit.*

Arab. תלס *rasit, erasit.*

Nom. תתליסה *erasio, litura*: Plur. תתאליס *erasiones, litura.* אתלס *pilus rasus.*

תלאס tilis *lodix.*

תמם. תמם et תם *integer, perfectus corpore vel animo, absolutus, completus, impletus, finitus, perfectus, consummatus, consumtus*: in malum, *perditus, destructus fuit*: perfectio rei, loci & temporis significatur.

Arabicè מתם *perficiens, complens.*

Nom. תמים *integer vita, perfectus moribus, immaculatus, innocens, irreprehensibilis.*

תם *idem.*

תם, Fœm. תמה *integritas vita, morum simplicitas.*

Psalm. 25. v. 21. תם *integritas & rectitudo custodient me.*

מתום *idem*: pro מתום *locus in quo est integritas.* Psalm. 38. *Non est* מתם *integritas in carne mea.*

Chald. תמימות, Arab. תאם et תמאם temem *perfectio, consummatio, finis.*

Arab. Verb. תמם tamam *perfecit, complevit, absolvit.*

Nom. תמאם temem *perfectio, finis, completio, consummatio, conclusio* orationis aut operis.

תמאמי *finalis.* Plural. תמאמיה *finales.*

מתמים mutammim *finitor, completor, perficiens.* תיאם *consolidatio.*

תאם *perfectus*: Plural. תאמין *perfecti.*

Partic. תם tum *tunc, denuò, deinde, post.*

Chald. תם *ibi*: in שם quære.

תמד. Inde תמיד *quotidianus, continuus, perennis, jugis*: absolutè, *quotidie, continuè, semper.* Fœm. תמידה *continua*: absolutè, *continuatio, continuitas.*

Habac. 1. ותמיד *& continuus ad occidendum gentes, non parcet.*

Rabb. תמד et התמיד *duravit, permansit, commoratus est, continuavit.*

תמירי *perennis, perpetuus.*

התמדה *continuatio.* התמרת *assiduatio.*

התמרות *continuatio, perpetuatio, conservatio.*

תמר *temetum*, grave vinum.

Chald. תמירא *juge sacrificium.*

Arab. cum ת suprà punctato, אתמר *stibium.*

תמה. תמה, Chald. et Syr. תמה, cum ה mappicato, *miratus, demiratus, admiratus, attonitus fuit, obstupuit, veneratus est.*

Nom. תמהון *stupor, admiratio.*

Chald. תמה *miraculum*: Plural. תמהין *miracula, prodigia*, quæ homines admirantur, quia non viderunt similia.

תמהן *bestia deserti.*

Syr. תמהא *stupor.*

תמיה *admirabilis, venerabilis.*

Rabb. תימה et תמיהה *admiratio.*

תמז. Inde תמוז *Tamuz.* Ezech. 8. *Et ecce ibi mulieres sedentes, deflent ipsum* תמוז *Tamuz.* Initio diei primi mensis Tamuz, celebrabant festum idolo quotannis, & plangebant, & deflebant ipsum Tamuz, qui fuerat vir ex prophetis idoli, & quem rex interfecerat.

תמח. Rabb. תמחא *cardo, marrubium*, herba vesicæ exulcerativa.

תמחוי *scutella magna*, paropsis, patina magna.

תמך. תמך *apprehendit, tenuit, sustinuit, sustentavit, fulcivit.*

Arab. אלתמכה *crocodylus.*

תמל duo significata habet. I. Inde תמול, אתמול & אתמול & תמול, Chald. תמלי, Syr. אתמלי *heri, dies præteritus.*

Rabbin. תמולית *furfur, quisquiliæ.*

II. Arab. תמל *intuitus fuit, consideravit.*

מתאמל *intuens, considerans.*

Cum ת suprà punctato, תמל *ebrius.*

Arab. cum ת suprà punctato, תמן *æstimavit.*

תמן thaman *precium, valor.*

תמאן thaman, et מתמן muthman *preciosus.*

תמר duo significata habet. I. תמר *palma*, arbor altissimè et rectissimè, non autem

autem nisi ubi aquæ dulces, crescens, virens semper, ætatem longissimam agens : cujus lignum nullo pondere premi aut frangi potest.

תֹּמֶר , idem quod תָּמָר, *palma*.

תִּמֹּרָה palma factitia et artificialis, *figura palmæ*.

Per Metaphoram, *omnis res æqualiter alta*, palmæ instar. Cant. 3. *Quæ est ista, quæ descēdit ex deserto* כְּתִימְרוֹת עָשָׁן *sicut palmæ fumi ?* sicut columnæ fumi, palmam referentes.

Arab. תמרה *palmula, dactylus*.

II. Arab. cum ת *th* suprà punctato, תמר thamar *fructificavit, fructum fecit, tulit, protulit*.

Nom. תמר, Fœm. תמרה *fructus* arboris, et *arbor*.

מתמר *fructifer, fructuosus*.

מתמרה *arbustum, arboretum*.

אתמר *arborescere*.

Item תמר *fructus, precium*.

תנן duo significata habet. I. Inde תַּנִּין, Syr. תַּנִּין, Arab. תנין & תין *serpens ingens*, draco terrestris et aquatilis. In aquis *ingens piscis, cete, thinnus* : qui formam quandam draconis et serpentis refert. Item, *tyrannis* seu *potentia, vastitas, lamentatio*.

תנין *draco in cœlo*.

II. Chald. תְּנַן, Hiphil אַתְּנַן *fumavit*.

Nom. תְּנָנָא *fumus, vapor*.

Syr. תַּנָּן, *hic, isthic, illic*.

תנב. Rabb. תונבא *vesania, mentis abalienatio*.

תנה duo significata habet. I. תָּנָה, Hiphil הִתְנָה, idem quod נָתַן, *dedit donum* aut *mercedem, tradidit, porrexit, donavit, donis* aut *mercede conduxit, conditionem posuit, convenit, fœdus fecit, pactus est*.

Nom. אֶתְנָה & אֶתְנַן *donum, merces* ut plurimùm quæ datur scorto.

Rabb. תנאי *conditio, pactum, conventum*.

תְּנָאִי *conditionalis*.

התנה & תנא *pactus est, contraxit*.

II. Ex usu linguæ Chaldaicæ: Piel תַּנֵּה, idem quod שָׁנָה, *meditatus, locutus est, narravit, retulit, inculcavit, docuit, prædicavit*.

Chald. תַּנָּא *doctor*, et תַּנְיָא *doctus*, in שָׁנָה invenies.

Arab. cum ת suprà punctato, תנא thanni *laudavit, celebravit*.

תנא *fama bona & honorifica, laus mortui*.

מתני muthni *famosus, celebris, gloriosus*.

תנך. Inde תְּנוּךְ *omnis cartilago exterior aurem ambiens, auricula* quæ sensu caret.

תנר. Inde תַּנּוּר, Arab. תנור tannur *furnus, clibanus*, in quo coquitur panis.

תסס. Arab. תסוס *tineæ*.

תעב duo significata habet. I. תָּעַב. Inde Niphal נִתְעַב *abominabilis, detestabilis, odiosus fuit* vel *factus est*.

Nom. תּוֹעֵבָה, Chald. תּוֹעֲבָא *abominatio, fastidium, res abominabilis & detestabilis*, tanquam fœda et perniciosa.

II. Arab. תעב *laboravit, fatigatus, defatigatus, vexatus, molestatus fuit*.

Nom. תעב *labor, defatigatio, languor, molestia, cruciatus, ærumna*.

מתעוב *fatigatus, vexatus, cruciatus, languidus*.

מתעב *fatigator, molestator*.

Cum ת suprà punctato, תעבאן thubin *draco, serpens ingens*.

תעה. תָּעָה, Chald. תְּעָא, idem quod שָׁגָה, *erravit* in via, *deviavit, huc illuc divagatus est*, ex uno loco in alium migravit.

Nom. תּוֹעָה, Arab. תעו *error*.

מתעים *errores*.

תעט Syr. תעט *expunxit, delevit*.

תעף. Arab. תעף *abhorruit*.

תער. Inde תַּעַר *novacula, culter rasorius; scalpellum*.

Deinde, תער, Fœm. תערה *vagina*.

תפף. תָּפַף *pulsavit, manu percussit, planxit, tympanisavit*.

Nom. תֹּף, Arab. דף duff *tympanum*, quod pulsatur manibus : à sono.

Rabb. תפף *pulsavit, tympanisavit*.

תפי *tympanites*.

Arab. דפיף dafif *tympanista*.

תפה. Arab. תאפי Matth. 23. ותתפונה *& persequemini eum à civitate in civitatem*.

תפה *insipiditas*.

תפח. Inde תַּפּוּחַ *malus* arbor, & *malum* fructus, *pomum*.

תפל tria significata habet. I. Inde תָּפֵל *fatuus, insipidus, inconditus, insulsus* cibus, aut quodvis aliud. Per Metaph. *fatuus stultus, insipiens, ineptus sermo*.

תִּפְלָה *insulsitas, fatuitas, stultitia, insipientia, ineptitudo*.

Rabb. & Chald. תְּפַל *stultè egit, peccavit, murmuravit.* Item, *conjunxit.*

תְּפִילִין *appendices.*

II. Arab. תפל *spuit, expuit, conspuit.*

Nom. תְּפָלָה *sputum.* Item תַּפָּלָה tâfla *creta,* cimolia terra, terra alba, qua fullones utuntur in extergendis pannis. מְתַפַּל mutaffal *cretatus.*

III. Arab. cum ת suprà punctato, תפל thafal, et תְּפָלָה *fax, stercus, residentia, scoria, squamma.*

תפק. Arab. תפק *convenit, consensit, consonuit.*

Nom. אתפאק *convenientia, concentus.*

Deinde, תפק *occurrit, accidit.*

תפר. תְּפַר *suit, consuit, consarcinavit.*

תפש cum puncto sinistro, תָּפַשׂ, Chal. תְּפַס *prehendit, apprehendit, comprehendit, cepit tenuit, tetigit, attrectavit, tractavit, exercuit.*

Rabb. תְּפַת *Tartarus,* locus inferorum.

תקב. Rab. תקב *conatus est,* תְּקָבָה *conatus.*

Arab. cum ת suprà punctato, תָּקַב thacab *foravit, perforavit dolando, exterebravit, fodit, cavavit, pertudit.*

Nom. מְתְקוּב *perforatus, cavatus, fossus, pertusus, acuatus, acie praeditus.*

תקב et תאקב, Fœm. תְּקָבָה *perforatio, fossio, foramen:* Plural. תְּקָאב *foramina.*

מִתְקַב *subula, terebra, stylus.*

תקה duo significata habet. I. Arab. תְּקָה *timuit.*

Nom. תְּקִיא *timoratus, pius, sanctus.* מתקיא *idem.* אתקיא *timorati, sancti.*

II. cum ת supernè punctato, תְּקָה *confidit.*

תיקה *confidentia.*

תקיה *cautela.*

תקל. Chald. תְּקַל *ponderavit,* et Arab. תקל *gravis fuit.*

תקם. Arab. cum ת suprà punctato, *discrevit, judicavit.* Psal. 43. ואתקם *& discerne causam meam.*

תקן. תָּקַן, Chald. & Syr. תְּקַן, Arab. תקן tacan *rectus, directus, correctus, emendatus, paratus, aptus fuit,* vel *factus est.*

Nom. תְּקִין *rectus, aptus, bonus.*

תִּקּוּן *directio, correctio, aptatio, cultus, ornatus:* Plural. תקונין *ornamenta.*

תִּקּוּן סוֹפְרִים *correctio scribarum:* sunt duodecim et octo dictiones in textu Hebræo, quas ita scribæ ordinarunt legendas: ut, Ezech. 8. *Et ipsi mittunt crepitum ad* אַפָּם *nasum suum:* cùm olim scriberetur אַפִּי *nasum meum.*

מִתְקְנִין *capistra,* quibus equi diriguntur.

תוקנא *supellex, vasa.*

תִּקְנָא *ordo, dispositio.*

Syr. תקנות *rectitudo.*

מְתַקַּן *paratus.*

תקע tria sig. habet. I. תָּקַע, Ch. תְּקַע, denotat נחיצה ותחיבת המסמר או יתד ואהל *fixit, affixit, infixit, defixit* clavum aut paxillum, *fixum statuit, impressit.* Gen. 31. v. 25. *Et Iacob* וַיִּתְקַע *fixit tentorium suum.*

II. תָּקַע, Chald. תְּקַע cum nomine tubæ aut buccinæ, *fixit, infixit, immisit, impressit* spiritum in tubam ut perstrepat, aut in buccinam, *clanxit, concrepuit, increpuit, classicum cecinit.*

Nom. תֵּקַע, Chald. תְּקִיעָה & מַתְקִיעוּת *impressio tubæ, clangor.*

תָּקוֹעַ *tuba,* qua clangitur ad congregandum populum ad bellum aut in urbem, *lituus.*

III. תָּקַע cum nomine כַּף *manus,* bifariam usurpatur. 1. *fixit, infixit manum suam suæ manui, percussit manum manu,* plausit, complausit præ gaudio.

2. *fixit, infixit manum suam manui alterius ad rem stabiliendam,* percussit manum alterius ad fidejussionem, *data manu fidejussit,* pactus est, spopondit, stipulatus est. Proverb. 6. *Fili mi, si fidejusseris pro proximo tuo,* תָּקַעְתָּ *fixeris pro alieno* כַּפֶּךָ *manum tuam.*

Arab. תקע *oppilatio, obstructio.*

תקף. תָּקַף, Chald. תְּקֵף *fortis, robustus, corroboratus, durus, gravis, vehemens fuit, fortiter apprehendit, induruit, invaluit, graviter tulit, iratus est, vim fecit, coegit, superavit, prævaluit, convaluit.*

Nom. תַּקִּיף *fortis, robustus, durus, gravis.*

תֹּקֶף, Chald. תוקף, תְּקוֹף, & תְּקַף *fortitudo, robur, vehementia animi, ira.*

Syr. תקיפאית *valde, vehementer.*

Arab. cum ת suprà punctato, תְּקִיף *fortis.*

תקף *apprehendit, comprehendit, cepit, captivavit, incarceravit.*

אן יתקפוכם *si vobis dominati fuerint.* תקפוא.

מְתַקַּף muthaccaf *incarceratus*, *captivus*.

תִקאף thicaf *captivitas, incarceratio*.

תְקאפה *idem*.

מְתַקְּפָה muthacafa *præda*.

תרר. Syr. תְּרַר & תַּר *decidit, defluxit*: cum נִתַּר convenit. תְּרַרְת *defluxi, defeci*: ut inferatur ו pro litera duplicata.

תְּרָר *stultus*, deijciens salivam.

Arab. תַר tarr *tympanum*.

תראר tarrar *tympanista*.

תרא. Arab. cum ח suprà punctato, תְּרָא & תְּרִי *terra, lutum*.

תרב. תַּרְב tharb, quod interpretes *Zirbus* exprimunt, *pinguedo, omentum* seu *reticulum*.

Plural. תַּרְבִין *pinguedines*.

Arab. אלתרב אלשחמי *zirbus adipinus*.

תַּרְבַּת *fartile mulieris*.

Propr. Arab. יתרב Iesrab *Jethrib*, urbs felicis Arabiæ, in qua natus fuit Muhammed; distat à מכה *Mecha* 20 מראחל.

Sed sino ח suprà punctato, Arab. תְּרָאב torab *terra, pulvis, lutum, argilla, creta*.

תַּרְבָּה turba *idem*.

תְּרָאבִי *luteus*.

Plural. תְּרָאבִיּין *lutei*.

מְתַרַּב mutarrab *lutosus*, *argillosus*.

מִתְרַב mudrab *terrenus*.

Plural. מְתָארב *terreni*.

Verbum תרב tarrab *lutavit*, luto oblinivit, obturavit.

תרג Chald. תְּרוּג, & אֶתְרוֹג, & אֶטְרוֹג, Arab. אֻתְרֻג atrug, & אתרונג atrung *citrus* arbor & fructus.

Plural. תְּרוֹגִין & אֶתְרוֹגִין *citri*. Generantur in Italia et in Media omni tempore mala citrea. Alia enim præcarpuntur, alia interim maturescunt.

Levit. 23. *Et accipietis vobis in die primo fructum* עץ הָדָר *arboris decora*.

Rabb. אֶתְרוֹגִי *citrinus*.

Arab. תְּרֻנְגָה toronga, Matth. turungen, trungian, bedarungi, bederangie *citrago, apiastrum* citreum malum redolens, *melissophyllum*.

תרד. Arab. cum ח suprà punctato, תריד tharid *intritum*, panis comminutus in jure pingui.

תְּרִדָה *buccella panis, mica*, *offa, fartile*.

תרה. Arab. תָּרָה *moratus est*, *tardavit*, *expectavit*.

Chald. תְּרָא, Hiphil אַתְרִי *monuit*, *præmonuit, docuit, protestatus est, concionatus est*.

תָּרָא *monitor puerorum*, *pædagogus*.

תְּרָאָה *protestatio*.

מַתְרָאָה *protestator*.

מַתְרָה *præmonens*.

תָּארוּת *disciplina*.

Arab. תריה toraja *stella caprina*, sydus in cœlo, Pleiades.

מתראה *clavus, paxillus*.

תרז. Inde תִּרְזָה genus arboris, *ilex* vel *pinus*.

Rabbin. תָּרַז expulit ventum ex ventre, crepitum ventris emisit, *pepedit*, *egessit*.

תרט. Rabb. תְּרוּט *semiclausus palpebras*.

תְּרִיטָא *quartum mensura cibi*. Item *genus ponderis* vel *moneta*.

תרך tria significata habet. I. Chald. תְּרַךְ. Inde Piel תָּרֵךְ *ejecit, expulit, eliminavit, repudiavit, devastavit*.

Nom. תֵּרוּכִין & תְּרִיכוּתָא *ejectio*, *expulsio, eliminatio*.

II. Chald. תְּרַךְ *maledictus fuit*.

III. Arab. תרך taraq *liquit*, *reliquit*, *dereliquit, deseruit, dimisit*, *repudiavit*, *renunciavit, resignavit*, *omisit*, *remisit*, *sivit*.

Nom. תארך *decessor*.

תרך tarq *desertio, intermissio, omissio*, *vacatio, decessio, cessatio, mors*.

Plural. תַּרָאִיךְ *cessationes*.

מִתְרָכָה *malleus*.

Plural. מְתָארך *mallei*.

תרם. Chald. תְּרַם *primitias obtulit*: in רום invenies.

Arab. תְּרִימָה *sponda*.

תרן. Inde תֹּרֶן *malus navis*, arbor excelsa in navi, cui velum alligatur.

Plural. Chald. תַּרְנִין *mali navis*.

Ezech. 27. *Et cedrum tulerunt de Libano, ut facerent* תֹּרֶן *malum contra te*.

Metaph. est *vexillum* quod in monte ponitur, ut ex longinquo videatur.

תרס duo significata habet. I. Rabb. תָּרַס *irritavit & in despectum habuit*.

Chald. תְּרִיס, Arab. תרס tars, & תרסה *scutum, clypeus*.

Plural. תְּרִיסִין, Arab. תראס tiras *scuta, clypei*.

Arab.

Arab. תרסי *scutalis*: Fœm. תרסיה tarsià *clypealis*, herba quæ fructum fert clypeo similem.

מתרס mutarras *clypeatus*.

II. Syr. תרסא & תרסי *aluit, nutrivit, pavit, cibavit*. Matth. 6. *Pater vester in cœlis* מתרסא *nutrit eas*:

מתרסין *nutritius, pastor*.

Rabb. תריסין *angeli* tam corruptorij quàm habituarij.

תרסית *corrigia, calceamentum*.

תרים *gibbosus*.

תרע. Chald. et Syr. תרע *rupit, disrupit, diruit, destruxit*: Absolutè, *ruptus, apertus fuit, erupit*.

Nom. תרעא *ruptura*.

תורעא *divisio, destructio*.

תרף. Inde תרף *imago*.

Plural. תרפים *imagines* factæ ad similitudinem corporis humani, ut in illis videant futura, *simulacra, idola*.

Chald. תרף *exprobravit, probris affecit, derisit*.

תרפא & תרפית *exprobratio, derisio, turpitudo, verendum*.

Rabb. תרף *putruit, computruit*: vel, *fudit sanguinem, phlebotomavit*.

תרץ duo significata habet. I. Chald.

& Syr. תרץ *rectus fuit, directè ruit, rectà contendit*.

Nom. תריץ *rectus*.

תירוץ & תירץ, Fœmin. תריצא & תריצות *rectitudo, directio, correctio, emendatio*.

תריצאית *rectè, probè*.

Rabb. תרץ *solvit difficultatem*.

תירוץ *solutio dubij*.

תרצן *dubiorum solutor, expositor, respondens ad objectiones*.

II. Chald. תרץ *diruit, demolitus est*: cum רצץ convenit.

תריץ *dirutus*.

תשש. Arab. תשש *elanguit, debilis, infirmus fuit*.

Nom. תשות & תשישות *debilitas, infirmitas, languefactio*.

Arab. תשוש *permutatio*.

תשע. Inde תשע, Chald. תשע, Arab. תסע tisa: Masc. תשעה, Chald. תשעא, Arab. תסעה *novem*.

Plural. תשעים, Chald. תשעין; Arab. תסעין *nonaginta*.

תשיעי, Chald. תשיעי, Arab. תאסי *nonus*.

תשר. תשרי *Tisri*, nomen mensis.

תתת. תותח *bombarda*.

FINIS LITERÆ THAV.

RASCHE

RASCHE THEBOTH;

SIVE

ABBREVIATVRÆ HEBRÆÆ.

Ad Lectorem Gualth. Keuchenius.

ABBREVIATURAS *Hebræas, Rasche Thebos, hoc est, capita vocabulorum dictas, ut Latinas in Latinorum vetustioribus, ita & in Rabbinorū scriptis scribēdi celeritas peperit: unde illas postea etiam in libros excusos necessitas aut commoditas transtulit. Earum quantus studioso ad lectionem Hebræorū sit usus, is demum intelliget, qui eas advertet illa maximè continere, quorum vi sensus orationis constat. Harum quædam omnibus Authoribus communes sunt, quædam singulis, Theologis vel Philosophis: neque lex huic differentiæ nisi ex usu statui potest. Quæ verò ratione ab integrè scriptis dictionibus differant, virgulæ supra-positæ notant. Quandoque enim una virgula apici ultimæ literæ obliquè superappenditur, & indicat vel unam literam abjectā, quæ ferè est* ה מ ן ת*, quamvis tamen omnes Alphabeti literæ ita abscissæ non rarò inveniantur: vel plures à fine omissas esse, ut fit in compluribus [illegible] ob crebrum eorum usum, ut* וגו׳ *pro* וגומר ישר׳ *pro* ישראל אפי׳ *pro* אפילו ה׳ *pro* הברך *vel* העדה*: &c. Sed quæ propriè Abbreviaturæ dici merentur, duabus suprapositis virgulis indicātur, & singulæ literæ singula sunt vocabula, ex qualibus Rasche Theboth hic Libellus subsequens constat. Olim tamen quot literæ, tot virgulæ ponebātur, sed nunc [illegible] scriptores & typothetæ contenti sunt. Ubi observādum, Nomina propria, & [illegible] vel [illegible] posse eodē modo notari, quod exercitatio, & orationis contextus, qui usus Abbreviaturarum est magister, abunde notificabunt. Reliqua Lector studiosus ex hoc Libello observabit. Qui cùm à viro literaturæ Hebrææ expertissimo, ac varia lectione Clariss.mo* GEORGIO WEIGENMEIERO, *quondam Professore Linguæ S. in Academia Tubingensi, collectus, copiosior & exactior sit, quàm omnes quotquot ad manus nostras pervenerunt; consultum duximus, eundem, sed nunc plurimis Abbreviaturis, (quantum à nobis currente prelo ex lectione præsertim Philosophorum & Mekabbalim observari potuit,) auctum, Thesauro huic linguarum adjicere, ne quid ad perfectionem ejus desideraretur. Vale, & laboribus fruere.*

א׳. In ראשי תיבות variè legitur usurpatum: 1. pro ראשון aut ראשונה *primus* vel *primò*, cùm aliquid enumeratur.

2. Pro אמר, ut in Zohar ומרין׳ יאו: בראשית *Inde (scribitur) Deus unus, & nomen ejus unum.* vel אחת & אחת ut quando dicunt אבלב ואי בפה *Unum in ore, & unum (sive aliud) in corde.*

3. In principijs dictionum valet אמר *dixit*, vel אמרו *dixerunt*: sed ferè non sine ו, hoc modo, וא׳ ab initio: ut, ואמר *& dixit.* Atque sic sæpè ם adjicitur, וא״מ, id est, ואמר *& dixit*, vel in Plurali, ואמרו *& dixerunt.* & plerunque prima litera Nominis proprij aut Sapientum cum literis ע״ה aut ז״ל, &c. in fine adjicitur: ut in progressu patebit.

4. Est ultimum ex decem Nominibus divinis, nempè אדני, in libris De divino auditu.

5. Significat אויר *auram*, in libro פירוש השם *Expositio Nominis*; cujus author R. Iacob Cohen.

6. Ponitur in Tikkune Hazzohar mysticè, pro magno nomine quadrilitero יהוה. Quia sicut hoc nomen cōprehendit omnes decē Numerationes, sic א idem sua cōpositione, qua constat, indicat. Nam habet ׳ suprà notans tres superiores, apiculo suo summo, medio & infimo; Et ׳ infrà, indicans מלכות, Sic ו est juxta sex reliquas Numerationes.

7. Multa alia adhuc signa sive symbola habet in libris Cabalisticis, quæ nimis longum esset persequi.

א״א, In commentarijs ponuntur:

1. Vice אמן אמן *Amen amen.*

2. Pro אי אפשר *Impossibile est.*

3. Pro אי אמרית *Si dixissem.*

4. Pro אדוני אבי *Dominus pater meus.*

Mm In

In ſcriptis & commẽtarijs R.D.Kimhi,ubi de patre ſuo R. Ioſeph Kimhi loquitur.

5. Pro אֵלִיָּהוּ אַשְׁכְּנַזִּי *Elias Germanus*. In utraque parte Michlol R.D.Kimhi,peculiariter in Obſervat. Eliæ.

אאזל vel **אא״זל**, In commentarijs, אֲדוֹנִי אָבִי זִכְרוֹנוֹ לִבְרָכָה *Dominus meus pater meus,cujus memoria ſit in benedictionem*, id eſt, quem fœlix & fauſtum ſit nominaſſe. In Commentarijs R. D. Kimhi.

אאב, 1. אֲדֹנִי אֲבִיכֶם *Dominus pater veſter*. ב innuit ſuffixum כֶם.

2. אֶלָּא אִם כֵּן *Niſi ſi ſic, Niſi alioqui.*

אאע, אברהם אבן עזרא *Abraham cognomento Ezra*. vide in ר.

אאעה, אָמַר אַבְרָהָם עָלָיו הַשָּׁלוֹם *Dixit Abraham, pax ſuper eum*,vel *qui eſt in pace.*

אב, Significat in Maſoreth בִּיתָא אַלְפָּא *Alphabetũ*: ut cùm dicunt: אב מן ב ב, id eſt, בֵּן תְּרֵין תְּרֵין *Alphabetum ex binis*. Sic cùm notãt in aliquo verſiculo omnẽs contineri Alphabeti literas, אִית בִּפְסוּק *Eſt in verſiculo* Alphabetum. Et eum præfixo, הָאַל פָּא בֵּיתָא

אב אב אב, Harum integrum eſt אֶחָד בַּתּוֹרָה, אֶחָד בַּנְּבִיאִים, אֶחָד בַּכְּתוּבִים *Vnum in Lege, unum in Prophetis, unum in Hagiographis.*

אבה, אָמַר בָּרוּךְ הוּא *Dixit benedictus ipſe*. id eſt, Deus.

אביע, אצילות בריאה יצירה עשייה *Emanatio, creatio, formatio, ποίησις*. Quatuor mundi Cabbaliſtarum.

אבן ſive אֶבֶן, Apud peritos ſcientiæ De divino auditu, quos מְקֻבָּלִים vocant, אבן ſignificat אב *patrem*, & בן *filium* uno complexu, ad oſtendendum Patris & Filij unitatem in eſſentia. Tres autem literæ, tres hypoſtaſes in una οὐσία demonſtrant. Et hoc eſt myſterium, quod ſcribitur in Pſalmis, אֶבֶן מָאֲסוּ הַבּוֹנִים הָיְתָה לְרֹאשׁ פִּנָּה *lapis quem reprobaverunt ædificantes, factus eſt in caput anguli*. Et ideo Chriſtus Dominus vocatur à Daniele אֶבֶן *lapis* abſciſſus de monte ſine manibus.

אגלא vel אַגְלָא, Eſt unum ex nominibus Dei arcanis, אַתָּה גִּבּוֹר לְעוֹלָם אֲדֹנָי *tu es potens in æternum, Domine*. Galat. lib.2. c.15. Alij dicunt, per א innui *unitatem*, per ג *ternarium* numerum ſive Trinitatem, per א & ל nomen Dei אֵל; quaſi Chriſtiane diceres, *Deus Triunus* vel *Vnitrinus*.

אדם, In libris Mekubbalim eſt נוטריקון,hoc eſt, unaquæq; litera integram dictionem ſignificat, nempe אָדָם א *Adam*, ד דָּוִד *David*, מ מָשִׁיחַ *Maſchiah*, id eſt,Chriſtus. Quorum trium hominum in סוד הגלגול unam eandemque fuiſſe animam dicunt: ſicut & Abelis & Moſis unam.

אדעה, אָמַר דָּוִד עָלָיו הַשָּׁלוֹם *dixit David, ſuper eum pax*. id eſt, qui placidè quieſcat.

אה, 1. Pro אָמַר הַפָּסוּק *Dixit verſus*, ſcil. Biblicus.

2. Pro אֲפִילּוּ הָכִי *etiamnum, adhuc.*

3. Pro אִי הָכִי *ſi ſic* (eſt.) In Zohar.

או vel אוה, אסור וְהֶתֵּר *prohibitum & liticum*. In compendio Arucli.

אונק vide **אנק**.

אזל, 1.Pro אָמְרוּ זִכְרָם לִבְרָכָה *Dixerunt, quorum memoria ſit in benedictionem*.

2. אֲבוֹתֵינוּ זִכְרָם לִבְרָכָה *Patres noſtri quorum memoria*, &c. Et cum ו, ut: ואזל *&* *dixerunt*,&c.

אח, 1.In Maſoreth אֶחָד חָסֵר *unum deficiens*, ubi videlicet ו pro ו non exprimitur. Et cum ו, ut: ואח, &c.

2. In Cõmentarijs de Raſche Theboth, facit אֶחָד vel אַחַר *unus, a, um*. Item אַחַר *poſt*.

אחזל, אָמְרוּ חֲכָמֵינוּ זִכְרָם לִבְרָכָה, *Dixerunt Sapientes noſtri, quorum ſit fauſta recordatio.*

אט בח vel אטבח, Eſt תְּמוּרַת literarum Alphabeti permutabilium, in Cabbala,ubi א pro ט, & ב pro ח, & ſic ulterius; & econtrà, pro ſe invicem accipiuntur. Non eſt ראשׁ תיבות.

אחכ, אַחֲרֵי כֵן ſeu אחר כן, vel אַחַר כָּךְ *poſtea, deinde*. Idem quod אכ ſine ח,de quo mox.

אי, אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל *Terra Iſraël*, & præfixis Monogrammis additis, באי ואי לאי, *in, &, ad terram Iſraël*. מאי, מֵאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל *de terra Iſraël*.

איה, אִם יַעֲזֹר הַשֵּׁם vel יִרְצֶה vel יִגְזוֹר *Si Dominus juverit,voluerit, ſtatuerit*,id eſt, juvante,volente,ſtatuente Domino. הַשֵּׁם, id eſt, *nomen ipſum*, κατ' ἐξοχὴν ſignificat *nomen Tetragrammaton.*

אכ 1. אחר כן vel אַחַר כָּךְ *poſtea, deinde.*

2. אִם כֵּן *Si ita* eſt. Vtuntur eo pro illationis vocabulo, *ergo, igitur*. Et cum ו præfixo, ואכ ש כ &c. et quandoq; adijciũtur.

אכיר, אָמֵן כֵּן יְהִי רָצוֹן *Amen*, (quod confirmantis eſt et optantis) *ſic ſit beneplacitum*. id eſt, ſic fiat voluntas Domini.

אל, אָמַר לוֹ *Dixit ei*, לָהֶם *eis* vel אָמְרוּ *dixerunt ei* vel *eis*: pro ratione loci. Frequens eſt in Dialogiſmis et Proſopopœijs.

אל בם, Significat Cabbaliſtis cõmutationem literarum Alphabeti, ita ut viginti duabus Alphabeti literis in duas partes æqualiter diſtributis, א capiatur pro ל, ב pro מ, ג pro נ, et ſic ulterius, et econtrà. Atque

Atque secundùm hanc literarum Alphabeti commutationem, quæ אלבם vocatur, tradunt Cabalistæ pro טבאל, Esa. 7. vers. 6. intelligendum רמליהו Regem Israëlis. Harum תמורות seu 22. literarum commutationum genera plura in Sepher Iezira, Minhas Iehuda, Pardes, &c. traduntur, sed huc non pertinent.

אלב. אם לאכן, In Pard. & Ziuni, *Si non sic.* Scribitur & cum ו, ut: ואילב, *quòd si non sic* est.

אם, 1. ארץ מצרים *Terra Ægypti.*
2. Masorithis est אחד מלא *unum plenum*, ubi scilicet litera, ו vel י exprimitur.

אמאח, אחד מלא אחד חסר *unum plenum, alterum deficiens*, vel ואית *& alterum deficiens.* Vbi nimirum ו vel י scribitur aut omittitur.

אמה, אמר השם *dixit nomen illud*, hoc est, יהוה, & הכתוב *Scriptura* sacra.

אמש, אויר מים אש *Aër, Aqua, Ignis.* Tria rerum principia & fundamenta. Quemadmodum enim omnes literæ ex his tribus ortum habent; sic ex tribus hisce omne ens. Terra commemorata non est, quod ipsa etiam ex his constet. Talia autem hæc statuenda sunt rerum exordia, ut non putemus, animas nostras, vel mentes cœlestes ex crassioribus his elementis constare, sed compositioni tali convenientibus: uti ex libro Iezira, in eumque Commentarijs, alijsque libris compluribus videre est.

אמת, 1. איוב משלי תהלים *Iob, Proverbia, Psalterium*, quos libros dicunt esse poëticos.
2. אש מים תפארת *Ignis, Aqua, decor.* Ita R. Menachē de Rakenati, citans librum Bahir, interpretatur אמת, in Mich. cap. 7. vers. 20. תתן אמת ליעקב. Sunt autem tres Numerationes, quæ aliâs גדולה גבורה תפארת nominantur.

אמתדתקע, אלה דברים, מלכים, תרי עשר, דברי הימים, תהלים, קהלת, עזרא *Deuteronomium, Reges, 12. Prophetæ minores, Psalmi, Ecclesiastes, Ezras.*

אנ, אם נאמר *Si dixerimus.*

אנכ, Mosorithis valet אורייתא נביאים כתובים *Lex, Prophetæ, Hagiographa.* Quo compendio ipsi utuntur, cùm dictionum quampiam reperiri in Scripturis indicare volunt: semel in Lege, semel in Prophetis, semel in Hagiographis.

אנסו, אמן נצח סלה ועד *Amen perpetuò selah & semper.* Pro clausula in quibusdam libris ponitur, ut in היכל, &c.

אנקי. *Onkelos*, Chaldæus interpres Pentateuchi longè celeberrimus, nepos, ùt Hebræi volunt, Titi Imperatoris ex sorore. Scribitur & אונקי. Nec desunt etiam qui præter Hebraicæ linguæ morem ה emphaticum ab initio præponant, hoc modo: האנקי *Onkelos ille.*

אס, אין סוף *Non finis*, id est, essentia, loco & tempore infinitum; dicitur Deus æternus, apud Cabbalistas.

אספ, אתנח סוף פסוק *Athnah, Sophpasuk.* Hoc notant Masorithæ in dictione, quæ affecta reperitur his accentibus.

אע, אבן עזרא *Abben Ezra.* Est Rabbi Abraham Hispanus, qui editione multorum librorum, præsertim Commentariorum in S. Biblia clarus fuit; Rabbinus varia doctrina insignis. Hinc apud suos nomen החכם, *sapientis* meruit. In omni quoque Philosophiæ genere exercitatissimus fuit, ut passim ejus Scripta ostendunt. Genus suum ad Ezram quendam retulit, unde se Arabica voce אבן עזרא cognominavit אבן *filium Ezra*, seu oriundum ab Ezra, ex Ezra prognatum: Alludens interim hoc cognomento ad nomen loci אבן העזר: 1 Sam. 7. quod *lapidem auxiliarem* sonat, innuens se plurimum adjumenti literis Hebraicis attulisse.

אעג, אף על גב *tametsi, quamvis.* Alij perperam pro גב putant scribendum גל. Hoc autem falsum esse apparet, quia in hac Abbreviatura postrema vox interdum integrè scribitur, hoc modo: אע״גב, quod est, אף על גב.

אענע, אבן עזרא נוחו עדן *Aben Ezra, quies ejus sit Paradisus.* id est, deliciarum hortus.

אעפ, אף על פי vel אעפי, vel unica dictione אפעלפי *licet, quamvis, etsi.* Huic sæpè ex abundanti præponitur ו, ut ואע״פ *Et quamvis, licet*, &c.

אעפכ, אף על פי כן vel אפעלפי כן *tamen, licet ita sit.* Est ἀντίστροφον antecedentis אע״פ.

אפס, אחד פסוק סימן *Vnus versus est signum.* Ita loquuntur Masorithæ, cùm versum aliquem dant, pro rei alicujus signo.

אעל, אין צריך לומר *Non est necesse dicere.*

אק, 1. אִקְשִׁי קָשֶׁה ,&cũ ו,ut: וְאִקְשִׁי קָשְׁ־הוּא׳ק Et scriptum est durum. Qua solent uti abbreviatione Thalmudici, cùm quid ex Scriptura difficile obijcitur. קָשֶׁה enim & קֻשְׁיָא (sine punctis קושיא) appellant objectionem, & מַקְשֶׁן obijcientem sive opponentem. אִכְתִּי resectâ more suo extremâ literâ, pro אִכְתִּיב dicũt, & hoc pro אִתְכְּתִיב, & hoc pro מִתְכְּתַב.

2. Valet etiam קְרָא vel אָמַר קְרָא dicit Scriptura sive textus, quem & מִקְרָא vocãt, à lectione.

אר, אָמַר רַב vel רַבִּי Dixit Magister, vel Magister meus. Vel in Plur. אָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ dixerunt Magistri nostri. Et sæpè cũ præposito ש vel ד Chaldæo: quod dixit vel dixerunt. Post א tamen frequẽter מ interijcitur, ut אמ״ר. Idẽ.

ארגמנ, אוּרִיאֵל רְפָאֵל גַּבְרִיאֵל מִיכָאֵל נוּרִיאֵל Vriel, Raphaël, Gabriel, Michaël, Nuriel. Hos tradunt esse מֶרְכֶּבֶת הַשְּׁכִינָה currum Spiritus sancti: In Rakenati. Hujus tamen Abbreviaturæ genera apud Cabbalistas penè innumera sunt, & ex usu cujusque Authoris cognoscenda.

ארזל, אָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה Dixerunt Magistri (vel Doctores) nostri quorum fausta sit recordatio, vel quorum memoria sit in benedictionem. Et cum ש præfixo, שארז״ל quòd dixerunt.

אריבל, אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי Dixit Rabbi Iosue filius Levi.

ארמע, אֵשׁ רוּחַ מַיִם עָפָר Ignis, Aër, Aqua, Terra: In Zohar.

ארש, אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן Dicit Rabbi Simeon. Frequentiss. in libris De divino auditu.

אשעש, אָמַר שְׁלֹמֹה עָלָיו שָׁלוֹם Dixit Salomon, super eum sit pax, vel qui in pace quiescat.

את, אִם תֹּאמַר vel אִי תֵּימָא Chaldaicè, Quòd si dixeris: Sic dicunt in Antipophora. Sed sæpè ו copula præfigitur. Deinde, א״ת innuit sæpè in libris secretioribus (ut in Zohare, Porta lucis, Portis justitiæ, Bahir & alijs) idem quod A & Ω, in Apocalypsi; nempè principium & finem. id est, Deum.

אתבש, Sic vocant Hebræi Alphabetum inversum, quomodo scilicet ultima litera capitur pro prima, penultima pro secunda: & contrà, prima pro ultima, secunda pro penultima, & sic consequenter.

Hujus usus Cabalistis est perquàm familiaris: siquidem hac literarum Athbas sive commutatione multa secreta, ac à quibusque facilè intelligi possint, abscondunt. Estq; hæc Cabalisticæ pars vetustissima, siquidem ea etiam Prophetas usos fuisse constat. Vt, Ierem. 51. vers. 1. vocat Propheta Chaldæos לֵב קָמָי cor insurgẽtium in, vel contra me. In his duabus dictionibus, si literas præposterè, ut suprà monstratum est, numeres, in eodem sunt numero, quo vox כַּשְׂדִּים Chaldæi; de quibus etiam Propheta ibidem agit. Itaque etiam Græci rectè verterũt χαλδαίοις. vid. אלבם.

אתל, 1. Valet in Thalmud idem quod אִם תִּמְצֵי לוֹמַר Si possis dicere. מְצֵי lingua Thalmudica, potuit, à מָצָא Hebraico deductum. Potest etiam מצו impersonaliter exponi, pro convenit, ut אִם תִּמְצֵי לוֹמַר sit, Si convenit dicere, Si dictu consentaneum est.

2. אם תאמר לי Si dixeris mibi.

ב

1. שְׁנַיִם בְּמִסְפָּר Duo in numero. Item, Duo, duæ, secundus, &c.

2. בַּיִת Domus; Et cum ב præfixo, ב״ב בְּבַיִת in domo: &c.

בא, 1. בֵּית אָב Domus patris. id est, cognatio; vel בֵּית אָבִי Domus patris mei.

2. In Grammatica valet בֶּן אָשֵׁר filius Aser, Rabbinus magnæ authoritatis, cujus lectionem in Biblijs sequuntur Iudæi occidentales, nomine Aharon filius Asar. Contrà, orientales Iudæi in Biblijs authoritate alterius cujusdam magni nominis Rabbini nituntur, בֶּן נַפְתָּלִי qui nomine Iacobus, fuit filius Naphthali.

בב, בָּבָא בַּתְרָא Porta postrema. Tractatus Thalmudici nomen est. Et cum ב præfixo, בב״ב in Baba bathra. Cæterùm cum uno apiculo in capite, hoc modo: בב׳, est בְּבַיִת in domo: vide suprà.

בבב, vide in ב״ב.

בגד, 1. בְּגִינֵי דָּא Propterea. in Zohar. & בג״כ בְּגִינֵי כָּךְ idem.

2. בְּגַוְונָא דָא Eodem modo. ibid. Frequentius cum ו præfixo.

בגה, 1. בִּגְבוּרַת הַשֵּׁם Cum auxilio vel fortitudine Domini.

2. בִּגְזֵרַת הַשֵּׁם Decreto & ordinatione Domini.

בד, בֵּית דִּין Domus judicij. id est, Consistoriũ, congregatio ipsa Iudicum, non locus, ubi sedent Iudices. Et cum ש sic, שב״ד שֶׁבֵּית דִּין Cùm fuerit domus Iudicij. id est, quando fuerit Consistorium, scil. fiet hoc vel istud.

בד, בְּסִיַּעְתָּא דִשְׁמַיָּא. *In auxilio cælorum*, id est, Dei.

בדא, בְּמָה דְּבָרִים אֲמוּרִים *Quibus verbis dicta sunt.* familiare R. Mosi filio Maimon, quem רמב״ם appellant; cùm verborum formulam, quibus quid dictum sit, passim expendi jubet.

בדה, בְּדִבְרֵי הַיָּמִים *In Annalibus.* Sic appellatur *liber Paralipomenon.*

בה, 1. בֵּיאוּר הַמִּלָּה *Declaratio dictionis.*
2. בֵּית הַכְּנֶסֶת *Synagoga, Schola* locus ubi Iudæorum congregatio convenit.
3. בֵּית הַמִּקְדָּשׁ *Aedes* vel *domus Sanctuarij.*
4. בֵּית הִלֵּל *Domus* seu *familia Hillel* Rabbini clarissimi, qui, ut in Libro שבט legitur, floruit ante Templi secundi eversionem anno centesimo. Atque 80. habuit discipulos, omnes præstantissimo ingenio, & clarissima præditos doctrina. Inter quos recensetur & ipse Ionathan Vzielis filius, qui Paraphrasin Chaldaicâ, quam Thargû vocant, in Biblia edidit: Cujus translatio in Prophetas tantùm ad manus nostras pervenit. Vide in Thalmud Baba bathra, & Galat. lib. 1. c. 2. De arcanis Cath. verit.
5. Valet בְּעֶזְרַת הַשֵּׁם aut הַצּוּר *Auxilio Dei* vel *Domini, sive Rupis.* Quod etiam notabitur infrà in בע״ה.
6. בָּרוּךְ הוּא *Benedictus ipse.* Et tum præcedit epitheton aliquod, ut: כאציל ב״ה in Pardes.

בדנוא, בְּעֶזְרַת הַשֵּׁם נַתְחִיל וְנִגְמוֹר אָמֵן *Auxilio Dei incipiemus & finiemus, amen.* In principio Epistolarum, ut quando nostri dicunt: *Laus Deo,* in fronte literarum.

בהקר, בַּר הַקֹּדֶשׁ רַבִּי *filius sanctitatis Rabbi:* quod & transpositis literis dicunt בקר, קרהב. הַבַּר קֹדֶשׁ. He emphatico præter morem præfixo regimini.

בו vel בוד, בָּשָׂר וָדָם *Caro & sanguis*, id est, mortalis, & ex rebus corruptioni obnoxijs constans homo.

בח, בַּעֲלֵי חַיִּים *Prædita vitâ, animantia.* Interijcitur & ע, בע״ח. Non rarò etiam ה emphaticum præponunt, הב״ח vel הבע״ח.

בח״ל. Vide infrà in Heth. ב״י. Vide infrà in Iod. ביי. Vide infra Iod simplex.

ביל״א, בָּרוּךְ יְהֹוָה לְעוֹלָם אָמֵן וְאָמֵן *Benedictus sit,* vel *laudetur Dominus in æternum: Amen & amen.* Extremus versiculus libri tertij Psalmorum, quo quidê in fine librorum peropportunè utuntur. Pro ב etiam ' ponitur, quod est יִתְבָּרַךְ: utrûq; in fine cujusli-

bet libri & פרשה, in Zohar reperitur.

בכים, בָּרוּךְ כְּבוֹד יְהֹוָה מִמְּקוֹמוֹ *Benedicta gloria Domini, de loco suo,* sc. recedentis. Desumpta sunt hæc verba ex Ezech. cap. 3. v. 12.

בכמ, בֶּן כְּבוֹד מַעֲלָתוֹ *Filius gloriæ celsitudinis.*

בכמר seu בכמהר״ר. בכי׳ אוֹ הָרַב רַבִּי. בוקבור רמ״ת *Filius honoris excellentiæ Rabbi,* seu *magni magistri mei.* Hoc titulo afficiunt magni nominis Rabbinos, genere sermonis ex Italica lingua desumpto.

בכר, בכי vel בֶּן כְּבוֹד רַב *Filius gloriæ Patris* sive *Rabbi.* In Præfatione Grammaticæ R. Abraham de Balmis.

בלא, בִּלְשׁוֹן אַשְׁכְּנַזִּי *In lingua Germanica.* Vid. intrà in Lamed.

במ, בָּבָא מְצִיעָא *Porta media:* Est nomen tractatus in Thalmud.

במג, vel במב vel במא vel במט, ב״אי. ג׳ אוֹ ב׳ בר מן א׳ או *Præter unum, duo, tres,* & sic deinceps usque ad 10. inclusivè. Post decenarium numerû distinctè & separatim scribitur ב״מ, à literis numerabilibus, hoc modo: בר מן, ב״מ י״א *Præter undecim,* בר מן, ב״מ י״ב *Præter duodecim,* &c. in Masoreth præcipuè.

במכ, בֶּן מַעֲלַת כָּבוֹד *filius celsitudinis gloriæ.*

במש, בְּמִלּוֹת שׁוֹנוֹת *Dictionib.* seu *vocabulis diversis:* frequens in R. Kimhi.
2. בְּמָה שֶּׁאָמַר *In eo quod dixit.*
3. In Zohare, במש׳, i. st בְּמִסְתְּרָא *In Mose.*

במ״ת. Vide infrà in Mem.

בנ, בֶּן נַפְתָּלִי *filius Naphthali,* Rabbinus cujus in Biblijs lectionem sequuntur Orientales Iudæi, nomine *Iacob filius Naphthali.* vide ב״א.

בנא. Vide infrà in נא.

בנב. Vide infrà in Nun.

בנלבואעי, בָּרוּךְ נֹתֵן לַיָּעֵף כֹּחַ *Benedictus, qui lasso robur tribuit.* Sumptum ex Esa. 40. Sic suos plærunque claudere solent libros. Posteriorum literarû, quæ ex eodem Esaiæ Dicto desumptæ, sunt hæ voces integræ, וּלְאֵין אוֹנִים עָצְמָה יַרְבֶּה *Et viribus defecto robur* sive *virtutem adaugebit.*

בסג. Vide infrà in Samech.

בסד. Vide ב״ד & סד.

בסיט. Infrà in Samech.

בסמג & בסמק, בְּסֵפֶר מִצְוֹת גָּדוֹל *In libro præceptorû magno.* Alterû, בְּסֵפֶר מִצְוֹת קָטָן *in libro præceptorum parvo.* Duplex est apud illos liber in Legis præcepta, profusè

 & con-

& contractè de eis tractans.

בספ״ק, בְּסוֹף פִּרְקָא קַמָּא *In fine capitis primi.* Et cū ו præfixo, ובס״פק, est וּבְסוֹף *Et in fine*, &c.

בס״ת. Vide infrà in Beth.

בע״ה, vide ב״יה. Sed ו in fine ſæpè adjicitur, ut: בעזרת הצור וישו עתו בע״הו, in Pard. *Auxilio Rupis & ſalutis ejus.*

בעה״ז בְּעִנְיָן הַזֶּה *In hoc negotio.*

בע״ז. Vide infrà in Hain.

בענה״ה, בֶּן עֻזִּיאֵל עִנְיָן הַזֶּה, In Rakenati, ubi ſic habetur: וּבֶן תַּרְגֵּם יוֹנָתָן ב״ע״ה *Sic interpretatus eſt Ionathan filius Vzielis hoc negotium*, ſive *hanc rem.*

בע״פ, בְּעַל פֶּה, ut in præmiſſis illis in Tikkune Hazzohar: עַד שֶׁלֹּא נִתְּנוּ דְּבָרִים שֶׁבְּעַל פֶּה: *quādo nondum tradita eſſent res quæ oretenus traduntur.* Sic & in Zohar.

ב״פ, Vid.infrà in פ״י. בפ״ק. Vid.infr.in פ״ק.

בר, 1. בֶּן רַבִּי, vel Chald. בַּר רַבִּי *filius Rabbi.* 2. בְּרֵאשִׁית רַבָּה *Geneſis magna*: Commentarij nomen in Geneſin.

ברג. Vide infrà in ר״ג.

בז״ל, בְּמַאֲמַר רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה *In oratione* ſeu *ſermone Doctorum noſtrorum, fauſtæ memoriæ.*

בש, בֵּית שַׁמַּי, vel ut Talmudiſtæ ſine punctis ſcribunt שמאי, *Domus* ſeu *familia Schammai*: Rabbinus fuit celebris eodem tempore quo vixit Hillel. Hi duo Rabbini ob ſummam doctrinam cæteris præcelluerunt, & quia in multis inter ſe diſſentiebant, fuerunt primi, ſub quibus facta ſunt ſchiſmata. In Talmud frequens ipſorum mentio fit.

בשכמלו. בָּרוּךְ שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ לְעוֹלָם וָעֶד *Benedictum nomen; gloriæ regni ejus in æternum & ſemper.* In Zohare.

בת, בַּעַל תַּכְלִית *Quicquid terminos habet*: Sic בַּעַל בְּלִי תַּכְלִית כ״בת *Non habens terminum.* Quod infinitum eſt: in Pardes & Akida.

בה״ל. Vide infrà in ה״ל.

ג׳

Eſt in numeris, *tres, tria, ter, tertius*, &c. ſed geminatum ג״ג, apud Kabaliſtas valet גדולה גבורה, id eſt, quartam & quintam Numerationem divinam.

גה vel ג״זה, גְּזֵרַת הַשֵּׁם, vel הָאֵל *Decretum & ordinatio Dei.* Et cū præfixis, מ״גה ב״גה, בִּגְזֵרַת, מִגְּזֵרַת *In* vel *Ex decreto Dei.* גז״ו vel מגו״: nō eſt Raſche Theboth, pro גְּזֵרָה, מִגְּזֵרָה *Decretum, Ex decreto.* Iod in fine ſine punctis indicat Zere. In Grammatica, מִגְּזֵרַת, מ״גז *Ex aliqua radice exciſum.* hoc eſt, deflexum ſeu derivatum.

ג״י, גִּימַטְרִיָּא pars Kabbalæ, qua literæ poteſtatis numeralis commutantur.

גנ, גַּם כֵּן *etiam, ſic, itidem, ſimiliter*, &c. cum ב: in Zohar, בג״כ.

גמ׳, גְּמָרָא pars Thalmud, ubi abſolvuntur & deciduntur quæſtiones.

גנת, His tribus literis tres Cabalæ partes ſignificantur, quas vocant גִּימַטְרִיָּא נוֹטָרִיקוֹן תְּמוּרָה. Eſt autem גִּימַטְרִיָּא Cabbaliſtis, vocum expoſitio per characterum invicem dimenſionem numeralem ſive Arithmeticam. Hinc צֶמַח *Germen*, Zach. 3. v. 8. R. Kimhi idem valere inquit, quod מְנַחֵם *coſolator*, quod nomen eſt Meſſiæ; cùm ex utriuſque nominis literis reſultet numerus 138. Per נוֹטָרִיקוֹן Cabaliſtæ voces interpretantur, cùm dictio aliqua in tot reſolvitur vocabula, quot ſcripta fuit literis, quarū unaquæque emergentis dictionis initialem literam conſtituit. Sic R. Schelomon Iizchaki נפתלי in Midras Agadah exponit, נִתְקַבְּלָה פֹּה תְּפִלָּתִי לִפְנֵי יְיָ *Accepta eſt oratio mea coram Domino.* Cæterùm vocum expoſitionem Cabbaliſticam per תְּמוּרָה vide ſuprà in אלב״ם & אתב״ש. Et quomodo hæc à צירוף differat, vide in Pardes Schaar 30.

גע, 1. גַּן עֵדֶן *Hortus voluptatis, paradiſus.* 2. גִּלּוּי עֲרָיוֹת. *Denudatio verendorum.* Et cū ל, לב״גע, ut: לב״גע, frequens in Cōmentarijs. In Zoha: מֵהָהִיא מַחֲשָׁבָה אִשְׁתַּבּוּחוּ עֲבֵרוֹת חֲטָאוֹת וְזָרוֹנוֹת ע״ז וג״ע ושיר.

גש, גְּבוּרַת שְׁמוּאֵל *Lectio* (doctrina, diſciplina) *Samuelis.* Et cū מ *ex*, מ״גש, valet מִגִּבְרַת שְׁמוּאֵל *Ex lectione* vel *doctrina* aut *diſciplina Samuelis.* Nomen Rabbini.

ד׳

In numeralibus ſignificat, *quatuor, quartus, a, um, quartò*, &c.

דא, 1. דָּבָר אַחֵר *Verbum aliud* vel *ſermo alius.* id eſt, alia expoſitio. Frequens hujus uſus eſt in dubijs expoſitionibus. 2. דֶּרֶךְ אַחֵר vel אַחֶרֶת *via alia*, ſeu *modus alius.* 3. דָּא אִיהוּ *hoc eſt illud*: In Zohar.

דאק, דְּאָמַר קְרָא *Quod dixit Scriptura.* Chal. vide ſuprà in א״ק.

דבמ, דְּבָבָא מְצִיעָא *Porta media.* Vide ſuprà in ב״מ.

דה, דִּבְרֵי הַיָּמִים *Verba dierum*, liber Paralipomenon. Vide ſuprà in בר״ה.

דהנא, דְּהָא אָמְרִינָן *Nam ecce dicimus nos.* Talmudicum eſt.

דהעה, דָּוִד הַנָּבִיא עָלָיו הַשָּׁלוֹם *David Propheta*,

pheta, super quem pax. vel דָּוִיד הַמֶּלֶךְ, &c. *David Rex*: & tunc ם quandoque adijcitur, ut רהמע״ה, &c. in Pardes.

דהו. Vide infrà in ח״ו.

דל, דַּי לַמֵּבִין *Satis est intelligenti.* Forma proverbiali, ut & latinè: *Dictum sapienti sat est.* Et cum præfixo ו, sic: ודל, pro וְדַי *Et sat est,* לַמֵּבִין *intelligenti.*

דלמאע, דַּע לִפְנֵי מִי אַתָּה עוֹמֵד *Considera coram quo tu stas.* Solet in locum scribi, ubi semper in conspectu sit.

דלתה, דְּלָא תֵּימָא הָכִי *Ne ita dicas.* Talmudicum. Nam Talmudicè dicitur תֵּימָא pro Chal. תֵּאמַר. הָכִי pro כֵּן Hebraico.

דמ, דֶּרֶךְ מָשָׁל *Per modum Parabolæ.* id est, tropicè.

דעה, דָּוִד עָלָיו הַשָּׁלוֹם *David super eum pax.*

דפ, דּוּ פַּרְצוּפִין *Duæ personæ*; sic ex Zohar in Maareches Elohus vocatur sexta Numeratio divina, quòd ex benignitate & judicio, tanquam mari & fœmina constet.

דקבה. Vide infrà in קב״ה.

דר, דְּבָרִים רַבָּא *Deuteronomium* cum expositione *Rabba*. id est, *Magna*.

דרגמה, דְּרַבִּי גֵּרְשׁוֹם מְאוֹר הַגּוֹלָה *Rabbini Gersonis, luminis captivitatis* seu *exulum*. Sic vocant Rabbinum quendam, qui alienas literas reserantibus Anathema imprecatus est. Atq; hæc literis extrinsecus superscribunt hoc modo: תח״ר דר״ג מ״ה וְאָסוּר לְזָרִים *Et hoc interdictum sit externis sub anathemate Rabbi Gerson, luminis captivitatis.*

דת, דִּבְרֵי תוֹרָה *Verba Legis*, sc. Mosaicæ.

ה

1. Est quinque in numeris.

2. הַשֵּׁם *Nomen ipsum,* κατ᾽ ἐξοχὴν intelligentes nomen Tetragrammaton יהוה ineffabile. Est autem hoc puræ Dei essentiæ nomen, eamque ob causam soli Deo peculiare, cùm cætera effectiones magis & attributa alijs ferè communia significent.

האב. Vide suprà in א״ב.

האע, הֶחָכָם אַבְּן עֶזְרָא *Sapiens ille Aben Ezra.*

הבה, הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא *Sanctus ille* (per Antonomasian, Deus) *benedictus ipse.*

הבעל, vel **הבעלט**, הַבָּא עָלֵינוּ לְטוֹבָה *Veniens super nos ad bonum.*

הבת item **הבעת**. Vide suprà in בת.

הד. 1. הַיְנוּ דִּכְתִיב *Illud ipsum est, quod scriptum est.* Sine punctis legitur הייגו. Et cum ו sic, והד *Et est hoc ipsum, quod scriptum est.* frequens in Commentarijs.

2. Potest etiam esse הוּא דִּכְתִיב *Illud est quod scribitur.*

הה, 1. הוּא הַדִּין *Idem judicium, par est ratio.*

2. הַיְנוּ הַךְ *Illud ipsum est.* frequens apud Rabbinos.

3. הָנֵי הַךְ *Ista ita sunt.* הַךְ utriusque numeri est.

ההד, 1. הַיְנוּ הֵיךְ דְּאָמַר *Illud ipsum est, quod ait.*

2. דְּאָמַר vel הַיְנוּ הָא דְּאָמַר *Hoc ipsum est quod ait*, vel *quod dicitur*: vel הָדָא הוּא דְאָמְרִין *Hoc ipsum est quod dicimus nos*: vel הַיְנוּ הָא דִּכְתִיב *Hoc est quod scriptum est.* Modi loquendi Rabbinis frequentes.

3. הוּא הַדָּבָר *Hæc est res ipsa.*

הור, הַקָּדוֹשׁ הָרַב רַבֵּינוּ *Sanctus ille Magister, Magister noster.* Vel הֶחָסִיד רַבִּי *Pius ille Magister, Rabbi,* &c. Sic vocatur Rab. Iizhak. Item Rabbi Meir. Et cum præfixis, והר לה״ר, &c. Item, הֶחָכָם הַגָּדוֹל רַבִּי *Sapiens magnus Rabbi.* Sic vocatur R. Schelomo filius Gabirol, à R. David Kimhi.

הזל, הָרַב זִכְרוֹנוֹ לִבְרָכָה *Magister memoria ejus ad benedictionem*: vel est in plurali explicandum.

הי, הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ vel יִתְעַלֶּה *Dominus celebrandus* vel *attollendus.*

היד, הַבּוֹרֵא יִנְקוֹם דָּמוֹ *Creator ulciscetur sanguinem ejus.*

הכדא, הֵיכָא דְּאָמַר *Iuxta quòd dixit.*

הילל, הָיָה לוֹ לוֹמַר *Fuerat ei dicendum*: quod & sine Iod scribitur הלל.

הל, 1. הָיָה לוֹמַר *erat dicendum.*

2. הֲוָה לֵיהּ *Fuit ei.* In Midrasch Ruth. Hebraicè הָיָה לוֹ *idem.*

הלל. Vide suprà in הילל.

הלם, הֲלָכָה לְמֹשֶׁה מִסִּינַי *Mos, ritus, consuetudo tradita Mosi de Sinai.* Sunt traditiones Cabalisticæ.

הם vel **המי**, הָנֵי מִלֵּי *Hæc sunt verba* Et cum ב præfixo, בה״מ, valet בְּהָנֵי מִלֵּי *His ipsis verbis*; quod in eum sensum dicitur, quo supra ב״רא.

המדא, הֵיךְ מָה דְּאָמַר *Iuxta id, quod ait*: vel הֵיךְ מָה דְּאַתְּ אָמַר *juxta id quod tu dicis.* Cū locū aliquē Scripturæ citant. Potest & legi הַיְנוּ מָה דְּאָמַר *Illud ipsum est, quod ait.*

הנ״נ, הַיְינוּ נַמִּי *Sic etiam* in Zohar.

הנב׳, הַנָּבִיא *Propheta*. Non est ר״ת.

הנ״ל, 1. הַנִּזְכָּר לְמַעְלָה *Memoratum suprà.* 2. הַנִּזְכָּר לִי *Memoratum à me.*

הנר׳, הַנָּדִיב רַבִּי vel הַנָּגִיד *Magnificus, vel princeps ille Rabbi.*

הסמק. Vide infrà in Samech. ה״עה. Vide infrà in ע״ה. ה״עז. Vide infrà in ע״ז.

הק׳, הַקָּדוֹשׁ ὁ ἅγιος *Sanctus ille*. Dei epitheton.

הקבה, הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא *Sanctus benedictus sit*. Vel *sanctus ille celebrandus*. undique frequentiss.

הר״ר, הָרַב רַבֵּינוּ *Magister Magistrorũ nostrorum.*

הרר, הֶחָכָם רַב רַבֵּינוּ vel הַגָּדוֹל. *Ille sapiens vel magnus Magister Magistrorum nostrorum.* Hoc titulo afficitur in Rak. R. Elieser Wormatiensis.

הרא. הָרַבִּי אַבְרָהָם *Rabbi ille Abraham.*

הרדק Vide infrà in Resch.

הרמבם, הָרַבִּי מֹשֶׁה בֶּן מַיְמוֹן *Ipse Rabbi Mosche filius Maimonis*. & cum addito ז״ל, exponitur: *Ipse R. Mosche filius Maimonis, memoria ejus sit in benedictione.*

הש vel הש״י. Vide suprà ה׳ & ה ש, item ש״י. השי״ה. Vide infrà ש״יה.

ו

Multa hîc ex his, quæ suprà notata sunt, vel infrà notabuntur, reperies detracto vel addito *Vav*, quamvis aliqua eorum sine Vav omnino inveniantur. Est autem in numeris 6.

ואזל item ואק Vide suprà in Aleph.

ואל, וְאֵין לוֹמַר *Neque dicendum*. וב״ים. Vide infrà ב״ים. וב״כא. Quære infrà ב״א.

וגו׳ vel וגומ׳ וְגוֹמֵר *Et complens*. id est, Et cætera. Sic dicunt citãtes Scripturæ locum [illegible]. Non est rosch thebos; sicut nec וגל׳, quod vide.

וה״ה. Vide suprà in He. וח״שיל. Vide infrà in Zain. וח״לב. Vide infrà in Heth.

ויא. וְיֵשׁ אוֹמְרִים *Et sunt qui dicunt.*

ויל, וְיֵשׁ לוֹמַר *Et est dicendum, Et dici potest.* Quando objectionem solvunt.

וימ, וְיֵשׁ מְפָרְשִׁים *Et sunt qui exponunt.*

וים. Quære infrà in Iod.

ויקר, וַיִּקְרָא רַבָּא *Leviticus* cum expositione rabba. id est, *magna.*

וית, וְיוֹנָתָן תִּרְגֵּם *Et Ionathan convertit*, seu *transtulit*, Chaldæus Paraphrastes celeberrimus, qui tota Biblia ex Hebræo in Chaldaismum transtulit. Sed hodie tantùm Prophetarum versionem habemus.

וכה״ג. Quære infrà in Caph.

וכו׳, וְכוּ׳, וְגוֹ׳ *Et reliqua*. Propriè sic dicunt, cùm alia citantur, quàm ex contextu Bibliorum. Alij scribunt, וְכוּלֵּיהּ *Et totum illud.*

וכז, וְכָל זְמַן *Et omni tempore?* id est, quamdiu non est hoc, neque illud. Sæpè in Ziuni.

וכב. Vide infrà in Caph.

וכת, וְכִי תֵּימָא *Et si dicas*, interroges.

וכתי, וְכֵן תִּרְגֵּם יוֹנָתָן *Et sic reddidit Ionathan.*

ול׳, וּלְמַד *Et didicit*: vel וְלִמֵּד *Et docuit.*

ול׳, וְלוֹמַר *Et dicendo*, vel *dicendum.*

ולד, וְלַמֵּבִין דַּי *Et intelligenti sat est.*

ולמל, וְלֹא מָצִי לְמֵימַר *Nec potest dici*, vel, *nec convenit dicere*. In Thalmud.

ולש, וְלֹא שָׁנָא *Nec didicit*, seu *commentatus est*; *notavit, observavit.*

ומל Quære infrà in Mem, מ״ל. ומ״נל. Quære infrà in מ״ל.

ומש ומוֹ צֵאת שַׁבָּת *Et egressus Sabbathi*. Vide infrà in מ״.

ומת. Vide infrà in Mem. ונ״א. Vide infrà in Nun. וע״א. Vide infrà in Hain. ועין. Vide infrà in ע״ן.

וצע, וְצָרִיךְ עִיּוּן *Et consideratione indiget.*

ורת. Vide infrà in ר״ת. ות״ה. Vide infrà in ת״ה.

ותי, וְתַרְגֵּם יוֹנָתָן *Ac interpretatus est Ionathan*. Vel, ותרגום *Et Chaldæa interpretatio Ionathæ*. Vel, וְתַרְגּוּם יְרוּשַׁלְמִי *Et Targum Ierosolymitanum.*

ז

In numeris significat *Septem.*

זב, זְמַן בְּמָה vel בְּמָה *Tempus in quo*, vel *quando.*

זאב ולביא, זְכוֹר אֶת בּוֹרְאֶךָ *recordare Creatoris tui*. Aliàs, זַמְּרוּ אֱלֹהִים בְּכָבוֹד *Psallite Domino in gloria*; & וְהַצְנֵעַ לָלֶכֶת בֵּית יְיָ אֱלֹהֶיךָ *humilierus ingrediendo domũ Domini Dei tui.*

זל 1. זִכְרוֹנוֹ לִבְרָכָה vel זִכְרוֹנָם *Recordatio ejus vel eorum sit in benedictione*, fausta sit ac felix. Sic de mortuis loquuntur celebribus quidem, sed qui sanctimonia alioqui non fuerint insigniores. De his enim dicerent, ע״ה עָלָיו הַשָּׁלוֹם *Super eum pax*. Potest tamen explicari זָכוּר לְטוֹב *Memoratus ad bonum*; ut dicere solemus: *Quem honoris causâ nomino.*

2. זֶה לְשׁוֹנוֹ, cum ו præfixo plerunq;, & præcedente ספר aut מאמר aut simile: וְזֶה לְשׁוֹנוֹ: *Hæc*, vel, *& hæc ejus oratio est*, ita ille inquit. Ut nos Latini, post verba ex Authore aliquo recitata, dicimus: *Hæc ille, Hactenus ille.*

זלהה,

ז״לה״ה, וְזִכְרוֹנוֹ לְחַיֵּי הָעוֹלָם הַבָּא *Memoria ejus sit ad vitam seculi futuri.*

זצ״ל, זֵכֶר צַדִּיק לִבְרָכָה *Memoria justi est in benedictionem.* Desumptum ex Prov. 10. v. 7. Eodem sensu, quo superius illud ז״ל de mortuis.

זצו״ל, זֵכֶר צַדִּיק וְחָסִיד לִבְרָכָה *Memoria Iusti & benigni in benedictionem.*

זש״ה, זֶהוּ שֶׁאָמַר vel זֶה *Hoc est, quod dicit.* Et cum ו præfixo, וז״ש *Et hoc est*, &c.

זשה״ה, זֶה אוֹ זֶהוּ שֶׁאָמַר הַכָּתוּב אוֹ הַפָּסוּק *Hoc est, quod Scriptura*, vel *versus* (Biblicus) *dicit* Frequens in Midrasch. cum ו copula sæpè.

ח׳

1. Notat numerum octavum.

2. cum literis numeralib. est חֵלֶק *Pars libri* cujuscunque. Raro tamen sine ב servili inveniatur.

ח״ה, חִדּוּשׁ הָעוֹלָם *Renovatio mundi*: in More Nebhuchim.

ה״הרמ״מ, חָכָם הַקָּדוֹשׁ רַבִּי מְנַחֵם מֵרִקָּנָאטִי *Sapiens sanctus ille Rabbi Menahem de Rakenate.* Est celebris commẽtator in Pentateuchũ. Hæc ר״ת plenè legũtur in titulo commentarij hujus Rabbini in Pentateuchum.

ח״ו, חַס וְשָׁלוֹם *Parce & pax*, hoc est, absit. Vtuntur autem Rabbini his verbis, quando aliquid mali deprecantur, & amoveri petunt, ut: הַמִּינִים חוֹשְׁבִים ח״ו שֶׁיֵּשׁ שְׁתֵּי רָשֻׁיּוֹת *Heretici opinantur, parce & pax sit*, (hoc est, absit) *duo esse principia*, seu *potẽtias divinas*. Et cum præfixo ר, רח״ו, valet רַחַם וְשָׁלוֹם *Quod absit.*

חז״ל, חֲכָמֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה *Sapientes nostri bonæ memoriæ*, sive, *quorum memoria sit in benedictione.*

ח״ל, חוּצָה לָאָרֶץ *Extra terram.* scil. Israel. Et cum Monogrammis præfixis, לח״ל pro לְחוּצָה לָאָרֶץ Sic בח״ל, pro בְּחוּצָה, &c.

ח״לב, חֵרֶם לְזָרִים בְּנָחָשׁ *Anathema sit externis in serpente*, vel *juxta serpentem.* Hac verborum formula utuntur, cùm dira imprecatione feriunt & excommunicant.

ח״מ, חוֹל מוֹעֵד *Profestus dies festi*, sive Paschatis sive Tabernaculorum. Plenè scribitur חול המועד, &c. admittit præfixa כח״מ.

חנכל״שצם, חַמָּה נֹגַהּ כּוֹכָב לְבָנָה שַׁבְּתַאי צֶדֶק מַאֲדִים *Sol, Venus, Mercurius, Luna, Saturnus, Iupiter, Mars.* Nomina 7. Planetarum.

ח׳ס׳, חָסֵר vel חֲסֵרִים *Deficiens* vel *deficientia.* Cum dictio aliqua habet ה, vel י, vel ו implicitè quiescens.

חרמב״ם, חָכָם רַבִּי מֹשֶׁה בֶּן מַיְמוֹן *Sapiens Rabbi Moses filius Maimon.* Magnæ authoritatis Rabbi, nomine *Rabbi Moses Aegyptius.*

חרמב״ן, חָכָם רַבִּי מֹשֶׁה בֶּן נַחְמָן *Sapiens R. Moses filius Nahman.* Alias R. Moses Gerundensis.

י׳

1. est numerus denarius.

2. יְהֹוָה *Dominus.* Dei nomen essentiale, &, ut Iudæi contendunt, ineffabile, quod à quatuor literis, quibus cõstat, tetragrammaton appellatur. Differt ab alijs divinis nominibus:

1. quòd soli Deo tribuatur.

2. quòd nihil per se significet.

3. quòd puncta propria non habeat. Sed singula reliquorum omnium, omnia & singula ista habent, & à certis actibus imponuntur. Sæpiùs per duo יי, nonnunquam etiam per tria notatur, hoc modo, ״. Et cum monogrãmis præfixis, לייי בייי, id est, לַיהֹוָה, בַּיהֹוָה, &c.

י״א, 1. יֵשׁ אוֹמְרִים *Sunt qui dicunt.* 2. יְהֹוָה אֱלֹקִים *Dominus Deus.*

י״ג, יֵשׁ גּוֹרְסִים *Sunt docentes*: in Pard.

י״ה, יוֹם הַכִּפּוּרִים *Dies expiationum*, qui decimo die Tisri, mensis septimi agebatur. ב In בי״ה est servile præfixum.

יה״בי, יְקוּתִיאֵל הַכֹּהֵן בַּר יְהוּדָה *Iekuthiel Sacerdos filius Iehuda.* Nomẽ est unius ex הַנַּקְדָנִים *Punctatoribus*, qui librũ edidit titulo עֵין הַקּוֹרֵא *Oculus lectoris*, ubi nonnulla tractat de punctis. Elias in Tabulis fractis, sub finem libri Masoreth Hammasoreth.

י״ט, יוֹם טוֹב *Dies festus*, lætus. Sic vocant solennitates, quas habent per annũ, præter Sabbatha, Item diem sympoſij ac hilaritatis.

ייי vel **יי**. Vide י simplex.

י״כ, יוֹם כִּפּוּרִים *Dies expiationum*: in Ziuni. vid. י״ה.

י״מ, יֵשׁ מְפָרְשִׁים *Sunt qui exponant.*

ימ״ה, יוֹצֵא מִכְּלָל vel יוֹצְאִים, *Exit*, vel *exeunt à canone.* Apud Eliam Levitam. Frequens apud eos, qui accentus tractant, cùm exceptionem afferunt.

י״ס, 1. יֵשׁ סְפָרִים *Sunt libri.* Et cum ו præfixo, וי״ס *Et sunt libri.* ובי״ס *Et in nonnullis exemplaribus.* Sic loquuntur, ubi variam lectionem afferunt.

2. י׳ סְפִירוֹת, 10. *Numerationes.* De quibus in Zohar, Sepher Iezira, Pardes, &c. vid. ע״ס.

י״צ, יִשְׁמְרֵהוּ צוּרִי *Custodiat eum rupes mea.* id est, Deus.

יצה״ט & **יצה״ר**, יֵצֶר הַטּוֹב & יֵצֶר הָרַע *Cupido bona, & cupido mala.* in Zoh. Pard. & alibi.

יצו״ן, יִשְׁמְרֵהוּ צוּרִי וְגוֹאֲלִי *Custodiat eum Petra mea & Redem-*

& Redemptor meus. Posteriora duo vocabula desumpta sunt ex fine Psal. 19. Sic privatis hominibus, quos nominarunt, bene precantur.

יקב, יִחוּד קְדֻשָּׁה בְּרָכָה: *Vnitas, Sanctimonia, Benedictio.*

ירה, יָרוּם הוֹדוֹ: *Extollatur majestas ejus*, vel יָרוּם רוּם הוֹדוֹ *Extollatur celsitudo majestatis ejus.* Sic de principibus & potestate præditis viris adhuc viventibus loqui solent.

ירם, יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ: *Sit beneplacitum à conspectu tuo.* Aliàs sine ם, ייר, יְהִי רְצוֹנְךָ: *Sit beneplacitum tuum*, velis. Sic Deum compellant.

יש, יִמַּח שְׁמוֹ: *Deleatur nomen ejus.* Sic imprecantur idololatris.

2. ישׁ, ישראל: non est resch thebos.

ישויז vel sic ישויז, יִתְבָּרֵךְ שְׁמוֹ וְיִתְעַלֶּה זִכְרוֹנוֹ: *Benedictum sit nomen ejus, atque extollatur memoria ejus.*

ישׁי עמהן, יָבֹא שָׁלוֹם יָנוּחַ עַל מִשְׁכָּבוֹ הוֹלֵךְ נְכֹחוֹ: *veniat pax, quiescat super lectum ejus, qui ambulat rectè.*

ית, 1. יוֹנָתָן תִּרְגֵּם *Ionathan interpretatus est.* At ית׳ cum uno apiculo, vel sic יתב׳ aut יתע׳, est יִתְבָּרֵךְ: *Benedicatur*, vel יִתְעַלֶּה: *Extollatur*, quorum alterutrum divino nomini subjungunt, ut jam dictum est alibi. Sed hoc frequenter legitur cum duobus apiculis, hoc modo: י״ת: in lib. Epistolarum Haiamban, &c.

יתקק, יְשַׁעְיָהוּ תְּרֵי־עֲשַׂר קִינוֹת קֹהֶלֶת: *Esaias, Duodecim Prophetæ, Threni, Ecclesiastes.* Symbolum librorum in quorum fine repetitur penultimus versiculus.

כ, Inter literas numerales significat 20.

כא, 1. כִּי אִם *Nisi, sed.*

2. כָּל אֶחָד *Vnusquisque.* (Hoc quidam minus rectè legunt pro כִּי אֶחָד *Quoniam unus*, vel *unum*) Et cum Monogrammis præfixis, וכיכא, וּבְכָל־אֶחָד *Et cum unoquoque.*

3. כִּי אַחַר *Quia postquam.* In Pard.

4. cum ז״ל est, כְּמוֹ אָמְרוּ חֲכָמִים זִכְרָם לִבְרָכָה. Sæpè in Comentario in librum Cosdroa.

כג, 1. כֹּהֵן גָּדוֹל *Summus sacerdos.*

2. כְּנֶסֶת גְּדוֹלָה *Synagoga magna.* At cum uno apice כג׳ est כְּגוֹן, idem quod כְּמוֹ, *sicut, veluti.*

כד, כְּמָא דְאָמַר *Vt dicit*: Chaldaicum.

2. כָּל־דָּבָר *Omne verbum, omnis res.*

כדא, 1. כְּמָא דְאַתְּ אָמַר *ut tu dicis.* vel כְּמָא דְאִתְּמַר *Vt dictum est*, nempe in hoc illove loco biblico. freq. in Zohar.

2. כְּדָא vel כְּדְאָמְרִינַן *Secundùm quod dicimus, sicuti* vel *quemadmodum dicimus*, &c.

כה, 1. כֵּן הוּא *Sic est.* Obvium apud Masorithas.

2. כִּי הַיְּךְ *Nam sic*: in Zohar.

3. In Sepher Ziuni: כִּסֵּא הַכָּבוֹד *thronus gloria.*

כהא, כֵּן אוֹ כָּךְ הוּא אוֹמֵר אוֹ אָמַר *Sic, ita ille dicit, dixit.*

כהג item כדהגן, כְּהַאי גַוְנָא (quod scribunt sine punctis כהאי גוונא) *Ad hunc modum.* Et cum Vau וכ״הג *Et id genus similia.* כהוג׳ cum uno apice, pro כְּהוֹגֶן *ut decet, ut par est.*

כז, כָּל־זֶה *Totum istud.*

כי, In Masoreth ponitur interdum pro 30. in numeris: nam לי apud illos alium habet sensum seu usum, ut patebit infrà.

2. Est כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל *cœtus Israël.*

כך, 1. Rabbinis significat כָּל־כָּךְ *usque adeò, in tantum, tam.*

2. Chaldaicè, כָּל־כְּגַן, & præcedente serè Vav, וכ״כ, pro וְכָל־כְּגַן *Et omnia ejusmodi.*

3. In Masoreth valet כֵּן כְּתִיב vel כְּתִיבִין כֵּן *Ita scribitur*, vel כְּתִיבִין כֵּן *Scribuntur sic.*

כל & כלן, לָשׁוֹן כָּל־לְשׁוֹן vel כָּל־לִשָּׁנָא *Omnis lingua*: hoc est, dictio ita sumpta. At cum apice vel puncto super Lamed, hoc modo: כל׳ vel כל׳ valet כֻּלְּהוֹן *Omnia*, ut: כ״ל כ״כ valet כֻּלְּהוֹן כְּתִיבִין כֵּן *Omnia ita scribuntur.* Vel כל חס׳ *Omnia sunt deficientia*, כל מל׳ *Omnia sunt plena*: כֻּלְּהוֹן מְלֵאִים & כֻּלְּהוֹן חֲסֵרִים &c. Extra Masoreth valet כְּלוֹמַר *quasi dicat.* Sæpius scribitur כלו׳ vel כלומ׳.

כלע, כִּי לְעוֹלָם חַסְדּוֹ, in Prec. & מערכת אלהות, quod in Psal. 136. 26. vicibus repetitur, juxta 26. Generationes quam per divinam benignitatem perstiterunt sine Lege, ut ibi dicitur.

כמ, 1 כְּבוֹד מַעֲלָה *Gloria celsitudinis*, &c.

2 מְצָאתִי *ita inveni.* In margine Zohar, quando aliquid omissum aut obscurum videtur.

כמהר, כְּבוֹד מַעֲלַת הַקָּדוֹשׁ הָרַב רַבֵּינוּ *Gloria celsitudinis sancti Magistri Magistrorum nostrorum.* In præfatione Grammaticæ R. Abraham de Balmis.

כמהר, כְּבוֹד מַעֲלַת הָרַב רַבֵּינוּ *Gloria celsitudinis Magistri Magistrorum nostrorum.*

כמהרה, כְּבוֹד מַעֲלַת הַקָּדוֹשׁ הָרַב רַבֵּנוּ *Gloria celsitudinis*

celsitudinis sancti illius Magistri magistrorum nostrorum, &c.

כמר, כְּבוֹד מַעֲלַת רַבִּי *Gloria excellentiæ Rabbi.*

כמש, כְּמוֹ שֶׁאָמַר *ut dixit, secundùm quod dixit.* 2. כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב *sicut scripsit.*

כנל, כֵּן נִרְאֶה לִי *Sic videtur mihi.*

כע, כֶּתֶר עֶלְיוֹן *Corona suprema*, dicitur primus gradus apud Cabbalistas quo se Divinitas manifestare cœpit.

כק, כָּל-קְרָיָא *Tota Scriptura*, in Masoreth. Sic appellant 24. libros Bibliorum à legendo. Posset etiam legi כָּל-קְרִיאָה *idem.*

כש, כָּל-שֶׁכֵּן *Quantò magis*. Et sequente particula negativa שֶׁלֹּא, hoc modo: כָּל-שֶׁכֵּן שֶׁלֹּא *Quantò minus*. Et cū ו התאי לא יתכר כין וכוש, על ידיהב ש עלאי, negat sine שלא. In Zohar.

כשא, כְּשֶׁאָמַר, Caph hoc loco propriè tempus, non similitudinē demonstrat, *cùm dixit.*

כה, כָּתוּב, כְּתָב *Scriptura*, non est Rasche Theboth, sed abbreviatio.

ל, 1. Significat numerum trigesimum.

2. לֵית *Non est*, alibi scilicet. Frequens in Masoreth, ubi semel notant vocem aliquam reperiri. Porro vitandæ confusionis gratia, ubi trigesies dictionē aliquam inueniri voluerunt significare, integrum nomen literæ ad marginem notarunt, hoc modo, למד. In nonnullis tamen Exemplaribus pro hoc scribitur, כ׳ י, quæ faciunt triginta.

3. לָשׁוֹן, ut in Pardes: והעתקנו ל *descripsimus linguam ejus*. id est, verba.

לא, 1. לָשׁוֹן אַחֵר vel אַחֶרֶת (vel אֲחֵרִים) *Lingua alia*, id est, expositio vel glossa alia. Chaldaicè לִשָּׁנָא אחרנא, vel לשון אחרת pro eodem dicitur. Et pluraliter, לְשׁוֹנוֹת אֲחֵרוֹת *linguæ aliæ.*

2. לָשׁוֹן אַשְׁכְּנַז *Lingua Germanica*. Cùm Hebraica Germanicè interpretantur.

לא, Vide suprà in Aleph.

לג, לִגַרְמֵיה Accentus Euphonici *Pesika* epitheton cum puncto uno. At ל״ג gemino apice, in numeris facit 33. Observa discrimen, ne confundaris.

לד, לֵית דִּכְוָתֵיהּ *Non est ei simile*. In Masora, ut suprà exposuimus, ל solum idem præstat. Sed nonnulli Grammaticorum Masoritica tractantes dicunt ל ד, ut suprà.

להד, לְמָה הַדָּבָר דּוֹמֶה *Cui res similis est?* Alij: *cui res simile est?*

לזא, לְזֹאת אָמַר vel לְזוֹאת *Idcirco ait*,

ליש, לְיִשְׂרָאֵל vel לְיִשְׂרָאֵל *Israëli*. At in Masoreth לָשׁוֹן vel לִשָּׁנָא *Lingua*. Et pluraliter לְשׁוֹנוֹת vel לִשָּׁנֵי pro לְשׁוֹנֵי *Linguæ, acceptiones, significata.*

לבא, 1. לָכֵן אָמַר vel לְכָךְ אָמַר *Ideò dicit*. Et cum ו ולכן vel ולכך אמר ול כא *& propterea inquit*. et ג pro א, לָכֵן נֶאֱמַר *idcirco dictum est*. vide ל ג.

2. לְכָל-אֶחָד *unicuique.*

למנמ, לְמַאי נָפְקָא מִנַּהּ *Quo egreditur inde*, *quo res evadit?* מַאי pro מָה est.

למר, Vide suprà ל.

לנ, 1. לָכֵן נֶאֱמַר vel לְכָךְ נֶאֱמַר *Propterea dictum est.*

2. ל נ maximè cum ו, ול נ, וְלִי נִרְאֶה *Et mihi quidem videtur.*

לסה, לְסֵפֶר תּוֹרָה *Libro Legis*. Vide in Samech.

לעט, לֵב עַיִן טְחוֹל *Cor, oculus, splen*. In Thalmud.

לעש, לְעֶרֶב שַׁבָּת *Ad vesperam Sabbathi*. Sic appellant Parasceven Sabbathi, id est, vesperam diei Veneris.

לפי, 1. לְפִיכָךְ *Propterea.*

2. לְפֵירוּשׁ vel לפירוש *Iuxta expositionem*, vel *expositionque.*

לפק. Vide infrà in litera Pe.

ליקוליקי, ליקאליקה, לאקריא, אוה, אוי *vel* לא *Non legitur Aleph: vel non legitur* ה, *vel* ו, *vel* י, &c.

מ, 1. In numeris est 40.

2. cum litera numerali, vel vocabulo initium alicujus libri notante, est מַאֲמָר *sermo*, מִשְׁנָה *Δευτέρωσις.*

מא, 1. מִשְׁקָל אַחֵר *Pondus aliud, forma alia* vel *species*. Familiare Grammaticis.

2. מִדְרַשׁ אַגָּדָה *Homilia collectionis*: Commentarius acroamaticus, ubi jucunda narrantur. Alij efferunt הַגָּדָה, ab הִגִּיד *nunciando*. Hoc tamen sæpiùs sic signant, מא גר מִדְרַשׁ אַגָּדָה.

3. מִכָּל-אֶחָד *De unoquoque*: de singulis.

מאגר. Vide proximè antecedens מא.

מב, מַעֲשֵׂה בְרֵאשִׁית *opus Creationis*, quod in capite primo Geneseos describitur.

מביא, 1. מַתָּן בַּסֵּתֶר יִכְפֶּה אָף *Donum in occulto èvertet iram*. Solet gazophylacijs Ecclesiasticis superinscribi.

2. מִי בָכֶם יְרֵא אֲדֹנָי *Quis inter vos timens Deum?*

מנש, מִגְּזֵרָה שָׁוָה *à pari*, vel *simili*. Vnus ex 13. modis, quibus inquiunt Legem enarrari posse, quos afferunt sub initio Precationum.

מה

מא מַן דְּאָמַר *Is qui dicit.* Chaldaicum.

מדא מָה דְּאַתְּ אָמַר *Id quod tu dicis.* Chald.

מה 1. מְאוֹרַת הַגּוֹלָה *Lumen captivitatis.* hoc est, exulum. Epitheton cujusdam Rabbi nomine Gerson. Vide supra in ר״גר מה.

2. Valet מִדַּת הַדִּין *Modus judicij.* rarius מִדַּת הָרַחֲמִים *modus misericordiæ.* Sæpè præfixa admittunt במה *per modum* &c. המה, למה.

3. מַלְכֵי הָאֻמּוֹת *reges Gentium*: distincti à regibus Israëlis.

4. מַכְחִישֵׁי תוֹרָה *negantes Legē.* scil. Mosis.

מהגם מְנָא הָנֵי מִילֵּי *unde hæc verba.* Thalmud

מהרר מַעֲלַת הָרַב רַבֵּנוּ *Celsitudo magni magistri nostri*: & ו post מ inserto, מעלה והרב רבנו.

מט 1. מָה טַעַם, vel Chaldaicè מַאי טַעְמָא (non מן) *Quis sensus? Quæ ratio?*

2. מִדַּת טוֹב *Conditio* (modus, proprietas) *boni.* In Zohar.

מי 1. מְנָא יָדְעִינָן *unde scimus.* Chaldaicum.

2. מִלְחֲמוֹת יְהֹוָה *Prælia Domini.* Est nomen libri conscripti à R. Levi ben Gerson. Vide infrà in ממי. Admittit etiam alia præfixa, למי, במי, &c.

מכ מַעֲלַת כְּבוֹדוֹ, vel מַעֲלַת כְּבוֹד *Celsitudo gloriæ tuæ*, vel *celsitudo gloriæ.*

מכבי מִי כָמוֹךָ בָּאֵלִים יְהֹוָה. *Quis sicut tu in dijs, Domine* Tetragrammaton? Quo pro belli tessera prosperè ac fœlicissimè usus est Iudas de familia Hasmonæorum, unde מַכַּבַּאי cognominatus est; cum interjecto א post כ.

מל 1. מְנָן, vel explicitè מְנָא לָן *unde nobis.* Et cū ו, ומנל, וּמְנָא לָן *& unde nobis.* Scribitur & בִּמְנָא לָן, &c.

2. מָה לִי *Quid mihi?* At cum simplice apice מלי est מָלֵא vel מְלֵאִים *plenum*, vel *plena*: in Masoreth.

מלה מַלְכוּת הָרִשְׁעָה *Regnum impietatis.* Elias mavult adjectivè legi הָרְשָׁעָה. Sic nominarunt regnum Antiochi & Græcorum, à quibus afflicti sunt. Et postea etiam *regnū Romanum* ita appellitarunt.

מלהד מָשָׁל לְמָה הַדָּבָר דּוֹמֶה *exemplum, cui res assimiletur.*

ממ 1. מִכָּל מָקוֹם *Nihilominus.*

2. מַעֲשֵׂה הַמֶּרְכָּבָה *opus Currus*; ut describitur Ezech. 1. vid. מב; nam in hæc duo dividitur objectum totius Sapientiæ veteris.

ממה מֶלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים *rex regum regum.*

ממי מִסֵּפֶר מִלְחֲמוֹת יְהֹוָה (vel מספרי vel מִסִּפּוּרֵי *ex libro librisve* vel *historijs* seu *narrationibus præliorum Domini.* Est liber conscriptus à R. Levi seu Gerson, quem ipse in Commentarijs super Danielem sæpè citat.

ממרעה Vide infrà in מרעה. מנל. Vide supra in מל.

מס מַסֶּכֶת *Sectio* Tractatus Thalmudici vel etiam alterius libri. cum ב, במסי, &c. Non est רת.

מסג מָסוֹרָה גְּדוֹלָה *Masora magna*, quod notant etiam מסרה הַגְּדוֹלָה, מ כרה *Masora magna.* At Masoram parvam ita cōtrahunt, מָסֹרָה קְטַנָּה. Non desunt & qui magnam quidem ita significent: מָסֹרָה הַגְּדוֹלָה, מסוה parvam verò sine Vav, מָסֹרָה הַקְּטַנָּה, מסה *Masora parva.*

מסוה & מסה. Vide in mox antecedente מסג.

מעכפ מֵעַל כָּל פָּנִים *supra omnes facies*: In Zohare. Vide infrà עכפ.

מפ מֶצַע פָּסוּק *Medium versus.* Vox Ierosolymitanæ linguæ מֶצַע vel אֶמְצַע, respondet Hebræo תּוֹךְ vel תָּוֶךְ *medium.* At כפי est מַפְתֵּחַ *clavis*, libri nomen, cujus author R. Levi Hispanus. Et admittit utrumque voces monogrammas in כמפ vel במפי &c.

מק מִקְרָא קֹדֶשׁ *Convocatio sanctitatis*, id est, cœtus sanctus, celebris solennitas.

מר 1. מַעֲלַת רַב vel רַבִּי *Excellentia* vel *celsitudo Rab* vel *Rabbi.* Vide supra in כמ & כמר. In quo plærīq; errant, valere כְּמוֹ מוֹרָה רַבִּי *sicut docet Rabbi.* Quod non sine ש diceretur, כְּמוֹ שֶׁמּוֹרָה. Aut valet כְּמוֹ מָרָא רַבִּי *Sicut dominus Rabbi.* Cùm in titulis ponatur, nec ita utantur particula כְּמוֹ.

2. מִדְרַשׁ רוּת *Homilia Ruth.*

מקו מקל וחמר, vid. קו.

מרעה משֶׁה רַבֵּנוּ עָלָיו הַשָּׁלוֹם *Moses magister noster super eum pax.* Et cum מ, ממרעה *à Mose* &c. Significant autem hoc elogio Mosen Legislatorē. cū præfixis למרעה, כמרעה, כמרעה, ומרעה, &c.

מש 1. מוֹצָאֵי שַׁבָּת *Exitus Sabbathi.* Sic appellant noctē, quæ diem Sabbathi proximè sequitur,

quitur, atque excipit. Et cum ומ״ש, *Et exitus*, &c.

2. כָּה שֶׁאָמַר *Id quod dixit.*

3. מַי שְׁנָא, Sine punctis מאי, *Quanam est doctrina? quid dicendum?* Talmudicè sic dicunt, cùm ex aliquo contextu nonnihil observatu dignum esse volunt innuere.

4. מְנַחֵם שְׁפִּירָא *Menahem Spirensis.* Rabbini nomen, qui emendatum habuisse fertur Pentateuchum.

מש״כ, מָה שֶׁלֹּא כֵן *Quod ita se non habet, non est:* Kol Bochim.

מ״ת. 1. מַתַּן תּוֹרָה (ita enim מתן in Reg. rectè cum ׳ scribitur, Prov. 18. v.16.) *Datio Legis*, cujus festum celebrant in Pentecoste. Ajunt enim die quinquagesimo ab exitu ex Ægypto datam fuisse Legem. Et cum præfixis במ״ת, *In datione Legis*, ומ״ת *Et datio*, &c.

2. מִשְׁנֵה תּוֹרָה *Repetitio Legis*, id est, Deuteronomium: In Masora.

נ

1. In numeris est 50.

2. ן Finale, אבן *Filius*, quo non filius ὁμός, sed ad patrem proximum, sed ad familiam intelligitur: quemadmodum Christus filius Abraham & Davidis appellatur. Est Arabica vox, qua plærique Hispanorum, præsertim qui Arabicè docti fuerunt, uti maluerunt, quàm Hebraica בן, ן׳ עזרא ראבע״ם Rabbi Abraham Aben Ezra. Sunt qui ב lene legant אֶבֶן, ac ita videntur legisse veteres Arabes, qui de familiæ nomine quã propriè se nominare maluerunt, Averrois, Avisena, Nun absorpto, id est, אבן רעים, & אבן סני. Elias mavult ב cum Dagesch legi, putatq; in sua lingua scribi אבן vel אֶבִּי, utraque literâ raptâ per Gisme, (ut Arabes vocant) id est, Scheva. Est ergò ן׳ עזרא *Aben Ezra*, filius Ezræ, id est, de cognatione Ezræ, qui suum genus ad Ezram, ut stirpis auctorē & principem, Hebr. ראש הָאָבוֹת, referat. Aliàs enim patrem habuit מאיר *Meir.*

נ״א, נֻסְחָא אַחֶרֶת (vel Chald. אָחֳרָנָא) *Exemplar aliud.* Et cum præfixis, בנ״א *In Exemplari alio*, ונ״א *Et Exemplar*, &c. At נא׳ cum unico apice, שנא׳ נֶאֱמַר, *Dictum est*, & cum ש, *Quis dictum est*, vel *Prout dictum est.* Passim in Commentarijs, cùm Scripturam citant, non alia.

נז׳, נִזְכַּר *Memoratum*, & cum ה, הנז׳ הַנִּזְכָּר. Non est ר״ת.

נט״ש, נוֹתֵן טַעַם *Dans intelligentiam*; cùm sensus aliquis explicatur.

נ״כ, נְבִיאִים כְּתוּבִים *Prophetæ, Hagiographa.* Et cum ב, sic בנ״כ, בִּנְבִיאִים וּכְתוּבִים *In Prophetis & Hagiographis.*

נ״ל. 1. נִזְכָּר לִי *Memoratum à me.* Vel נִרְאָה לִי *Videtur mihi.*

2. נִזְכַּר לְמַעְלָה *Memoratum suprà.* Et cum ו, ונ״ל *Et memoratū est suprà*, &c. Vide הנ״ל.

3. נוּכַל לוֹמַר *Possemus dicere.*

נטל״ש, נוֹתֵן טַעַם לְשַׁבַּח, &: נוֹתֵן טַעַם לִפְגַם.

נמ, נִפְקָא מִנָּהּ *Exit inde, hinc consequens est.* Chald. & Talmudicè מנא pro מִנָּה.

נ״נ, נִינְוֵה *Ninive.* Vrbis nomen à pulchritudine sic appellatæ. Valet etiam נִבּוֹכַד נֶצַּר, &c. Non sunt ר״ת.

נ״ס, נֶצַח סֶלָה *Semper, Sela.* In lib. Raziel.

נ״ע, נוּחוֹ עֵדֶן *Requies ejus sit Paradisus.* Sic sæpè defunctorum meminerunt, pro ז״ל vel זצ״ל suprà dictus.

נפתל״י, נִתְקַבְּלָה פֹּה תְּפִלָּתִי לִפְנֵי יְהֹוָה *Accepta est hic oratio mea coram Domino.* R. Schelizch. In Midras Aggadah.

נר״ו, נִטְרֵיהּ רַחֲמָנָא וּפָרְקֵיהּ *Custodiat eum Misericors; & eripiat eum.* In titulis librorum.

ס

1. Notat numerum 60.

2. Cum literis numeralibus est סִימָן *signum.* Scribitur etiam cum ׳, ut: ס״י. Frequens in Cosdroa, & Commentario in eum.

3. Sequēte vocabulo, quod titulus est cujuscūq; libri, est סֵפֶר *Liber*, ut: פי׳ בס׳ התמונה פֵּרֵשׁ בְּסֵפֶר הַתְּמוּנָה *Explicavit in libro Figuræ:* in Pardes.

4. סְתוּמָה Clausum vel clausa. Hac litera in Pentateucho inter duos illos versiculos notatur spacium debere esse angustum & arctum, quod ipsi clausum vocant. Eandem rationem habent tria Majuscula ס duabus פרשיות interjecta, hoc modo: סֵ״ס, סְתוּמָה סְתוּמָה סְתוּמָה; quibus spacium inter antecedentem & consequentem פָּרָשָׁה angustum & arctum relinquendum significatur.

ס״א, סֵפֶר אַחֵר *Liber alius.* Et cum ב בספר אחר *In alio libro*; quod margini Bibliorum vel textui etiam in alijs libris adscribunt, notantes variam lectionem. Nam נ״א de alijs exēplaribus propriè dicunt, ut suprà. & cū מ׳, סְפָרִים אֲחֵרִים מָצָאתִי *Libros alios inveni.*

Sæpè in Commentario super Maareches Elohus.

סב״י. סְבִירִין *Opiniones*, quæ creduntur falsæ. In Masoreth. Non sunt, ״רת.

סג. סוֹף גְּמָרָא *Finis Gemaræ*. Et cum ב sic, בס״ג id est, בְּסוֹף גְּמָרָא *In fine Gemaræ*.

סד. 1. סָלְקָא דַעְתָּךְ *Ascendit mens tua*, vel *in mentem tuam?* putásne? aut in animum inducis? in eum sensum utuntur, cùm quid amoliuntur.

2. Valet cum ב in principio & fine librorum sic, בס״ד. בְּסִיַּעְתָּא דִשְׁמַיָּא *Cum auxilio cælesti*. Vide ב״ד.

סדא. סָלְקָא דַעְתָּךְ אָמִינָא *Ascendit mens tua, quod dicam*, putas me dicere?

סה. ספר הבהיר. In Pardes aliàs communiter est, סֵפֶר הַזֹּהַר.

סי. 1. סִימָן *Signum*. frequens in Saare Zedek, & in Masorithis, qui multa memoriæ causâ symbola proponunt, ex suis locis intelligenda, sæpè obscura & arguta.

2. סִפְרָא *Liber*, more Chaldaico, sed tunc solet addi פ, sic ס״פ, & cum ב בס״פ *In libro*, & cum ד דס״פ *Libri*, &c.

3. ספר יצירה *Liber formationis*. Liber Abrahamo ascriptus, fundamenta Cabalæ obscurâ brevitate tradens.

סכה. 1. סַךְ הַכֹּל vel סְכוּם *Summa totius*. In Bahir.

2. Sine ב, ספר הזהר *Liber Zohar* seu Elucidarius: Pard. & Minhas Iehuda frequentiss.

סל. סְבִירָא לֵיהּ *Opinio ejus est*.

סמוט. סוּר מֵרָע וַעֲשֵׂה טוֹב:

אמל״ס. סלה: אז טוב לאיתפר

סמג. סֵפֶר מִצְוֹת הַגָּדוֹל *Liber mandatorum magnus*. Vide in Beth suprà.

סמק. סֵפֶר מִצְוֹת קָטָן *Liber parvus mandatorum*. De quo & suprà in Beth.

סס. סָפֵק סְפֵיקָה *Dubium dubitatum*. Res in dubium tracta.

ססס. Vide suprà in Samech simplici.

ספ. סוֹף פָּסוּק *Finis versus*. Vel pluraliter, סוֹפֵי פְּסוּקִים *Fines versuum*.

ספק. סוֹף פֶּרֶק קַמָּא *Finis primi capitis*.

סרנג. סְמִיכוּת רִבּוּי נְקֵבָה כִּנּוּי *Constructio, (sive regimen,) pluralis numerus, fœmininum, suffixum*. Hæc quatuor causas constituunt Grammaticæ mutationis punctorum.

סת. 1. סֵפֶר תּוֹרָה *Liber Legis*. Et cum præfixis monogrammis, לס״ת בס״ת. id est, *In libro Legis, ad librum Legis*, &c.

2. סִתְרֵי תוֹרָה *Occulta Legis*. In Zohar.

3. סוֹף תֵּיבָה *Finis dictionis*. Vel סוֹפֵי תֵיבוֹת *Fines Dictionum*. De quo infrà in ר״ת.

סתר. סוף תוך ראש *Finis, medium, caput*. In Pardes.

ע

1. In numeris est 70.

2. Sequente litera numerali, est עַמּוּד *Columna*, scil. libri. Frequens in qualicunque librorum Indice.

עא. 1. עִנְיָן אַחֵר *Negotium aliud*, *alia significatio*: Frequens in radicibus Kimhi cum ו, וע״א *Et aliud significatum*.

2. עוֹבְדֵי אֱלִילִים *Colentes idola*. Idololatræ.

עאכו. עַל אַחַת כַּמָּה וְכַמָּה *Pro uno quot & quot*. Sic dicunt pro, *quantò magis*. Pro כַּמָּה dici etiam potest בַּמֶּה *Idem*.

עג. Si præcedat vox אף hoc modo, אף ע״ג, אַף עַל גַּב, est, *quamvis*: Vide אע״ג: Nam rariùs אף integrè literis ע״ג ascribitur.

עגמ. עַל גַּב מִזְבֵּחַ *In superficie altaris, super altare*.

עד. 1. עַל דֶּרֶךְ *Per modum* seu *viam*.

2. עַל דָּא *Super hoc*, id est, ideo, propterea. in Zohar.

עדה. עַל דֶּרֶךְ הָאֱמֶת *Per (vel secundùm) viam veritatis*. id est, proprijssimè. Et cum ו, ועד״ה *Et proprijssimè*.

עדמ. עַל דֶּרֶךְ מָשָׁל *Per modum parabolæ, figuratè*.

עה. 1. עָלָיו הַשָּׁלוֹם *Super eum pax*. Sic de Sanctis loquuntur, quorum mentio in sacris Biblijs fit. Vt differat à ז״ל. Vide suprà: Et cum præfixo ה, הע״ה, præcedente nomine proprio, דוד, שלמה &c. significat: הַמֶּלֶךְ עִמּוֹ הַשָּׁלוֹם *Rex, cum eo pax*.

2. עִנְיָן הַזֶּה *Negotium hoc*.

3. Rariùs עוֹלָם הַזֶּה *Mundus hic, seculum hoc*: & admittit præfixa. Magis tamen notatione עה״ז, ut: בעה״ז, לעה״ז, &c. ut litera ז differentiæ causa adjungatur.

4. עוֹלָם הַבָּא *Seculum venturum*: ubi nimirû præcesserit; & admittit præfixa בע ה, לע״ה, הע״ה, &c. Quando hoc vel præcedens sit legendum, sensus facilè commonstrat.

5. In libris Punctatorum valet עֵין הַקּוֹרֵא *Oculus legentis*. Est nomen libri. vide suprà in יה״בי.

6. עֵדֶן הָעֶלְיוֹן *Eden superior*. In Portis Iustitiæ; Atque hîc præfixum aliquando habet ה, sic הע״ה, vel ל, sic לע״ה, &c. Est juxta עדן התחתון *Eden inferior*. De quibus in Zohar, & qui hunc sequuntur.

עה״ן. Vide mox suprà ע״ה.

עז, 1. עֲבוֹדָה זָרָה *Cultus externus*, idololatria, idolum. Opponitur veri Dei cultui. Frequens apud interpretes quoties idololatriæ mentio incidit. Est etiam in Talmud tractatus hoc titulo Et admittit præfixa לע״ז, בע״ז, הע״ז.

2. עַל זֶה *Super hoc*, si propterea.

עז״ן, 1. עוֹד זֶה נִקְרָא *Præterea hîc vocatur*, vel נִקְרָאת זאת *Ista vocatur*. Frequens in Saare Zedek, & Saare Orah.

2. עוֹד זֶה נֶאֱמַר *Et hoc amplius dicitur*, ibidem. Utrumque tamen ferè semper cum ו legitur sic, ועז״ן *Et hoc*, &c.

עח עזא, Hoc symbolo clauditur Levitici: סכום הפסוקים ע״ח notat numerum versiculorum in Parscha ultima. עזא est סִימָנוֹ *signum ejus*, eandem numeri ע״ח summam continens. In multis exemplaribus, pro ע״זא malè habetur ע״ה.

ע״י, עַל יְדֵי *Per manus*, id est, operâ, ministerio, beneficio, occasione. Et cum affixis: עַל יְדֵיהֶם, יָדוֹ, &c.

עי״מ, עַל יְדֵי מִקְדָם *Per manus ejus, qui primus occurrit*.

עכ, 1. עַל כֵּן *Ideo, idcirco*.

2. עַד כָּאן *Huc usque, hactenus*.

3. עַל כָּרְחוֹ *Velit, nolit*. vel in Plur. *velint, nolint*. Baal Akida. ב quandoque etiam præponitur.

עכד, 1. עַד כָּאן דְּבָרָיו *Hucusque verba ejus*. Quando autem sequitur הָרַב hoc modo, עכ״ד הרב legendum, עַד כָּאן דִּבְרֵי הָרַב *Huc usque verba Rabbini*.

2. עַל כָּלָא דָא *Præter hæc, super hæc*. In Zohar.

עכום, עוֹבְדֵי כּוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת *Colentes stellas & signa cœlestia*. In Cosdroa.

עכז, עִם כָּל זֶה *Cum toto hoc*, id est, tamen.

עכל, עַד כָּאן לְשׁוֹנוֹ *Hactenus lingua*, id est, sermo sive expositio, aut sententia *ejus*. Et quando sequitur dictio הָרַב sic, עכ״ל הרב, valet עַד כָּאן לְשׁוֹן הָרַב *hactenus lingua*, sive *sententia Rabbini*.

עכפ, 1. עַל כָּל פָּנִים *Omnibus modis, omninò*. Cum significant nihil impedire posse, quò minus aliquid fiat. Et cum מ sic, מעכ״פ valet מֵעַל כָּל פָּנִים *supra omnes modos*.

2. עַד כָּאן פֵּירוּשׁוֹ *Hactenus illius expositio*, huc usque expositio illius.

עמ, 1. עַל מִשְׁקַל *Iuxta pondus*. id est, formam.

2. עַל מְנָת *Cum conditione, ea lege*.

3. Rariùs עֲוֹל מְשֻׁקָּץ *Perversitas detestanda*, vel עָוֶל מְשֻׁקָּץ *Perversus abominabilis*.

4. עשרה מאמרות *Decem verba*: in 1. cap. Gen. quibus mundus creatus fuit.

עמא, עַל מִשְׁקַל אַחֵר *Iuxta formam aliam*.

עמי עשו, עֶזְרִי מֵעִם יְיָ עֹשֵׂה שָׁמַיִם וָאָרֶץ *Auxilium meum à Domino, conditore cœli & terræ*. Integer versiculus ex Psal. 121. quem suis libris prænotant.

ענג, עֵדֶן נָהָר גַּן *Heden, fluvius, hortus*. Hæc tria vocabula desumunt ex 2. cap. Gen. v. 10. וְנָהָר יֹצֵא מֵעֵדֶן לְהַשְׁקוֹת אֶת־הַגָּן, &c. Dicuntq; ex initialibus literis harũ triũ vocum innui עֹנֶג: de quo Esa. 58. v. pen. וְקָרָאתָ לַשַּׁבָּת עֹנֶג: in Zohare.

ענל, עָלָיו נִזְכַּר לְמַעְלָה *Ejus mentio facta est suprà*, vel *ejus recordatum est suprà*. Elias in Masoreth Hammasoreth tractarum tabularum.

עס, 1. עֵט סוֹפֵר *Stylus scribæ*, libri nomen, authore Rab. D. Kimhi, quo de accentibus & Masora quædam continentur.

2. עֶשֶׂר סְפִירוֹת (pro עשר tamẽ sæpissimè in Pardes, numerale ponitur, ut: י״ס, &c.) *Decem Numerationes*. Hæc in specie interdũ omnes, interdum aliquæ abbreviatè ponuntur. In Saare Zedek, & Pardes Rimmonim; & cũ ב, ut עס״ב, עֶשֶׂר סְפִירוֹת בְּלִימָה, 10. *Numerationes præter quid*: Ex lib. Iezira.

3. עֶשְׂרָה פְּעָמִים *Decem vicibus*.

עעז, עוֹבְדֵי עֲבוֹדָה זָרָה *Facientes cultum peregrinũ*. In Arba Turim: In Kolbochim scribitur, עע״א, עוֹבְדֵי עֲבוֹדָה אַחֶרֶת *Facientes cultum alienum*. id.

עפ, עַל פִּי *Iuxta os*, id est, præscriptum.

עצ, 1. עַל צַד *Iuxta latus*. id est, ex parte, juxta, per.

2. עוֹבְדֵי צְלָמִים *Colentes imagines*. In Cosdr.

עק, עוֹד קָשֶׁה *Adhuc durum & difficile*.

עש, 1. עֶרֶב שַׁבָּת *Vespera Sabbathi*. Vide suprà לע״ש.

2. עַיֵּן שָׁם *Vide illic*.

3. עִם שָׁלוֹם *Cum pace*.

4. עַל שֵׁם *De nomine*. id est, propterea, eò quod, ob id. Hoc etiam Chald. scribi potest עַל שׁוּם. In Thisbitæ Commentarijs, & Saare Zedek frequenter occurrit. Et propriè, ut in Zohar, עש״רה, עלשם דהאי רוחה.

5. עוֹד שָׁם *Adhuc ibi*. sc. dicitur.

 עפ, 1. Est

פ

1. Est nota numeri 80.

2. פְּתוּחָה *Apertum*. id est, latum & amplum. Sic in Biblijs spacium latum inter duos versiculos quibus 'פ interseritur, relinquendum esse designant. Eandem rationem habent majuscula פ פפ interposita duabus פַּרְשִׁיּוֹת. Notant enim duas illas Parschioth in scribendo, amplissimo spacio esse disjungendas. Elias in שִׁבְרֵי לוּחוֹת Massoreth Hammasoreth.

3. פֶּרֶק *Caput*, vel פִּרְקָא, sed praecedentibus ferè Monogrammis praefixis, ut 'בפ, בְּפֶרֶק *In capite*, 'ובפ *Et in capite*. & seq. ג ב א, &c. aut tractatus, ut: פ׳ בתרא דשבת, vel capitis initium.

4. פעמים, praecedente litera numerali, ut: ג״פ, שלשה פעמים *tribus vicibus* : Ziuni.

פ״א, 1. פירוש אַחֵר *Expositio alia*.
2. פִּרְקֵי אָבוֹת *Capita seu sententia patrum*. Est Tractatus in Talmud.

פ״ד, 1. פתח דספרא *Pathah ipsius libri*. Cùm ob accentum Chronion Pathah non mutatur, quod certis in locis & libris fiat.
2. פסקא דספרא *Versus libri*, quasi dicas, unum ex Pesik, qui in aliquo libro inveniuntur. Nam hi numerati sunt ע״פ, id est, ex praescripto Masoritarum, post quos scilicet non sequitur Regia : In Masoreth.

פזרקש״ב, פיס זמן רגל, קרבן שיר ברכה *Sors, Tempus, Solennitas, Oblatio, Canticum, Benedictio*. In Aruch.

פי׳ פירוש *Expositio*. Non est ר״ת.

פפפ Vide suprà 'פ simplex.

פ״ק, 1. פֶּרֶק קַמָּא *Caput primum*, apud Talmudicos. Et cum ב sic, בפ״ק *In cap. 1.*
2. פרט קטן *Supputatio particularis*. Sic vocant numerū minorē, ubi in annis ab Orbe cōdito majorem numerū auferunt. Scribitur autem ferè semper cum ל sic, לפ״ק, לפרט קטן *Iuxta particularē supputationem*, scilicet omissis millenarijs.

פרד״ך, פירוש רבי דויד *Expositio Rabbi David*. Intellige, *Kimhi*. Celebris Commentator.

פרד״ק, פירוש רבי דויד קמחי *Expositio Rabbi David Kimhi*. In Thisb. saepè ה praefigitur הפרד״ק, id est, הפירוש &c.

פר״ח, פירוש רבנו חננאל *Expositio Magistri nostri Hananel*.

פרי״, פרש רבנו יצחק *Exposuit Magister noster Isaac*. vel פירוש *Expositio*, &c.

פרש״י, פירוש רבי שלמה יִצְחָקִי *Expositio Rabbi Schelomo Iizchaki*, vel פרש *Exposuit*.

פר״ת, פירוש רבנו תם *Expositio Magistri nostri Tham*.

צ

In numeris significat 90.

צאל, צריך אתה לדעת *Necesse est ut scias*.

צ״ל, צריך לומר *Necesse est ad dicendum, oportet dicere, necesse est ut dicas*.

צ״ע, צריך עיון *Opus habet consideratione*.

צעב, צריך עיון בשרש *Considerandum diligentius in radice*. id est, rei primordia attentiùs scrutanda sunt.

ק

1. Notat numerum 100.

2. קשיא *Durum, difficile*. id est, objectio, scrupulus.

3. קרי *Legitur*. In Masora, ubi lectio diversa à Scriptura notatur.

4. קמא Apud Talmudicos, ut cùm dicunt: פ״ק, פרק קמא *Caput primum*.

קאמל קא משמע לן *Quod notabile nobis*, vel *unde nobis observandum*. Apud Talmudistas. Interdum קמ״ל sine א.

קב״ה, קדוש ברוך הוא *Sanctus Benedictus ille*. Sic Deum vocant in Commentarijs, quoties ejus mentionem faciunt, & cum monogrāmis praefixis, הקב״ה, וקב״ה, דקב״ה, לקב״ה, בקב״ה, &c.

ק״ו, קל וחומר *Leve & grave*. id est, quantò magis, vel quantò minus. Sic vocant argumentum à majori, vel minori. Frequens in Midras Tehillim. Estque unus ex 13. modis, quibus Legem dicunt exponi posse, de qua re suprà. Vide מ״גש.

ק״ל, קנסא לן *Probatio nobis*. Cùm argumentum pro se afferunt.

ק״ק, קהלת קדש *Congregatio sancta*. Sic suas Synagogas appellant, ut ק״ק ויניציאה *Sancta Synagoga Venetiana*. Et cum ב, בק״ק *In congregatione*, &c. Vel cum מ, מק״ק *Ex congregatione*, &c.

קקק, קדוש קדוש קדוש *Sanctus, Sanctus, Sanctus*. Esa. 6 Quod ad 300. significanda in numeris accommodant, ut solent in numeris saepè ad aliquem Scripturae contextum argutè alludere.

קרובץ, קוֹל רִנָּה וִישׁוּעָה בְּאָהֳלֵי צַדִּיקִים *Vox jubilationis & salutis in tabernaculis justorum.* Hinc Iudæi Germani carmina, quæ in Sabbathis & diebus festis recitare solent, ab hac voce symbolica קְרֹבָץ appellare solent.

קש, קְרִיאַת שְׁמַע *Lectio, Audi.* Ex Deut. 6. Solent bis diebus singulis Iudæi manè ac vesperi, recitare summa cũ attentione illud, שמע ישראל ידוד אלקינו ידוד אחד. id est, *Audi Israël, Dominus Deus noster, Dominus unus est*; & quæ sequuntur; quæ velut summa totius Legis est. Dant autem operam, ut in loco quàm maximè mundo hæc recitent.

ר

1. Significat numerum 200.

2. רב vel רַבִּי *Rab* vel *Rabbi*. Quod & nos sequimur scribendo *R. Rabbi*. His major רַבָּנוּ, Syr. רַבָּן *Magister noster*. Talmudicè ן finale in רבן est נִקְבַּת, facitque plurale, secundùm Eliam רַבָּנִין, secundùm Mercerum רַבָּנָן, ut in תָּנוּ רַבָּנָן *observaverunt* seu *studuerunt Doctores nostri*. Alij רַבָּנָן singulare putant cum suffixo ן, quasi dicas: *Doctor noster*. Cæterùm ita ab initio has voces distinctas fuisse tradunt, ut רב & מר de sapientibus, quibus in Babylonia inter Iudæos manus imponebatur, dicerentur: רבי autem, vel juxta alios רִבִּי (quod sine punctis scribitur ריבי) de Israëlitis. Hoc Iudæi Germani imperitè proferunt רַבִּי aut רֶבִּי, scribuntq; contrahentes,

רא, רַבִּי אַבְרָהָם *Rabbi Abraham*. Et cum simplici apice, ר׳ valet ראש *Caput, Dux, Princeps*: quod non est ר״ת.

ראבע, רַבִּי אַבְרָהָם בֶּן עֶזְרָא *Rabbi Abraham filius Ezra*, vel ר׳אבן עזרא simpliciter: Etsi hoc durius est sine Abraham. Aliàs unde appellatur Aben Ezra. א״ע ut suprà.

רג, 1 רַבָּן גַּמְלִיאֵל *Doctor noster Gamaliel*.
2. בר״ג, ב & cum ,רֹאשׁ vel ראש גְּמָרָה *Initio Gemara*.

רד, רִבּוֹן הָעוֹלָם *Dominus mundi*. Vnum ex epithetis, quæ Rabbini Deo tribuunt. & pro ר etiam ה ponitur, רבון העולם *idem*.

רה, ראש הַשָּׁנָה *Initium anni*, quod celebrant primo die Tisri mensis septimi.

רדפ, רַבִּי דָּוִד פֵּרֵשׁ *R. David exposuit.*

רדק, רַבִּי דָּוִד קִמְחִי *Rabbi David Kimhi*, & cũ ה sic, הרד״ק *ille Rabbi David Kimhi*. Celebris Rabbi. Inter recentiores facilè princeps.

רזל, רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה *Doctores* vel *Magistri nostri, quorum benedicta* seu *fausta sit memoria*, & cum הרז״לה *illi Magistri nostri*, &c.

רח, 1. ראש חֹדֶשׁ *Initium mensis, Neomenia, Calendæ*, quas festas agere Lege jubebantur.
2. רַבֵּנוּ חֲנַנְאֵל *Doctor noster Hananel*. Hujus in Talmudicis frequens fit mentio.

רי, רַבִּי יוֹסֵף *Rabbi Ioseph*: in Talmud.

ריבג, רַבִּי יוֹסֵף בֶּן גּוֹרְיוֹן *Rabbi Ioseph filius Gorionis*. Sic appellatur Iosephus, author cõpendiosæ historiæ, De actis septuaginta interpretum, Macchabæorum, Herodum, De excidio Hierusalem, & 10. Iudæorum captivitatibus.

ריבל, רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי *Rabbi Iosua filius Levi*

ריבנ, רַבִּי יַעֲקֹב בֶּן נַפְתָּלִי *Rabbi Iacob Naphthali*.

ריח, רבי יהודה חייט *Rabbi Iuda Hhait*, author libri Minhas Iehuda.

רל, רוֹצֶה לוֹמַר *Vult dicere*. Et interdũ רְצוֹנִי לוֹמַר *volo dicere*. Passim in Commentarijs.

רלבג, רַבִּי לֵוִי בֶּן גֵּרְשׁוֹן *Rabbi Levi filius Gerson*, recentior, cujus in multos Scripturæ libros exstant Commentarij.

רמ, רעיא מהימנא *Pastor fidelis*. sic vocatur author התוס פורה *additamentorum* in libro Zohar coimpressorum. Mosi autem, qui vocatur רוֹעֶה *pastor*, & נֶאֱמָן *fidelis*, à quibusdam ascribitur.

רמבמ, רַבִּי מֹשֶׁה בֶּן מַיְמוֹן *Rabbi Mose filius Maimon*. Insignis apud Hebræos Doctor. Et cum ה sic, הרמ״בם *ille Rabbi*.

רמבנ, רַבִּי מֹשֶׁה בֶּן נַחְמָן *Rabbi Moses filius Nahman*.

רמח, רַבִּי מֹשֶׁה חַזָּן *Rabbi Mose Minister Synagogæ*, sive *adituus*. Elias putat hunc fuisse, qui canones de punctatione adscripserit circum Masoram magnã, quæ ad calcem magnorum Bibliorum Venetijs excusa est.
2. Est & hoc Symbolum ad memoriam, 248. ossium seu membrorum, ex quibus cõstare ajunt humanum corpus. Item symbolum 248. Præceptorum affirmativorum, quæ appellant מִצְוֹת עֲשֵׂה *Præcepta fac.* id est, faciendi: secundùm numerum ossium in humano corpore, quorũ singulis singulum præceptum accommodatum המקובלים dicunt.

רמת, ראש מֵעַיִם תַּחְתּוֹנִיּוֹת *Caput, viscera inferiora*: In Aruch.

רעה, רבנו עליו השלום *Præceptor noster super eum pax.* Sic de Mose loquuntur. Præposito ejus nomine, sic מרע"ה. Vide suprà.

רפ, ריש פסוק (vel Hebr. ראש) *Initio versus.* At רפי, רָפֶה vel רָפִי: Et pluraliter רָפִין *Puncto leni affecta dictio.* In Masorah.

רש, רבי שלמה. *Rabbi Schelomo.* Et interdum *Rabbi Simeon.* Præsertim hîc quando sequitur בן יוחי: Dux Cabalæ.

רשש, רבי שם טוב *Rabbi Schem tob.* Et אש"ט רש"ט, רבי שם טוב אבן שם טוב *Rabbi Schem tob filius Schem tob.*

רשי, רבי שלמה יצחקי *Rabbi Schelomo Iizchaki*, inter illos celeberrimus. Gallus Trecensis, ut nonnulli.

רשבג, רבן שמעון בן גמליאל *Magister noster Simeon, filius Gamalielis.* In Talmud.

רשבי, רבי שמעון בן יוחי *Rabbi Simeon filius Iohai*: in Zohar. In quo præcellenti & eximio opere primas jure sibi vendicat Doctor ille.

רשלע, רבונו של עולם *Dominus mundi*, id est, Deus. In Zohar.

רת, 1. ראש תיבה *Principium dictionis*, vel pluraliter ראשי תיבות *Capita seu initia dictionum.* Sic appellãt veras abbreviationes, quas נוטריקון vocant. Tradit autem Reuchl. lib. 3. Cabalæ, tres partes esse נוטריקון: Vnam, cùm signaculum aliquod ab initio dictionis sumitur, & apicibus (ut fieri solet) in sublimi notatur, & dicitur ר"ת. Alteram, cùm à fine verbi propositi, & dicitur ס"ת de quo suprà. Tertiam, cùm à singulorum verborum quibuslibet literis notæ singulæ deducuntur.

2. ר"ת Apud Talmudistas valet רבנו תם *Magister noster Tham.* Et cum ור"ת *Et Magister noster*, &c.

ש

1. Est numerus 300.

2. Cum literis numerum significantibus notat שָׁנָה *annum.*

שאלב, שאם לא כן *Quòd si ita non esset.*

שארזל Vide suprà in שבר"א. Vide suprà in ב"ר.

שבנ vel שבן, שום בר נש *Nomen (scilicet propriũ) filij mulieris.* id est, viri. *Nomen enim mulieris* שום איתתא vocant Chald.

שדד, שפיכת דמים *Effusio sanguinis.*

שה, שבת היום *Sabbathum est hodie.*

שי, 1. שיהא Chald. & Rab. pro שיהיה *Quod sit.*

2. שיחיה *Qui vivat.* hoc est, utinam vivat. Hujus frequens usus est in quotidiano sermone & literis, ubi à muliere viri aut filij mentio fit, addit hoc votũ, ש"י *utinam vivat.* Potest etiam de pluribus in plurali dici שיחיו *utinam vivant*, &c. Et Fœm. שתחיה vel שתחיו: De uxore vel filia.

3. שם יתברך vel יתעלה *Nomen celebrandum vel exaltandum.* Et cum ה, הש"י, &c.

שיבה, שתיקה יפה באין התפלה *Silentium decorum sine precatione.*

שית, שם יתברך vel יתעלה. *Deus benedictus*, frequens in scriptis Rabbinorum præsertim in Epistolis R. Mosche filij Maimonis: sæpius scribitur cum ה vel ב, הש"ית, בש"ית, &c.

שמ שמעמנה *Audi ex ea.* id est, inde intellige. In Gemara.

שנ, 1. שנאמר *Quod vel quia dictum est.* Cùm Scripturæ locum citant. Notatur etiam שנ"א.

2. שנתן *Quæ data est.* In Bahir. Vbi de Cabala sic scribitur: בפי הקבלה ש"נ למשה בסיני *Secundùm Cabalam, quæ data est Mosi in Sinai.*

שנאן, שור נשר אריה בן *Bos, Aquila, Leo, Filius sive homo.* Quæ sunt quatuor animalia המרכבה *ipsius currus* Dei benedicti. In Zohar, Ex Psal. 68. 18.

שסה, Symbolũ præceptorũ negativorum numero 365. quæ appellant מצות לא תעשה *Præcepta de non faciendo*, qui & numerus est dierum anni solaris.

שעהזל, שחור על הלבן זכר לחרבן *Nigrum super album; recordare vastationis*, sc. urbis Ierusalem. Erigentes novum ædificium albo parieti nigram inducunt maculam, in qua his literis spacium relinquunt, ijs sese admonentes de urbis desolatione, cujus oblivisci non debent: ut ex Psalm. 137. colligunt.

שצ, שליח צבור *Legatus universitatis.* Frequens in eorum scriptis.

שצמחנבל. Vide in ח.

שר, שמות רבה *Exodi expositio Rabba:*

שרל, שרוצה לומר *Quod vult dicere, quod est*, vel *quod volunt dicere.*

שתי. 1. Vide ש"י.

2. שמא תאמר *Fortassis dicas*, seu *ingerere possis.*

שתא. Vide mox infrà in ת"א.

ת

1. Est numerus 400.

2. Signi-

2. Significat *Targum*. Frequens in Lexico Zemach David.

תא, 1. תרגום אחר *Interpretatio alia*, Chaldaica propriè.
2. תרגום אונקלוס *Chaldaica interpretatio Onkeli*, quæ in Pentateuchum extat. Poteſt etiam legi תִּרְגֵּם אוּנְקְלוֹס *Chaldaicè reddidit Onkelos*. Et hoc cū præfixis בתרגום בת״א *In translatione Onkeli*: ות״א, &c. שתרגם אונקלוס, שת״א *Quod*, vel *ut tranſtulit Onkelos*.

תבבכבג, תפלה בלא כונה כגוף בלא נשמה. *Oratio ſine intentione, ſicut corpus ſine anima.*

תוי, תוספת, item תוב *Additio*, *Adhuc, amplius, iterum, rurſus*. Non eſt ר״ת.

תושלבע, תם ונשלם שבח לאלבורא עולם, *Abſolutus & perfectus*: (eſt ſc. liber) *Laus Deo creatori mundi*. Sæpius tamen hæc integrè ſcribuntur.

תח, 1. תלמיד חכם *Diſcipulus ſapientis*, vel תלמידי חכמים *Diſcipuli ſapientum*; ſic modeſtè ſe ſe vocant ſapientiæ ſectatores Rabbini, idque ad imitationem Græcorum, qui ſe non σοφὺς, ſed φιλοσόφυς appellari voluerunt.
2. Valet תא חזי (vel Talmudicè הא) *veni, vide*. Sic loquuntur cùm Lectorem ad diligentem rei conſiderationem invitare volunt. Et cum ו, ות״ח. Frequens in Rakenati, frequentiſs. in Zohar.

תי, 1. תרגום יונתן vel תרגם *Vertit Ionathan*, vel *verſio Ionathæ*: Et cum ו, ות״י.
2. תרגום ירושלמי *Targum Ieroſolymitanum*.

תיקו, תשבי יתרץ קושיות ובעיות *Thisbi ſolvet, rectave faciet dura*. id eſt, nodos & quæſtiones. Sic dicunt de Elia ſuo, quem adhuc expectant. Eſt autem hujus uſus, cùm quæſtionem in Ghemara proponunt, cujus ſolutionem ignorant. Hinc Elias Levites poſt Baal Aruch putat non eſſe ר״ת, ſed ſimpliciter ſignificare; *Eſt in theca ſua*, ut cū quid eſt intra thecam ſuam, ignoratur quid rei ſit.

תכ, תורת כהנים *Lex Sacerdotum*. Eſt nomen libri, in quo Sacerdotes officij ſui admonentur.

תל, 1. תלמוד לומר *Doctrina ad dicendum*, cum Talmud dicat, vel תלמוד לומר *Diſcito dicere*. Sic paſſim Talmudici & Authores Midraſchim, cùm notanter aliquid in loco Scripturæ dictum obſervant & ἀψαῤῥήδην.

2. תהלה לאל *Laus Deo*.
3. In Maſoreth תרי לישני *Duæ linguæ*. id eſt, duplex ſignificatio. Et cum ב, ſic בת״ל בתרי לישני *In duplici ſignificatione*.

תהלח, תהלה לאל חי *Laus Deo viventi*. Hoc poni ſolet in fine librorum.

תמכ, תהא מנוחתו כבוד *Sit quies ejus honor*.

תנוכ, תורה נביאים וכתובים *Lex, Prophetæ, Hagiographa*.

תנבעא, תהי נפשו בגן עדן אמן vel תהיה *Sit anima ejus in horto deliciarum* (id eſt Paradiſo) *Amen*. Sic ſæpè ſua claudunt epitaphia lapidibus inſcripta.

תנצבה, תהי נפשו צרורה בצרור החיים, vel, ut Iudæi ſine punctis ſcribunt, תהא *Sit anima ejus colligata in faſciculo vitæ* ſive *viventium*. Quod ex fauſta illa precatione ſumpſerunt, qua Abigail ad Davidem victorem uſa eſt: 1. Sam. 25. v. 26.

תע, 1. תרי עשר *Duodecim*: Sic minores *Prophetas* appellant. Dicunt & per contractionem, תריסר *Duodecim*. Et cum præfixis בת״ע, &c.
2. תפלת הערבית *Oratio veſpertina*.

תר, תנו רבנן *Didicerunt*, id eſt, edocti notarunt, commentati ſunt *Doctores noſtri*. Contra proprietatem Chaldaiſmi quidam punctuant תְּנוּ vel תָּנוּ *didicerunt*.

תשת, תקיעה שברים תרועה *Tres ſoni tubæ modi*.

תריג, Eſt ſymbolum numeri præceptorum Legis 613. Quæ colligunt ex eo, quòd totidem ſunt literæ in præceptis Decalogi. Affirmativa faciunt רמ״ח: Negativa שס״ה. Vide ſuprà ſuis locis.

תש, תא שמע *Veni, audi*. In Talmud.

תת, 1. תלמוד תורה *Diſciplina & ſtudium Legis*, quod dicunt in tractatu מגילה, cap. 1. *Longè majus haberi ædificatione Templi*.
2. תלמיד תורה *Diſcipulus Legis*. Sic enim interdum ſe appellant ubi alij ת״ח, longè auguſtius & inſignius putantes Legis eſſe diſcipulum, quàm ſapientis.
3. תפארת *decor*. Prima & ultima litera ſcribuntur. Eſt ſexta ſecundùm ordinem divinarum Numerationum.

תהלה לאל חי